ALBERTI von HALLER

BIBLIOTHECÆ MEDICINÆ PRACTICÆ

TOMUS IV.

Van der Linden de venenis

BIBLIOTHECA
MEDICINÆ PRACTICÆ
QUA
SCRIPTA AD PARTEM MEDICINÆ PRACTICAM FACIENTIA
A RERUM INITIIS RECENSENTUR

AUCTORE
ALBERTO von HALLER
DOMINO QUONDAM IN GOUMOENS LE JUX ET FEUDI IN ECLAGNENS;
EQUITE STELLÆ POLARIS;
PRÆSIDE SOCIETATIS REGIÆ GOETTINGENSIS;
PRÆSIDE SOCIETATIS OECONOMICÆ BERNENSIS;
SODALI ACADEMIÆ REGIÆ SCIENTIARUM PARISINÆ; ACADEMIÆ IMP.
NAT. CUR. ACAD. IMP. RUSS. BORUSS. SUEC. BONON. ARCADICÆ;
ACADEMIÆ REGIÆ CHIRURGORUM PARIS.; SOCIET. REG. BRIT.
BOT. FLOR. BAVARICÆ. HELVETICÆ. COLL. MED.
EDINBURGENSIUM.
IN SUPREMO SENATU REIP. BERNENSIS DUCENTUMVIRO
EX EJUS SCHEDIS RESTITUIT, AUXIT ET EDIDIT
JOACHIM DITERICH BRANDIS M. D.
MEDICUS HILDESIENSIS.

TOMUS IV.

AB ANNO 1686. *AD A.* 1707.

BERNÆ apud EM. HALLER, & *BASILEÆ* apud JOH. SCHWEIGHAUSER.
M DCC LXXXVIII.

PRÆFATIO EDITORIS.

Prodit tandem partis posthumæ Bibliothecæ medicinæ practicæ ALBERTI von HALLER volumen secundum idemque ultimum, in quo edendo quam rationem secutus sum, paucis indicare par est:

Chartæ igitur, in quas HALLERUS hujus voluminis materiem olim conjecerat, tremula senis venerandi manu, quæ literas paucis lectu faciles pingere semper solita erat, conscriptæ, VICAT V. Cl. quod is cætera HALLERI scripta accurate depingere optime calleret, traditæ sunt. Sed is quoque, opere vix inchoato, diem obiit supremum. Atque paucas tantum schedulas ille descripserat, easque tam parum accuratas, ut multos admitteret errores, quibus omnis operis auctoritas pessumdabatur; sed ab HALLERO literæ adeo male exaratæ fuere ut nisi ipsos, quibus auctor hauserat, fontes proprio studio adires, justa rerum minus usitatarum verba, tum locorum personarumque nomina haud eruere posses; ea autem librorum copia VICAT destitutus fuit. Tandem a Bibliopolis mihi traditæ sunt illæ HALLERI schedulæ, ut opus fere desperatum inde perficerem. Nec refugi laborem, quem longum quidem, tædii sæpe molestiæque plenum cognoscerem, eum tamen, qui pertinaci & indefesso studio ac

 in

in tanta librorum, qua tum Gœttingæ fruebar, copia vinci posset. Neque dubitabam, fore ut meum qualecunque in hoc opere positum studium haud male collocatum videretur, mihique juveni virorum doctorum gratiam ac favorem conciliaret.

Atque ne viri admirabilis integræ intaminatæque famæ mea vel incuria vel temeritate labem adspergerem, ac sancti HALLERI manes impie a me læderentur, ipse hanc severam mihi legem dixi, ut omni, qua fieri potuit, cura fontes, quibus ipse hauserat, evolverem, & alios præterea, qui mihi præsertim in restituendis nominibus opem ferre possent. Largam horum copiam mihi suppeditabat Bibliotheca Acad. Gœttingensis, cujus divitias mihi non inviderunt HEYNII V. Ill. humanitas & REUSSII mei amor. Tum BALDINGERUS V. Ill., cui Viro ego tot & tanta insuper debeo, ut ejus, dum vivam, grata memoria animo numquam sit descensura, lautissima historiæ medicinæ literariæ suppellectile liberalissime me instruxit. Denique GMELIN & BLUMENBACH, Viri summi mihique amicissimi, cum bonis consiliis tum suppeditando fontes, quibus haurire possim, ita me adjuvarunt ut, si quid boni ego præstiterim, hujus gratia ad eos maxime pertineat.

Alia quædam, nec contemnenda, pro suo in rem literariam ardore ad me misit de MURR V. Ill. Ne vero in describendis titulis librorum, qui ihispano diomate conscripti fuerunt quorumque notitiam

notitiam CAP de VILLA HALLERUS debebat, peccarem, cavit TYCHSENII in literis hispanicis accurata eruditio & numquam non laudandum mei studium.

Cùm igitur tanta librorum copia essem instructus, omnes fere librorum titulos ex ipsis fontibus descripsi, ut hæc opera certam haberet auctoritatem. Forsan tamen in tam vasto opere humani ingenii imbecillitas quædam admisit vitia, quorum veniam a lectorum æquitate oro rogoque.

Quod vero ad judicia attinet, quæ HALLERUS de auctoribus fecerat, in his quædam adeo confuse scripta erant, ut ejus sententia nulla opera erui ne divinari quidem posset. Adhibui ergo methodum studii medici Bœrhaavianam, vel ipsos, de quibus HALLERUS judicaverat, libros evolvi, indeque censuras, quæ proxime ad ejus sententiam accederent, confeci.

Jam cum quosdam reperissem libros, quos HALLERI diligentia omiserat vel plane non cognoverat, hos inserui addita sigla BR.

Fuere quoque inter schedas Hallerianas quæ ad historiam medicinæ literariam annorum MDCCVIII – MDCCX. pertinerent. Verum cum ex tam curta materie justum opus componi nullo modo posset, consultius visum est hæc omnino omittere. Jam ab initio enim constitueram hoc ab HALLERO institutum telum ad nostra

usque

usque tempora pertexere. Inde ſedulo collegi librorum libellorumque titulos, & ad ſuum quemque annum retuli. Adjeci quoque de auctoribus judicia quæ ex optimæ notæ ephemeridibus literariis excerpſeram vel ipſe propria lectione feceram. Prætuli tamen, ut par erat, ubique HALLERI cenſuras, quas ille vel in Methodo ſtudii medici vel in indicibus literariis Societatis Gœttingenſis propoſuerat. Verum cum praxis, quam vocant clinicam, bonam diei partem ſibi vindicet, vix promittere auſim, quo demum tempore opus inchoatum ad finem perducere poſſim. Sed, niſi vanum augurium fuerit, intra triennium abſolutum iri ſpe concipio. Non accelerabo tamen laborem, quo operi a ſummo in hac re artifice inchoato & prope abſoluto, faſtigium imponi debet.

Fuere qui juberent, ut rerum quoque in his quatuor voluminibus contentarum indices conficerem. Quare laborem illum ingratum quidem ſed utilitatis plenum ſuscepi, & cum indicibus auctorum abſolvi. Ne tamen hoc, quod jam vulgatur, volumen mole ſua laboraret, tabulas rerum alio tempore, forſan proximo jam anno, typis tradere conſtitutum eſt, auctorum vero indices huic volumini adjeci. Scripſi Hildeſiæ m. Septembris MDCCLXXXVII.

J. D. BRANDIS.

BIBLIO-

BIBLIOTHECA PRACTICA.

LIBRI UNDECIMI CONTINUATIO.

GEORG. ERN. STAHLIUS.

§. DCCCXCVIII.

PETRUS CHIRAC

Conchensis, ex Ruthenis, vir acris ingenii, hypothesibus & fervoribus deditus, adversus æmulos animosus, demum archiatrorum comes.

In E. N. C. *Dec.* II. *Ann.* IV. experimentum narrat de vomitu sublimato corrosivo moto, in quo vix ullus motus ventriculi adparuerit.

Ej. *Diss. academica, in qua disquiritur an incubo ferrum rubiginosum?* Monspel. 1692. 12. Astr. & in *collectione*, Paris. 1744. 12. *. Ætiologia fusa, de more auctoris ingeniosa. A debilitate esse fermenti ventriculo proprii, & a cruditate acida, quæ ex hoc vitio sequitur.

Ej. *Diss., in qua disquiritur an passioni iliacæ globuli plumbei hydrargyro præferendi?* ibid. 1694. 12. Bur.; & in *collectione* Paris. 1744. 12. *. Non credit.

Ej. *Specimina vitiosæ corporis humani mechanices.* Specimen pathologicum a. 1697. 8. scriptum a J. Gabriele de la Ville, quod MS. est apud Cl. Rastium. Nitidus codex, & pathologia hypothesibus quidem nisa non male cohærentibus. Rerum nihil.

Ej. *Thesis E. suppuratione terminata, aquæ salibus detersivæ factæ præferendæ sunt sarcoticis oleosis.* Monspel. 1707. 12. *; & gallice versa, *Observations sur la guérison des playes.* Paris 1742. 12. *; cum libello Antonii Fizes Ætiologiam

Ætiologiam continet febris & ſymptomatum vulneribus ſupervenientium. Medicamentorum vulnerariorum recenſio. Medicatio interna vulneratorum.

Ej. *Tr. des fiévres malignes & des fiévres peſtilentielles*, Paris 1742. 12. In magnis venis ſanguinem coactum ſe reperiſſe, & vaſa cerebri turgentia, ventriculum maculis gangrænoſis varium.

Diſſertations & conſultations medecinales de CHIRAC & SYLVA Pariſiis prodierunt 1744. 12. *. Verum CHIRACI pauciſſima ſunt conſilia, multa cum ratiocinatione. Vitam ibi reperias, quæ etiam eſt in *Comment. Acad. Reg. ſcient.*

Lego etiam CHIRACI *Obſervations ſur les incommodités auxquelles ſont ſujets les équipages de vaiſſeaux & la maniere de les traiter.* FALC. abſque anno. (Prodiit Pariſ. 1724. 8. Elog.)

§. DCCCXCIX. TSCHIRNAUSEN.

ALII.

WALTHER ERN. V. TSCHIRNAUSEN, vir nobilis, mathematum & phyſices experimentalis amans, maximi ſpeculi cauſtici faber; in *Medicina corporis, ſ. cogitationibus admodum probabilibus de conſervanda ſanitate*, Lipſ. Amſtelod. 1686. 4. 1695. 4. *, ſingularia conſilia dedit, ut poſſit valetudo conſervari, & reparari, abſque medicamentorum uſu.

Primum ad CELSI exemplum jubet nos, quando vires ſufficiunt, nulla certa lege nos adſtringere, ſed adſueſcere noxiis. Cibos guſtare nulla prægreſſi alicujus judicii cum memoria; tum ſi ſapiant frui, ſi diſpliceant abſtinere. Cibos contrarios, ut pinguia & macra (carnes melius & vegetabilia) ita temperare, ut alternatim alterutrius generis cibo utamur. Ad contraria prioribus ſenſim adſueſcendum. Si membra noſtra nobis graviora viſa fuerint, ſudore ſuperfluum diſpellendum. Si abſque adpetitu adcubuerimus, parce eſſe capienda alimenta, uberius ſi placeant; integre abſtinendum ſi nauſeaverimus. Ubi primum morbi ſenſum perceperimus, de cibo detrahendum, neque adſumendum niſi gratum. Si dolor aut debilitas perſtiterit, continuo ab omnibus negotiis abſtinendum, in aerem novum, ſed modice calidum, tranquillum ſe conferendum, ab omni cibo abſtinendum, ut tamen oblatum adſpiciamus. Deſiderio vero cibi majori ſatisfaciendum, quieſcendum omnibus membris, calore corpus fovendum, ſudorem ciendum. Se poſt octo horarum ſudorem quaſi novum hominem factum fuiſſe.

In *vita viri* FONTENELLIANA legimus ad sua consilia utique eum se rexisse, ad hyemem quiete & secessu in solitudinem, se præparasse.

Germanice versum prodiit, *die curiose Medizin.* Lüneburg 1705. 12. (Edit. tertia) & *zweyter Theil.* 1708. 12.

J. ANDR. STISSER, Professor Helmstadiensis.

EJ. *de machinis fumiductoriis curiosis.* Hamburg. 1686. 4. *.

EJ. *Febrium intermittentium consideratio nova, jatricæ modernæ placitis accommodata.* Brunswici 1687. 4.

EJ. *Diss. epistolica ad* THEODORUM KERKRING *de phænomenis quibusdam chymico-physicis, vario experimentorum tentamine observatis.* ib. 1688. 4.

EJ. *Commendatio chemiæ.* Helmst. 1689. 4. MENZ.

EJ. *de podagra & quibusdam adversus eam remediis.* ib. 1690. 4.

EJ. *de solamine arthriticorum, s. de podagra & selectioribus adversus eam remediis.* ib. 1690. 4.

EJ. est *Laboratorii chemici specimen* I. ib. 1690. 4.; *secundum* ibid. 1693; & *tertium* ibid. 1698. 4.

EJ. *de variis erroribus chemiæ ignorantia in medicina commissis.* ibid. 1700. 4: alii 1701. *Diss. epist. ad* LEIBNITZIUM.

EJ. *Aquarum Hornhusanarum Examen.* ibid. 1689. 4. BR.

CAROLUS Comes DE CABALLIS, Veronensis, medicus.

EJ. *Phænomena medica singulari intuitu recensa.* Venet. 1686. 12. *. Sunt centum adnotationes medicæ, nimis contortuplicata dictione propositæ. Pulsum undosum præsagire morbum longum. Hæmorrhagia narium denique suppressa ossibus ceti in oleo exstinctis, inque nares datis. Noctambula curata laminis plumbeis ad lumbos admotis. Pilulæ purgantes, quæ fæculam bryoniæ recipiunt (inertem farinam). Inunctione devorata, motus in febre sudor, felici errore. Tænia 16 ulnarum per validum drasticum expulsa, eventu felici. Tubercula cancrosa & cancri resecti, cruor ferramentis candentibus repressus, eventu felici. Anevrysma pressione laminæ plumbeæ curatum. Alvus 37 diebus stipata, demum concusso corpore liberata. Capucino funiculus tartaro cinctus pro calculo excisus. A forti purgante semiputridi gemelli feliciter expulsi. Luem veneream sanavit sudore per guaiacum 40 diebus expulso, inunctione mercuriali decima quaque die interposita. Ulcus recentissimum pulmonis facile sanari. Phthiriasis. Albus & lacteus ex vena liquor. Hydrocephalus sanatus cucupha. Melancholicus sanatus ruptis venis varicosis. In matrona pruritus

 venereus

venereus & pollutiones superatæ singula octava die vena aperta, alvo etiam ducta. Fungus ambiens exitum ureteris in vesicam. Cancer asperiusculo liquore irritatus eventu funestissimo. Rotula (quid?) de vesica excisa loco calculi, tartarea materie circumnata. Peripneumonia cum pulsu molli: pus in pulmone. Ex terrore suppressi menses, malum hystericum: sanatum quotidiana parca venæ sectione, cauteriis ad inguinis glandulas admotis. Pueruli membro a lasciva nutrice vulvæ admoto, lues in misero excitata.

Considerationes medicæ s. consilia sex. Laudat arteriotomen.

§. DCCCC. VARII.

LAURENTII DONKERS, *Idea febris petechialis, s. tractatus de morbo puncticulari, speciatim de eo quo annis abhinc 13 Colonia ejusque vicinia adflictæ fuere.* Leid. 1686. 8.

Medicinæ vindiciæ Gallo-Belgicæ. Tornaci 1686. 12. Si huc facit.

PANCRATII EUONYMI, *Pyretologia mystica, h. e. discursus singularis de febribus.* Padua 1686. 8.

NICOLAUS FRANCISCUS SUAN JUAN I DOMINGO, medicus Cæsaraugustanus, *de morbis endemiis.* Saragossa 1686. 4. C. de V.

JUAN DE CABRIARA, *de los tiempos y experiencias el major remedio al mal por la nova antiqua medicina carta philosophica medica chemica.* Madrid. 1686. 4. HANSEN.

STEPHAN BACHOT, *Parerga, s. horæ subsecivæ.* Paris. 1686. 12. BUR.

EJ. *an Chocolatæ usus salubris.* Lutet. 1684. BR.

EJ. *an affectibus melancholicis manna.* ibid. 1685. BR.

EJ. *est ne phlebotomia omnii ætati, omnium morborum magnorum princeps & universale remedium.* ibid. 1687. BR.

JACOBI SYLVII, Dublinensis, *novissima idæa de febribus, & earumdem cura mechanicis principiis suffulta.* Dublin 1686. 12. Febres esse a perturbata mistione particularum sanguinis. Curari calidis: pulsum enim frequentem tantum esse a crassitie sanguinis quem cor laboriose propellat. Camphoram laudat, sal volatile oleosum, similia.

IDEM in *Nouvelles de la Republ. des lettres* a. 1686, de puella cui undique cornua efflorescebant, de qua & GEORGIUS ASH.

Pharmacopœa Holmiensis. Holm. 1686. HOTTON.

SEVERINI SARTORII, *Catalogus tam ſimplicium quam compoſitorum quæ Dresdæ in officina pharmaceutica maxima proſtant.* Dresd. 1686. 8. RIV.

NICOLAI STEPHANI, *officina chymica Londinenſis.* Hamburg. 1686. 12.

Funebria dicta J. ZIEGLERO *phyſico in Cotbus.* Francof. Viadr. 1686. fol.

Lumen rationale ſ. *praxis medica.* Medioburg. 1686: & cum CRAANENI *obſervationibus.* Leid. 1689. 4.

§. DCCCCI. VARII.

JEAN CHARDIN, *Journey to Perſia* (London 1686. fol.). Gallice Amſterdam 1711. 12. 10 Vol. &c.

Etſi lapidarius mercator fuerit, cum tamen homo eſſet recti judicii neque litterarum ignarus aut linguarum orientalium, plus fere fructus de ſuo itinere retulit quam quiſquam aut ante eum aut nuper. Perſiæ in primis ſtatum verum, etiam medicum accurate expoſuit tomo quinto; ut etiam veſtigia aliqua circumeuntis ſanguinis apud Perſas invenerit. Medicorum, chirurgorum conditio. Morbi endemii. Peſtis ignota, ſed dyſenteria a potu gelato acuta, pleuritis, hydrops, tinea, infantibus frequentiſſima: icterus ad oram maris Caſpii endemicus. Lues venerea vulgatiſſima ſed mitior. Tum de medicamentis. Multum uti nuce vomica. Manna Sekenjamin, Myrrha, Opio, Caſſia ſenna, Glycyrrhiza, Galbano, Alcali vegetabili, Sale Ammoniaco, Auripigmento utuntur. Mumia ſ. petroleum purum ad fracturas. Aquæ minerales. Medicandi ratio. Plurimi julepi & refrigerantia medicamenta, quibus nimium utuntur: radix chinæ vera analeptico ſcopo. Frequens frictio; frequens uſus in acutis morbis limoniorum. Balnea quotidiana deſcripta. Verum neque chemia ipſis ignota eſt, ut potius ei nimium indulgeant. Capreas bezoardicas aluit: in centro lapilli ſemper ſpinam reperit aut lignum.

Paſſim alia etiam medica & utilia ſparguntur. Scorpionum ictus in Perſia intra paucas horas funeſtus, potiſſimum nigri Cachanenſis. Vena Medinenſis deſcripta. Ab ciſternæ inſectis alatis naſci putat.

T. TURNER, *the womans counſellor, or the feminine phyſician.* Lond. 1686. 8.

J. DANIEL GEYER, Archiater Saxonicus.

EJ. *Thargelus* APOLLINI *ſacer continens trigam medicam ex regno animali, minerali & vegetabili,* prodiit Francof. 1687. 4. *. Montes conchiferi Abzeienſes & dictamnographia vix huc faciunt, etſi in iſta quidem vires medicæ continentur. Magis ad nos facit tr. de cantharidibus ad modum *Nat. Cur.* Collectitia quidem ſunt pleraque. Non ſatis vera hiſtoria puellæ quæ acus crinales evomuit. Cum cantharidibus faſciculi pilorum vomitu redditi.

Ej. *müssiger Reisestunden gute Gedanken.* Dresd. 1753. 4. *. Quinquaginta annis post priorem librum horis subsecivis scriptæ sunt novemdecim epistolæ, dum noster aulam comitabatur. Multa diætetica, ut de Bucarophagia, aut de terra medicata Africana, ex qua in Lusitania vascula fiunt, quæ demorsa deglutiunt.

De *content & bon-point*, farinæ generibus & potu aromatico: de variis cibi & potus speciebus: de Nicotianæ pulvere qui naribus subdatur.

Ej. *Meletema in* SUETONII AUGUST. *cap. VIII. de harundinatione* absque anno.

De hydrargyro, & salivatione eo semimetallo mota. Huc interruptio per purgationes. Salivationem vehementer improbat, ei invento frequentes miserias hominum tribuit, qui imperfecte sanati languent. Decoctum lignorum. Ejus formula & utendi modus. Alia arcana siphilitica.

De *Panja* selectissimo polline tabacario.

Zoster ex viru petechiali mutato natus.

De Vampiris, ubi stamen admittit durabile a morte superstes & cum mente connexum. Vampirum nasci ex fermentatione corporis corruptibilis exhalabilis. Omnino decollatione, palo, destrui.

De superstitiosa ustione D. HUBERTI in hydrophobia & variis.

Von der Mercurialcur eines Hottentotten.

Hydrargyrum nunquam plene vim corrosivam exserere.

De morbo qui a secali corniculato oritur.

De morbo pro dæmoniaco habito.

Carthusiani Lithuanici ex cœnobio Bresez ob nimium olei & piscium usum variis morbis obnoxii.

De homine qui strumas ligando sanabat.

Ad cancrum arcana.

Carolinis thermis minus favens, carpit etiam potissimum quod calculum faciant. A pyrite calorem habere negat. Absque bibliotheca cum scripserit & vago in vitæ genere, ingenium laudes, sollicitam curiositatem non desideres. Habet tamen pluscula alibi non facile reperienda, potissimum eo ævo.

GRASSINI FARRA, *Tratt. dell' ipocondria e suoi accidenti e remedii.* Venez. 1686. 12.

J. DE

J. DE TERTIIS, *de curiositatibus, in quo natura stramentorum formationis & qualitatis, odoris & effluviorum explicantur.* Lugd. Batav. 1686. 8. *Journal des savans.* Salubres esse straminis exhalationes.

CHRISTOPHORUS DE SERA pseudonymus:

EJ *Experiencias y remedios depobres.* Barcellona 1686. 16. C. de V.

Vertu & methode d'user du febrifuge incorruptible. Chambery 1686. 12.

GUY TACHART, *Voyage des peres Jesuites envoyés de Siam &c.* Paris 1686. 4. & *second voyage.* ibid. 1689. 4.

DE LA COUR, *Régime de santé, pour se procurer une longue vie & heureuse vielleße contre un livre intitulé le médecin de soi-même.* Paris 1686. 12. D'ETR. BUR. 1690. 12. Contra JOHANNIS DE VAUX *le médecin de soi-même.*

HENRI EMANUEL MEURISSE, *l'art de saigner accommodé aux principes de la circulation du sang.* Paris 1686. 12. 1689. 12. 1728. 12. DE VAUX. Venæ sectionem oculis adeo non nocere, aut ea repetita amaurosis superata fuerit. Fuisse cui per graviditatem 48ies. sit vena secta, & alia exempla enormiter repetitæ missionis sanguinis. Revulsio, derivatio &c. Venarum selectus. Symptomata supervenientia, erysipelas. Cucurbitulæ &c. Præjudicatæ de venæ sectione opiniones.

Æmophile en desordre, ou l'art convaincu d'imposture dans l'usage de la saignée. Cologne 1686 12. Declamatio. In sanguine vires & vitam esse. Victimam mali consilii reginam fuisse. Corruptum sanguinem ab ea non corrigi.

Recit de la tortue tirée du genou d'un Musicien par les secrets D'ANTOINE FARDELLA. Chambery 1686. 12. FALC.

D. W. M. B. R. M. P. *das nicht bekannte und oft turbirte Podagra, oder gründl. Untersuchung der Gicht und Podagra, deren bisher nicht genugsam erkannten Ursache &c und Beschreibung einer guten Medicin, und Examination etlicher Arcanorum, als der tincturæ antimonii per se, des auri potabilis, des auri destructi, und des spiritus mercurii.* Regenspurg . . . 8.

Versuch die Fieber zu vertreiben, wobey zugleich des Cortex Chinæ chinæ Tugend und Würkung an den Tag gelegt wird. Hanau 1686. 4. alii Francof.

Der treu und aufrichtige Medicus. Brugge 1686. 8.

Anleitung pestilenzische Drusen, Beulen zu curieren. 1686. 8.

M. S. P. *gründliche Anweisung wie man alle pestilenzische und giftige Drusen, Beulen,*

Beulen, Carbunkeln und Apostemata recht erkennen, unterscheiden und curiren könne. 1686. 8.

Missbrauch und rechter Gebrauch der Medicin. Nürnberg 1686. 8.

I. C. B. A. H. P. M. D. *der verstümmelte Miss- und belobte rechte Gebrauch der edlen Medicin.* ibid. 1686. 4. Tr.

§. DCCCCII. Disputationes.

J. Petr. Fischer, *de gonorrhœa virulenta.* Leid. 1686. 4. *.

David Kinner, *de singultu.* ib. 1686. 4.

J. Philip. Maulius, *de abortu.* ib. 1686. 4. *.

Elias Ring, *de aphthis.* ib. 1686. 4. *.

Caspar de Porta, *de podagra.* ib. 1686. 4. *.

Ejusd. *medicina brevis exhibens hominis machinam ejusque morbum morbique curationem selectis medicaminibus instituendam, ad mentem neotericorum.* Leid. 1687. 4. Moell. 1688. 8. B. Thomas. 4.

Joseph Anderson, *de chlorosi.* Utrecht 1686. 4. *.

Isaac Reessen, *de catarrho.* ib. 1686. 4. *.

Wilhelm Schak, *de chlorosi.* ib. 1686. 4. *.

J. Wilh. Hansen, *de rabie canina & hydrophobia.* Duisb. 1686. 4. *.

Dan. Christoph Becker, *de salubri potu calidæ.* Regiomont. 1686. 4. Pl. Rostoch 1686. 4. Hæn.

J. Georg Roeser, *de Hermete Trismegisto literarum inventore sive Mercurio.* Witteb. 1686. 4.

J. Ger. Gruhlmann, *de difficultate intestinorum.* Erford. 1686. 4. Hæn.

Ej. *de novo contra oculorum caliginem remedio c. Tab.* Jen. 1706. Hæn. Br.

Car. Phil. Lombard, *de paralysi.* Marburg. 1686. 4. Pl.

Ej. *de hæmorrhagia narium.* ib. 1686.

Ej. *de febre petechiali.* ib. 1688. 4.

Ej. *de dysenteria.* Herborn 1689. 4. Pl.

Ej. *de chylificationis statu naturali & præternaturali* Marburg. 1689. 4. Vat.

Ej.

Ej. *de scabie.* Herborn. 1689. 4.

J. David Philippe, *de catalepsi.* Basil. 1686. 4. Pl.

J. Burgower, *de pleuritide ejusque causis.* ibid. 1686. 4. Pl.

Theodori Zwiki, *de somni naturalis & praeternaturalis natura.* ibid. 1686. 4.

Frid. Gottl. Sylvest. Erkels, *de inflammatione in genere.* ib. 1686. 4.

Petri Perreau & Urb. Leaulté, *E. praecavendis tum corporis tum animi morbis aquae potus.* Paris. 1686.

Mich. Pichonnat & Franc. Poitou, *E. alvi diuturno fluori vomitus.* ibid. 1686.

Barth. Deuxivoye & Nic. de la Carliere, *E. demoliendo difficili enterocele emeticum.* ibid. 1686.

J. Garbe & Franc. Duul, *E. propter vivendi modum divites sunt plebeiis pauperibus longaeviores.* ibid. 1686.

Paul Courtesis & J. B. Doye, *E. sanis & aegrotis benigna & simplicia medicamenta alimenta.* ibid. 1686.

Guil. Petit & Franc. Poitou, *E. ex paucis & parabilibus salubrior vivendi ratio.* ibid. 1686.

Urb. Leaulté & Ant. Douté, *non E. hospitis animi mores ab hospitii structura.* ibid. 1686.

J. B. Doyé, *E. si suus cuique praestitutus vitae terminus necessaria medicamenta.* ibid. 1686.

Steph. Bachot & Fr. Vernage, *non Ergo urinis se medicum professo statim credendum.* ibid. 1686.

§. DCCCCIII. Diaria ad a. 1686.

Hoc anno Parmae Benedictus Bacchini & Gaudentius Roberti ceperunt edere *Giornale de letterati*, quod ad annum 1690 continuatum est quinque partibus, inde ab a. 1692 ad 1697 repetitum auctore Benedicto Bacchini. Hoc anno nihil facit ad rem medicam. Haemoptoe sanata numerosis lapillis variae figurae egestis.

In *Phil. Trans.*, quarum vol. XVI. spectat ad a. 1686; in N°. 185. Edmundus King, (Birch p. 501.) de lapide in pineali glandula reperto, cum pituitaria solum fragilis esset. Vires mentis multum diminutae fuerant, faeces

fæces absque voluntate decesserant. Multum serum inter duas meninges. In vesicula fellea calculus.

Apud BIRCHIUM in T. IV. puella nondum quadriennis pondere 256 librarum, statura non supra consuetam.

RICHARD BULKELEY, (p. 502.) virum ingeniosum poëtam & mathematicum incisum, absque cerebro fuisse, quod totum in putrilaginem evanuisset.

P. 509. Podagræ paroxysmus profligatus cerevisia in qua sinapi maceratum.

In *Hist. de l'Acad. des sciences* T. II. THEROUDE chirurgus de hernia subito mortuo in cujus valvulis aorticis concrementa ossea.

In *Journal des savans* 1686. N°. 6. de puella cui acicula in asperam arteriam illapsa fuerat; unde abscessus apertus & mors tabida, atque acicula in abscessu ureteris tecta tartaro.

N°. 9. A vulnerata arteria sublinguali hæmorrhagia pertinax, quæ demum pulveri sympathetico cesserit.

N°. 14. Fetus ventralis.

In tumore capitis animal simile cancro.

A morte subita tria corpuscula, sanguinis ut videtur coacti, supra valvulas aorticas.

In *Nouvelles de la Rep. des lettres*, lapillus in utero lamellatus, in femina fere in sceleti speciem reducta.

Ib. Volvulus ab incarceratione cæci intestini in anulo, circa quem varices herniam prementes effloruerant. Omentum corruptum.

In utero feminæ macilentissimæ calculus quatuor unciarum.

In *Ephemeridum naturæ curiosorum Dec. II. Ann. V.* f. 1686; ALBERTI GUNTER, de arthritidis ac nephritidis causa: de acidi calefaciente & bilis frigefaciente proprietate habita lectio d. 9 Nov. 1682, in congressu medico HIERONYMI BRASSAVOLÆ; redit in appendice hujus voluminis. Selectus suffecerit. Acida salia arthritico valde nocuisse, convaluisse ab usu alcalinorum.

§. DCCCCIV. JOHANNES FLOYER.

Eques medicus, apud exteros vir non satis notus, plurima propria habet & sua, & meretur magis innotescere.

EJ. Φαρμακοβασανος, *or the touchstone of medicines, discovering the virtues of vegetables and animales, by their tastes and smells.* London 1687. 8. *. Multa propria & bona continet, nihilo deteriora quod simplicia. In P. I. in genere quam portionem olei, terræ, salis quisque sapor designet, classibus factis saporum. Intercedunt chemicæ minime malæ analyses.

In P. II. Catalogus stirpium aliorumque remediorum simplicium est, in qua parte plurima propria sunt auctoris, qui plantas omnes ipse gustavit, & per singulas partes. Ecce aliqua: Solani folia manu fortiter pressa odorem habere fere chocolatæ. A succi unciis duodecim canem ægrotasse tamquam a narcotico medicamento. Solanum lignosum, cum ejus baccas triginta cani dedisset, animal in rabiem conjectum intra tres horas occidit, quod experimentum considerent, qui adeo vehementer hanc plantam laudant. In Taxo nihil est narcotici; verum a foliis vacca periit. Tithymalus (puto lunatus (*), *Wood-Spurge*) ad triginta semina datus, cum foliorum maceratione purgant: trita planta acidum spirat, sed acrimonia stirpis ab aceto corrigitur. Viola tricolor aurantiorum flores redolet, tum aqua stillatitia. Nihil in visco querno præ alio visco præcipui est. In omnibus amaranthis acorem esse & aliquid ventriculo valde ingrati. Cortici peruviano saporem & ligneum esse & stypticum, & amarum cum amygdalis amaris convenire.

EJ. *Præternatural state of animal humours described by their sensible qualities, which depend of different degrees of their fermentation: two appendices;* 1, *about the nature of fevers;* 2, *concerning the effervesçence of the several cacochymies, especialli in the Gout and asthma.* London 1696 8. *. Nomen auctoris dedicationi subscribitur. Salium in sanguine prædominia admittebat, & ortas inde humorum nostrorum cacochymias. Ergo in sanguine inque omnibus humoribus considerat degenerationem mucilaginosam, biliosam acrem, vitriolicam, salsam scorbuticam, putridam. In principio ergo tabulam dat vitiorum, etiam chyli & liquorum nutritiorum, evacuationum, motuum spirituum.

Deinde in ipso opere, post physiologicam fermentationis contemplationem, a qua digestio ciborum pendeat, vitia sequuntur digestionum per suas causas & classes & remedia. Seorsim de pituitosa chyli cacochymia, de tartarea sive acida degeneratione humorum, potissimum chyli, valde theoreticus. In paralysi lympham nervorum vult coagulari. Flatulentia, unde humorum cacochymia, cum causis & curatione. Fermentatio humorum nimia cum ejus causis & remediis: nimios huc refert labores, & multum usum alcalium & garorum. Experimenta hic habet cum bile animalium facta. Iterum oleosus, vitriolicus, rancidus

(*) Is Tithymalus Anglis *Wood-Spurge* dictus ab HILLIO refertur ad *Euphorbiam amygdaloïdem*, vide EJUS *Herbarium Britannic.* pag. 230. Lond. 1769 & 1770 8. 2 vol. VICAT.

rancidus ſtatus humorum, qui vulgo ſcorbuticus. Viſciditas ſeri & ſanguinis; diſpoſitio inflammatoria coriacea, & ejus curatio. Cacochymia ſalſa muriatica, humorum, quam per obſervationes confirmat. Venæ ſectionem hic prodeſſe. Sanguinem ſalſum emittit, cujus locum novus & dulcior ſanguis occupet. Aciditas ſanguinis vitriolica, ſ. melancholica: eum ſtatum humorum confirmat per conditiones ſeri in vomitu cruento redditi. Putrefactio humorum, ſ. degeneratio fætida.

Febres eſſe nimiam fermentationem putredinoſam a diſpoſitione interna natam, exque cacochymia aliqua earum quas dixit, quam motus nimius in fervorem ciet tremulenta lucta: aliæ cauſæ motum ſanguinis augentes. Ante paroxyſmum febris intermittentis præcedentem vidit hæmorrhagiam. Pro uſu corticis febrifugi. Amarum eſſe. Febres Anglis *ague* dictas ab intermittentibus diſtinguit. Febres in variis ſanguinis, quas poſuit acrimoniis conſiderat. Vidit in vetuſta febre chalybem profuiſſe, cum cortex peruvianus fruſtra fuiſſet. Non lignum, ſed corticem ſolum ſumendum. In febribus continuis malignis bezoardica calida admittit.

Introductio tractatus ad aſthma. In tuſſi convulſiva *chin-cough* corticem peruvianum profuiſſe. Aſthma refert ad conſtrictionem bronchiorum & aſperæ arteriæ, multaſque & cauſas externas refert, & remedia. Sed de eo fuſius.

Ej. *of the heat, cold and temperate baths in England.* Lond. 1697. 8. Hotton. Efficaciam Bethesdæ a ſanguine victimarum fuiſſe.

Ej. (*a*) *Ancient Pſychroluſia reviſed.* Lond. 1702 8: & *Four letters of cold bath.* Lond. 1702. 8: & (*b*) *Hiſtory of heat and cold bathing ancient and modern, with an appendix (of D. Bagnard.)* Lond. 1706. 8. 1709 8. *. 1715. 1722. 8. *. Osb. Hos titulos lego.

(*c*) Germanice Breslau 1729. 8. *. *Beweis daſs das kalte baden geſund und nützlich ſey.*

Ordinem ne requiras, neque animi moderationem quæ laudes ſui medicamenti intra limites aliquos contineat. Noſter enim morbos omnes, acutos pariter & chronicos, denique ipſam peſtem balneo frigido expugnare vult. Epiſtolæ ſunt, I[a]. de antiquitate ſubmerſionis in aquam, quæ religionis cauſa fit. Eccleſiam antiquam nudos aquæ inmerſiſſe circa annum 1600; antiquum ritum demum in deſuetudinem abiiſſe; ab eo tempore rachitidem invaluiſſe, cui morbo balneum frigidum potenter adverſetur. De fontibus frigidis quibus veteres Britanni

(*abc*) *Variæ tantum editiones ejusdem libri, cujus editio prima prodiit* Lond. 1697. ſub titulo. *An inquiry into the right uſe of Baths.* Elog. Br.

Britanni usi sunt. Fontem se in vicinia civitatis Lichfield selegisse, totius regionis frigidissimum: in eo balneum ad usus frigidæ se exstruxisse. Innumeros morbos recenset, quos suo balneo sanaverit: cum tamen non supra tria minuta horæ balneum continuetur, bis tria in hebdomade, & in universum fere novies. Cum sudore hoc balneum fere conjungitur. Hæc epistola est anni 1701. In Ep. II. a. 1700 data, ostendit jam HIPPOCRATEM hoc præsidio usum esse. In Ep. III. inmersionem baptismalem nuper natis pueris utilissimam esse; pariter a. 1700. In Ep. IV. catalogus curationum, quas balneum frigidum sudore moto, aucto fibræ robore produxit, in rheumatismis, convulsionibus, morbis hystericis, varicibus, rhachitide, impotentia. Sub finem D. ELLISON alio in frigido fonte peractæ curationes. A. 1701. In postscripto invehitur in medicos theoreticos, alcalistas, arcanistas. Historia balneorum frigidorum apud veteres, cum curationum recensione. Aliorum consentientes curationes. Versio vitiosa; e. gr. *Itale beer* bilis chalybeata, quæ bilis est vappida.

EJ. *the physicians pulsewatch to explain the art of feeling the pulse and to impare it by the pulsewatch.* Lond. 1707. 8. *. T. II. ib. 1710. 8. *. Iterum etsi hypothesibus falsis & cacochymicis deditus, tamen sibi ipsi credidit, & proprio labore pulsuum numeros inivit, qui hactenus vagabantur incerti, ut quis celer esset pulsus, quis minime, nemo nosset accurate definire. Quare pulsus, horologii secunda minuta indicantis ope, ad suos numeros reduxit, pro varietate ætatis, sexus, vitæ generis, temporis diei. Non quidem ubique accuratum reperi, glaciem tamen fregit. Naturalem pulsum facit a 70 ad 75, qualis mihi est septuagenario. Sed in septentrionalibus regionibus non excedere trigenos, tamen ut ipse citra 55 nunquam viderit summum numerum. Cholericis ad 90 pulsus tribuit; febre intermittente laborantibus diebus liberis, 85; in colica cum febre 102, in pulmonis inflammatione infantis 130.

Deinde proprio capite it ostensum, ut ope horologii *pulsarii* vitam producas, accurate nempe edoctus num pulsus abundent, num deficiant, cuique vitio obviam eas. Denique medicina Chinensium cum exemplo ex CLEYERO.

In Tomo II. pulsus per morbos persequitur & revera compendium dat praxeos, ad singulos nempe morbos curandi rationem.

An essay to make a new sphygmologia, s. comparatio nostræ pulsuum doctrinæ cum Chinensium experimentis.

Inde respirationis ad pulsum ratio & de variis modis quo mutatur, utilis libellus. Pulsus naturaliter 4 & 5 in quaque respiratione. Equi etiam empyemate laborant, & solita paracentesi sanantur. Tabulæ pulsus & respirationis a vitæ humanæ mutabili conditione, tum in morbis.

EJ. *a letter concerning the rupture in the lungs.* Lond. 1710. 8. *. *And treatise*

treatise of the asthma. Lond. 1698. 8. HOTT. 1717. 8. Asthma, quo ipse laboravit, tribuit ruptis vesiculis minimis pulmonis, ut aer sub membranam externam visceris effundatur. Ipse asthmaticus pulsus in paroxysmo frequentes ad 96 numeravit, cum paucis, 7 forte respirationibus. Proprii morbi pangraphum describit. In accipitribus asthmaticis herniam se reperire membranæ abdominalis. In equis quos vocant *break-wind*, sub extima pulmonis membrana vesicæ sunt.

Sed lego etiam exstare J. FLOYER *tr. of the asthma.* Lond. 1717. 1726. 8. Gallice versum Paris 1761. 8. An idem ignoro.

EJ. *medicina geromica, of preserving old mans health, with an appendix concerning the use of oil and unction and a letter to* CH. f. q. *on the regimen of younge years.* Lond. 1725. 8. *, quæ editio secunda est. Methodicorum metasyncriticorum cyclos habet, ut nempe tota vitæ ratione mutata, & medicamentorum conjuncta ope, habitus universi corporis emendetur. Bonus libellus, breviter & aphoristice scriptus. In balneo frigido homo sceleto simillimus ad firmam valetudinem restitutus.

EJ. *Comment on forty-two histories described by Hippocrates in the I. and III. b. of his Epidemics.* Acc. theologica aliqua. Lond. 1726. 8. TR.

§. DCCCCV. VARII.

J. CONR. AMMAN, Scaphusinus medicus, qui propter peculiares aliquas religiosas notiones se rus recepit in Bataviam.

EJ. est *disp. inaug. de ægro pleuropneumonia laborante.* Basil. 1687. 4. PL.

EJ. *surdus loquens, dat is wiskonstige beschrywinge op wat wyze man doof geboorene sal konnen leeren spreeken.* Haarlem 1692. 8. *. Latine versus, *surdus loquens, s. dissertatio de loquela.* Amsterd. 1702. 8. Leid. 1727. 8. *, aucta & emendata. Germanice, *der redende Taube* &c. Prenzlau 1747. 8. *. Anglice Lond. 1694. 8.

In anatomicis diximus, omnino vero pertinet ad curationem morbi difficillimi & tædiosissimi, surditatis cum mutitate conjunctæ, quæ miseros inutiles ab omni cum societate beneficio secludebat. Noster admirabili patientia didicit quibus in singulis partibus oris quæque littera pronuntiaretur; deinde juvenes docuit hos motus a se editos discernere, denique imitari. Sic multos & primarios & pauperes ita accurate loqui docuit, ut porro sermonibus hominum interesse suamque personam tueri nossent. Deinde & vitia singularia balborum & blæsorum arte docuit superare. Non alia certe pars artis medendi majori cum generis humani gloria perfecta fuit.

JACOBI

Jacobi Tollii, *Fortuita, in quibus præter critica nonnulla tota fabularis historia Græca, Phœnicia, Ægyptia ad chemiam pertinere adseritur.* Amsterd. 1687. 8.

Ej. *Epistolæ itinerariæ.* ib. 1700. 4.

Ej. *Sapientia insaniens, s. promissa chemiæ.* Amstel. 1689. 8.

Ej. *Manuductio ad cœlum chemicum.* ibid. 1688. 8. & Gallice ib. 12. Br.

Joachimus Targier, Dordracensis.

Ej. *Disp. inaug. de abortu.* Utrecht 1687. 4. *.

Inde cum nomine Targiri, *medicina compendiaria, in qua nova & verissima artis medicæ forma ac ratio explanatur.* Leid. 1698. 8. *. Pars secunda operis est pathologica. Non quidem fervores Sylvianos excusserat, neque mechanismum arbitrarium Cartesii, boni tamen sensus & veri amans meretur commendari. Causæ morborum. Sex res non naturales. Cacochymia varia. Non esse in febre putredinem. Morborum census cum ætiologiis. Plerosque tamen in cibo & potu suas radices habere. Crisim inordinatam esse fermentationem. Cæterum generalia fere proponit, nullis adnotationibus adjectis.

Paulus Hermann, Hallensis, aliquamdiu in India orientali medicinam fecit, inde Leidæ professor fuit botanices; hanc artem maxima industria excoluit, non ut praxis clinica ejus præcipuus finis esset laborum. Quæ scripsit, ea fere ad materiam medicam pertinent.

Ej. *Lapis Lydius materiæ medicæ, s. accuratum medicamentorum simplicium examen.* Leid. 1704. 8. *. edidit C. L. Welsch. Rarissimus libellus. Tituli sunt secundum analysin, ut putat, salesque fixos vel volatiles, oleosos, olea &c. Ad quemque titulum nomina simplicium medicamentorum ad eum titulum pertinentium, cum brevissima indicatione virium medicatarum & purgantium dosi.

Ej. *Cynosura materiæ medicæ*, codex posthumus. Argentor. 1710. 4. *. a J. Sigm. Henninger editus; deinde auctus, ut tria in volumina excresceret, a J. Boeclero, Argentor. 1726. &c. Prius est opus ordine eodem & usu, sed auctius, cum cujusque plantæ aliqua designatione, descriptione, vi medicata. Editiones Argentinenses potissimum Boeclerus, ut suo loco dicetur, inmensum auxit. Anglice per Eduardum Strother. Lond. 1727. 8. Br.

Ej. *Oratio fun. in obitum* Caroli Muys. Leid. 1690. 4.

Conrad Philip. Limmer, *de fonticulis, ubi irrationalis eorundem in vulgari medicorum praxi usus ostenditur, necnon ex fabrica corporis humani infallibiliter demonstratur.* Servest 1687. 4. Riv.

D. M.

D. M. E. P. *de morborum curatione tractatus.* Lyon 1687. 8. Eisenmann.

P. V. D. *Observationes ex prælectionibus* T. Craanen, *quibus emendatur & illustratur V. Institutt. liber* Dan. Sennerti *de auxiliorum materia.* Lugd. 1687. 12. Gunz.

Casp. Wolf, *opiniones medicæ de febribus.* Patav. 1687. 8.

J. Frid. Khern, *Clavis medicinæ practicæ.* Patav. 1687. 4. Riv.

Bonaventuræ Angelieri, *Lux magna academica.* Pars II. *Primordia rerum naturalium, sanabilium, infirmarum & incurabilium continens, insuper de legendo* &c. Venet. 1687. 4.

J. Nicolai, *tractatus de Mercurii s. Hermetis statuis mercurialibus* Francof. Lips. 1687. 12. B. Bun.

Pharmacopœa Leovardiensis. Leovard. 1687. 8.

Febris china chinæ expugnata. Ferrar. 1687. 4. Collecti sunt libelli N. Blegny, Monginoti, cujus est *guérison des fievres par le quinquina*, R. Restaurand & Jacobi Spon.

Poëtæ Rabbinici de diæta opusculum cum versione Wagenseilii editum Altdorf. 1687. 4. cum titulo *Exercitationes sex varii argumenti.*

P. T. *Chymia rationalis, rationibus philosophicis, observationibus medicis, debitis dosibus illustrata.* Leid. 1687. 4 Hypothesium amans, de morbis etiam agit præcipuis, quos ita curat ut alcali acido superet, acidum lixivio.

§. DCCCCVI. Alii.

Conrad Barthold Behrens, Archiater Britannicus medicus, (Hildesiensis. Br.)

Ej. *Bedenken von schleunigen Todesfällen.* Hildesh. 1687. 8.

Ej. *Gutachten wie ein Soldat im Felde vor Krankheit sich hüten könne.* Hildesh. 1689.

Ej. *de constitutione rei medicæ Hildesiensis.* Helmst. 1691. 8.

Ej. *Medicus legalis oder gesetzmässig Bestell- und Ausübung der Arzneykunst.* ibid. 1696. 8. *.

De conditione & officio medicorum, pharmacopolarum, chirurgorum. Curæ

Curæ valetudinis publicæ, munditiei, puerperarum. Contagii aversio. De lue bubula & contra ejus invasionem cautelis. Annonæ bonæ notæ earumque peccata fuse & erudite per singula percurrit. Chirurgi abstinere debent a curandis morbis internis. Errores eorum. Pharmacopolæ. Balneatores. Obstetrices. Empirici mercatuum; alchemistæ; curationes magneticæ, superstitiosæ. Mortes subitæ per suas causas, etiam ad eas adnotationes propriæ. Polypus cordis in exemplo. Mors a levi ictu, cum tunc arteriæ in abdomine dissiluissent.

Ej. *Diss. epist. de certitudine artis medicæ.* ib. 1703. 4. Br.

Ej. *Selecta medica de medicinæ natura & certitudine.* Francof. 1708. Pl. Grav.

Ej. *In Actis Reg. Societ. Berolinensis.* Tom. I. p. 128. *De nova podagræ curatione.* Br.

Ej. *Selecta diætetica de recta ad valetudinem tuendam ratione.* Hildesheim. 1710. 4. *. Non plena quidem diætetica, non vana secundum ætates, conditiones: nihil de medelis; res ipsæ peculiariter, fere ex proximo. Cibi & potus secundum titulos. Cujusque dotes breviter, fere de proximo, ut zeæ v. c. nimiam visciditatem & cum hordeo adfinitatem tribuat, cujus vitium siccitas sit nimia. Aqua vitæ; usus excusatur. Res reliquæ non naturales. Mors a choreis subita. Pulmo ulcerosus pus effuderat. De peste ejusque origine, aversione. Omnino barborum ova diarrhœam ciere, maxime major M., qui flores salicis devorat.

Ej. *Bericht von der Pest.* Braunschw. 1714.

Multa præterea Ejus *observationes in Eph. N. C. exstant. Vitam & elogium viri de patria optime meriti edidit* J. M. Glæsener. Hild. 1736. fol. Br.

William Wotton *Reflexions upon ancient and modern learning.* Lond. 1694. 4.

Virtu dell' aqua della regina d'Ungaria. Modena 1687. 12. Gallice recusum.

Pomergue *Moyens faciles & assurés pour se conserver la santé, pour se garantir & guerir de beaucoup de maladies, sans prendre aucun remede; accompagné d'un raisonnement sur l'œconomie naturelle des esprits.* Paris 1687. 12. Bur. 1687. 8. Beughem.

Remedes pour les maladies des femmes. Paris 1687. 12.

Discours sur le retour des fievres intermittentes. Paris 1687. 12. Gunz.

P. M. M. *Tr. des qualités du Quinquina.* Amsterdam 1687. 12. Mongin.

Maniere de se servir du Quinquina. Versailles 1687. 4.

MANDUIT, *Diss. sur la goutte, où l'on en decouvre la véritable origine jusqu'ici inconnue, & le moyen de s'en garantir.* Paris 1687. 8. BEUGHEM. & 1689. 12. BUR. Sanguinis & chyli esse in articulis effusionem. Aperiri debere vascula per quæ effunduntur; id fieri colicis, quibus dolor podagræ compescatur.

Du bon usage du thé, du café & du chocolat pour la preservation des maladies. Paris 1687. 12.

Traités nouveaux de medecine, contenant les maladies de la poitrine, celles des femmes &c. Lyon 1687. 12.

Le charlatan decouvert. Toulouse 1687. 12. FALC.

N. de ST. ANDRÉ, Medici facultatis Caenensis, cujus scripta etiam in reliquis Ill. HALLERI Bibl. non omnia recensita reperio. BR.

EJ. *Reflexions nouvelles sur les causes & les symptomes des maladies.* Paris 1687. 8. BR.

Liber primus & secundus physiologici sunt argumenti, de partibus corporis constitutivis, nutritione & generatione agit, in tertio sanguinis degenerationem ejusque causas recenset, quas ex primæ mixtionis rationibus deducere studet, in libro 4 & 5 ortæ ex hac corruptione ægritudines & morbi, in sexto miasmata & fermenta humores corrumpentia. BR.

EJ. *Reflexions sur la nature des remedes.* Reims 1700. 12. Rouen 1701. 12. HIPPOCRATEM Chemiæ & medicamentorum chemicorum peritissimum fuisse contendit. BR.

EJ. *Lettre au sujet de la Magie, des malefices & des sorciers.* Paris 1725. 12. Quæ dæmonibus hucusque adscribi solebant, vel ad leges naturæ, vel ad dolum & artem reducuntur. BR.

Non confundendus cum coævo chirurgo St. ANDRÉ, per partum cuniculorum ex femina ridiculus, quem Ill. HALLER recenset in *Bibl. Anatom.*

G. B. CALDESI, *osservazioni anatomiche intorno alle tartarughe.* Fiorenz. 1687. 4. *.

Multa ad anatomen pathologicam faciunt. Polypus infantis sexfidus; alius in cane. Hydatides multis factæ involucris; aliquæ ossea materie plenæ. In vervecibus fere omnibus fasciolas plures in vasis biliariis se vidisse; etiam in cervis & damis. In testudinis duodeno intestino acidum, in bile plurimi vermes.

mes. In pleuritide polypus. In acidis non mutantur, certe in aqua durescunt.

G. COSMO BONOMO, *epistola che contiene osservazioni intorno a i pedicelli del corpo humano.* Fiorenz. 1687. 4. *. & in REDI *Operibus* T. II. p. 180. REDI certe calamum esse diximus: in propria epistola vero sibi vindicat HYACINTHUS CESTONUS pharmacopoeus Liburnensis amicus VALISNERII. Animalcula describit quæ scabiem faciunt parvæ testudini similia, male delineata: nullam ergo humorum degenerationem esse. Contagium esse ab animalculis de proximo per contactum irrepentibus.

CAMILLUS MANARA.

EJ. *Pharmaceutici Litubiani potus ad mentem* GABRIELIS FRASCATI BRIXIANI *extractus, in quo natura virtus & utendi modus ejusdem sincere continentur.* Ticini Regii 1687. 8. BR.

EJ. *La viltá del fango nei bagni di Ritorbio preziosa, discorso nel quale si richiade alla conguitione utilitá e modo d'adoprare esso fango, succintamente si descrive.* Milano 1689. 8. BR.

EJ. *de moderando panaceæ americanæ abusu, s. de Tabaci vitio in Europæis & maxime in Insubribus corrigendo & emendando.* Mediol. 1707. 12. BR.

De morbis infantum Ms. de eo extat. ARGELAT. BR.

ANDREÆ KEIL (Cunæi) Λοιμογραφια, *oder Beschreibung der Pest samt allen bösen ansteckenden Seuchen.* Cell. 1687. 8.

EJ. *Diversorum morborum descriptio; d. i. Beschreibung aller hizigen und ansteckenden Fieber.* Cell. 1688. 8. TR.

EJ. *Beschreibung der pyrmontischen Sauerbrunnen.* 1677. jam prodiit ZUCKERT. BR.

TOBIÆ SCHUTZE, *chirurgischer Handleiter.* Frf. Leipz. 1687. 8. & cum auctariis J. D. GOHL. Berlin 1714. 8. *. Ex schola PARACELSI tamen chemiæ imperitus, medicamenta plurimi facit.

THEOPHILI MULLER, *Bericht von Winterkrankheiten, insonderheit wie die Fontanellen in Kopfschmerzen, Schwindel und Schlag sollen angebracht werden.* Frf. 1687. 8. BOEHMER.

J. JAC. MARX, *deutsche Materialkammer.* Nürnberg 1687. 8. edit. secunda. *Neu viel vermehrte deutsche Materialkammer benebst einer ausführlichen Beschreibung des Alaunbergwerks und Zubereitung des Alauns.* Nürnb. 1709. 8. BR.

Ganz neu vermehrter sorgfältiger Haushalter, Koch, Conditor, Distillier und Arzneybüchlein. Osnabrug 1687. 4.

MICHOELS, *die sonderbare Arzney, welche besteht in sonderlichen Quellen.* Hamburg 1687 HAUSEN.

SAMUEL MULLER, *curioser Medicus und Chirurgus.* Francf. Leipz. 1687. 8. 1694. 8. TR.

ROB. TURNER, *Englisch physician.* Lond. 1687. 8. OSB.

SIMON ABBES GABBEMA, *Friesche Lustgaarden.* Leeuwaarden 1687. 4. Ob plantarum vires medicas; vide *Bibl. Botan.* p. 639.

OLAI BROMEL, *Lupulologia.* Stockholm. 1687. 12. Ob cerevisiam.

Veridad triumfante, respuesta apologetica e scripta por Filintio in defensa de la carta filosofica medico chymica del D. JUAN DE CABRERDA. *Manifestar lo irracional de la medicina dogmatica, y racional del Arcanista.* Mascarada 1687. 8. maj.

Contra JUSTO DELGADO de VIRA, *defensa y respuesta justa y verdadera de la medicina rational y filosofica.* Madrit 1687. 8.

J. U. E. *Venus minansiekt gasthuys woerin beschreeven weerden de bedryven der lief de in den staat des hawelyks &c.* Amsterd. 1687.

GEORGE STARKEY, *Pyrotechnia of te vuer stook konde.* Amsterd. 1687. 8. Primam editionem ignoro.

§. DCCCCVII. DISPUTATIONES.

GUSTAV. DAN. LIPSTORF, *de animalculis in humano corpore genitis.* Leid. 1687. 4 *.

MARCUS CLOPTHACK, *de catalepsi.* ibid. 1687. 4. *.

JOH. OTH. WORMS, *de asthmate.* ib. 1687. 4.

HENR. FIERLINCK, *de angina.* ib. 1687. 4.

HENR. v. BRONCHORST, *de apoplexia.* ib. 1687. 4. *.

J. SMALZIUS, *de convulsione.* ib. 1687. 4. *.

JAC. SKINNER, *de fluxu dysenterico.* ib. 1687. 4. *. Curationes suas recenset.

ADAM HOLLAND, *de hysterica passione.* ib. 1687. 4. *.

THEODOR. SCHARF, *de morbis soporosis.* ib. 1687. 4. *.

DAVID

David de Spina, *de philtrorum vi.* Leid. 1687. 4. *.

Petr. van Snakenburg, *de renum & vesicæ vitiis.* ib. 1687. 4. *.

Petr. van der Lahr, *de sterilitate.* ib. 1687. 4. *.

Gisbert Verryn, *de hæmorrhagia.* ib. 1687. 4. *.

Henric. Wiswiler, *miscellanea ex singulis medicinæ partibus.* ib. 1687. 4. *.

Gottfried Scholz, *de febre petechiali.* ib. 1687. 4. *.

J. Swalmius, *de tenesmo.* ib. 1687. 4. *.

Barthold Florian Gerstmann, *de peste.* ib. 1687. 4. *.

Guil. Douglas, *de lue venerea.* ib. 1687. 4. *.

Damasi Verbeck, *de concoctione ventriculi sana & ægra.* ib. 1687. 4. *.

Sybrand Hant, *de duelech s. de lithiasi.* ib. 1687. 4. *.

Dieter. Soltau, *de excretione critica & mediis eam promoventibus ac dirigentibus.* ib. 1687. 4. Pl.

Henr. Betten, *de pica.* Utrecht 1687. 4. *.

Regner de Lower, *positiones ex universa medicina.* ib. 1687. 4. *.

Pet. Gelstrope, *de variolis.* ib. 1687. 4. *.

Cornel. van Schagen, *de hæmoptoe.* ib. 1687. 4. *.

Thom. Ludw. Raesfeld, *de melancholia.* ib. 1687. 4. *.

Thomas Spoorwater, *de paralysi.* Harderovic. 1687. 4. *.

J. Frid. Stokhausen & J. A. Heigel, *de præsagiendis morbis.* Helmst. 1687. 4.

J. H. Starke, *de fluxu hepatico.* Rostock 1687. 4. Menz. (Regiomont. 1681. Pl. Br.)

J. Altwein, *de febre quartana.* Erford. 1687. 4.

Georg. Henr. Behrens, *de lue Pannonica.* ib. 1687. 4.

Dan. Boese, *de ægro febre quartana intermittente laborante.* Jen. 1687. 4. Pl.

Ej. *de plica.* ib. 1687. 4. Pl.

Joachim Christian Westphal, *Natura parens.* Lipf. 1687. 4.

J. Georg.

J. GEORG ROESEL, *de venenis.* Witteberg. 1687. 4.

J. ZELLER, professor Tubingensis archiater Wirtenbergicus, incisor, vir non vulgaris, vix tamen quidquam scripsit præter disputationes.

Ej. *de vasorum lymphaticorum administratione & phænomenis secundum & præter naturam.* Tubing. 1687. 4. *. Eximia disp. a nobis recusa.

Ej. *Vita humana ex funiculo pendens.* ib. 1692. 4, etiam a nobis recusa. Contra necessitatem deligationis dubia.

Ej. *Pulmonum infantis in aqua subsidentia infanticidas non absolvit, nec a tortura liberat, nec respirationem fœtus in utero tollit.* ib. 1691 4 *. Hall 1746. 4. Etiam a nobis recusa. Non continuo pulmonem vim natandi adquirere, & posse fetum vixisse etiamsi pulmo subsederit.

Ej. *de morbis ex strictura glandularum præternaturali natis.* I. Tubing. 1694. 4. *. respond. & auctore C. A. RUOFF. II. ib. 1699. 4. Vehementissimus dolor in frontis sede sublatus oleo in nares injecto, plurimo pure educto. Sic pus ex altera nare ZELLERI ipsius, cum pulmone arido, œsophago sano, deglutitione suppressa. Infanti acorem insignem spiranti glandulæ mesenterii infarctæ. In medio ossa emollita.

Ej. *Theses medicæ.* Resp. BAUER. Tubing. 1695. 4. *. De causis macularum cutanearum, varia per exempla. Urina puellæ per umbilicum manans. Maculæ purpureæ & angina cum hæmorrhagia per nares & per alvum conjunctæ.

Ej. *Quadriga thesium medicarum ad ductum Aph.* HIPP. Sect. I. ib. 1695. 4. HEFT. BR.

Ej. *Theses inaugurales medicæ.* Resp. BEZA ib. 1695. 4. HEFT. BR.

Ej. *de phthisi.* Resp. SATTLER. ib. 1696. 4. HEFT. BR.

Ej. *Molæ viriles mirabiles.* ib. 1696. 4. *. Varia exempla membranarum per alvum egestarum. Porro varia mala: sanguis per alvum & cum eo massæ proprio involucro tectæ, pilosæ, molis similes.

Ej. *de gonorrhœa virulenta in utroque sexu.* Tubing. 1700. 4 *. Etiam absque venereo contagio contrahi. Benignæ a maligna discrimen. Sedem primariam esse in prostatis.

Ej. & BAUER, *Theses inaugurales medicæ.* Tubing. 1704. 4. *. Liquor antimonialis, quo ROLLWAGEN gravissimos morbos ipsamque epilepsiam curaverit.

Gonorrhœæ

Gonorrhœæ ſedem modo proxime glandem eſſe, modo media in urethra, ſalva interim proſtata.

Ej. & Iman. Weissmann, *Docimaſia, ſigna, cauſæ & noxæ vini lithargyrio mangoniſati variis experimentis illuſtrati.* ib. 1707. 4.*. recuſ. Altdorf 1721. 4. *. Ob magnam editam civium ſtragem, in homines acidius vinum plumbo mitigantes ſevere animadverſum eſt. Exemplum inciſi cadaveris. Vaſa varia ſanguine turgida, & lactea conſpicua, lien putridus. Contra excuſantem Seerupium malum omnino lithargyrio vindicat. Liquor exploratorius ex auripigmento cum calce viva præparatus, qui vinum plumbo vitiatum turbat atrumque facit. Ceruſſæ & plumbi in univerſum vis toxica. Aceto ſolo intruſo canis intra breve tempus periit pulmone compacto, inflammato, inde anhelitus.

Ej. (ſed auctor eſt Gutermann) *de mammis & lacte*, in qua ſtatus naturalis & præternaturalis, hujuſque therapia rationalis proponitur. ib. 1727. 4. Heft. Br.

Ej. *Celebrium Wurtenbergiæ noſtræ acidularum Teinacenſium ſpirituſquê vitrioli volatilis & ejus phlegmatis examen per reagentia cum phœnomenorum explicatione ex principiis* Urbani Hierne *deducta.* Reſp. & auct. J. Georg Gmelin. ib. 1727. Heft. Br.

Ej. *Thermæ ferinæ atque Zellenſes phyſico medice conſideratæ.* ib. 1729. 4. Br.

Ej. *de ectropio vom Blarrauge, accedunt in præfatione de cataracta membranacea obſervationes.* ib. 1733. 4. Heft. Br.

J. Siricius, *de febre tertiana intermittente.* Lipſ. 1687. 4. *.

An Idem,

J. Henrich Happel, *de febre tertiana intermittente*, Marburg 1687. 4. *.

Christian Kurschnner, *de purgantium de foro medico proſcriptione.* ib. 1687. 4. Pl.

David Meyer, *de dyſenteria.* Argent. 1687. 4. Hæn.

J. Jac. Meyer, *de memoria læſa ſ. oblivione.* Baſil. 1687. 4. Pl.

J. Jac. Oswald, *de pædarthrocace.* ib. 1687. 4.

Jonat. Zæslin, *de olfactu & ejus læſione.* ib. 1687. 4.

Isaac Master, *de dyſenteria.* ib. 1687. 4. Pl.

J. Georg.

J. Georg. Beuttel, *de bile sana & ægrota.* Basil. 1687. 4.

Nic. de la Carliere & Phil. Douté, *E. robusti diuturnioris vitæ.* Paris. 1687.

J. Haman & J. Cl. Dodart, *E. in tanta medentium multitudine pauci medici.* Paris. 1687.

Franc. Gouel & Cart. Contugi, *E. ingeniosiores brevioris vitæ.* ibid. 1687.

Bol. Merlet & Fr. Vernage, *Non E. recens natis pulticula.* ib. 1687.

Franc. Pajot & Ant. Douté, *E. a proba victus ratione sola vita longior.* ib. 1687.

J. Garbe & P. de la Cousture, *E. quodlibet temperamentum ut suas virtutes, sic suos habet defectus.* ib. 1687.

Steph. Bachot & J. Cl. Dodart, *E. phlebotomia omni ætati omnium magnorum morborum princeps & universale remedium.* ib. 1687.

Paul Courtois & Phil. Douté, *Non E. exstant quæ vocant specifica medicamenta certarum ægrotationum certarumque partium labi propria.* ib. 1687.

Guil. Petit & Fr. Vernage, *E. benignior in curandis morbis quam valentior medendi ratio, securior.* ib. 1687.

§. DCCCCVIII. Diaria ad a. 1687.

In *Philos. Transact.* N°. 157, Robert Gourdon, jussu regis medicamentum adversus noxios effectus canis rabidi publicat, quod ingrediuntur radices agrimoniæ, primulæ, draconis, pœoniæ, folia buxi, *stor of the lath*, chelæ cancri, theriaca: dosis ex lacte ad tria cochlearia. Plantam *stor of the lath* Meadius lichenem pulmonarium (s. caninum Linn.) interpretatur.

Apud Birch N°. 520, Lodwick retulit de femina ex capite cornu contortum ferente.

Fraudulenta historia puellæ Hibernicæ, cui de oculis grana frumenti prodiisse dicebantur.

In *Actis novæ Academiæ Philexoticorum naturæ & artis* a Hermete Francisco Lantana patritio Brixiensi. Brixiæ 1687. 12. *. editis; pluscula ad rem medicam faciunt. Melissæ succo curata, quæ a morsu viperæ laborabat. Quæ numerosissimos lapides de pulmone rejecit. Calculus levis & porosus sub lingua,

lingua, forcipe eductus. Equus ubertim cum fæcibus calculos emittens. Qui sexaginta integris diebus cibo & potu abstinuit. Qui in febre per paroxysmos sanguinem mingebat. Arcus nascentis aortæ grumosus, ut erosa arteria tamen nihil profunderetur. In dura vesicula fellea insignis calculus absque ictero. Hydrocephalus internus, ut totum cerebrum in aquam conversum videretur. In febre urina frigida. Mulieres cornutæ: alteri absque malo cornu de cranio evulsum. Calculosus etiam in maxilla sinistra calculum aluit. Vapor cloacæ flammam capiens. Ex rene lapis per anum egestus, crystallinus. Qui intra decem dies libras sanguinis 75 amisit, & post tantam sanguinis missionem in petechialem febrem incidit, servatus equidem.

De scorbuto dissertatio BERNARDINI BONI, in *Journal des Savans* 1687.

In *Diario Parmensi* a. 1687, exemplum nyctalopiæ diurnæ; ita nempe hic vocant cæcitatem diurnam cum visu noctu libero.

J. MARIÆ GIARESCHII, medicamenta chemica valde laudata.

In E. N. C. *Dec.* II. *Ann.* VI. J. JAC. MARTINI, Heidelbergensis. In hydropico puero glandulæ mesenterii duræ, sebacea materie refertæ: pulmo undique adnatus, cum hydatidibus. In vivo nihil valde memorabile adparuit.

Obs. 74. Ex lapsu de equo longo post tempore, ut videtur, hæmorrhagia, convulsiones. In cerebro abscessus.

J. LA SERRE, medicus clinicus succi hyoscyami integra libra in lotrice injecta, temulentia pene per mensem continuata, ut tamen sanaretur.

THEODORUS CAROLUS, medicus in Lemberg.

Obs. 130, post suppressos menses gravis hæmorrhagia, denique tamen sanata.

J. JAC. MEYER', Scaphusianus.

Obs. 131. Post variolas vomitus, tumor in abdomine durus; mesenterii glandulæ & una pancreas scirrhosa.

CAR. JOS. MULLER, Medicus Tugiensis in Helvetia.

Obs. 159, cum secundæ violenter avulsæ fuissent, gravissima hæmorrhagia.

Obs. 161. Cum dysenterica frigidam potaret, spina dorsi ei curvata, eo in statu mansit.

Obs. 162. Calculi de aure exemti.

Obſ. 163. Loco fetus pituita gelatinæ ſimilis excreta.

Ann. VII. *Obſ.* 214. Centum grana Tilli una in doſi data, unde varia ſymptomata, ſublata his granis ope tartari emetici de ventriculo expulſis.

Obſ. 227. Phthiſis hereditaria curata.

Obſ. 228. Calculi per umbilicum & per muliebria.

Philipp. Wilhelm Wirdung ab Hartung, medicus in civitate Würzburg.

Obſ. 169. Mulier cui a ſuperiori vulvæ parte caro ſpongioſa promineret, cum vehementer coactam alvum vellet liberare, inteſtinum rectum expulſum, inflammatum, mortem intulit. Tumor ille ureteres compreſſerat, ut inteſtinorum ſimiles viderentur, neque veſica aderat, (niſi is ipſe tumor fuerit.)

J. Richier, medicus in Aitzey.

Obſ. 196. Qui fruſtulum fiſtulæ tabacariæ in urethram intruſerat, eo abrupto ob atroces dolores lithotomiam paſſus, & intra paucas hebdomades fruſtula fiſtulæ obducta calculoſa cruſta.

Obſ. 199. Infans cum veſica cruore plena capiti adhærente natus, ea rupta interiit.

Alard Mauritius Eggerdes, profeſſor Trevirenſis.

Obſ. 203. In cardinali Urſino hepar 27 librarum pondere, ut hinc continuus urinæ ſtimulus eſſet, inde eliſus pulmo ſanguine deſtitueretur, ventriculus inteſtino non latior eſſet.

Ann. X. *Obſ.* 65. Puer continuo poſtquam in lucem editus fuerat, per aliquot dies abunde ſanguinem ſudat, ex quo ſudore nihil mali ſecutum eſt.

Obſ. 66. A nucleo ceraſi in aſperam arteriam illapſo phthiſis; & *Obſ.* 67, clavus nono menſe feliciter rejectus.

Dec. III. *Ann.* IV. *Obſ.* 7. Lentus morbus, vomitus omnium, urina difficilis. Omentum paſſim adnatum abdomen bipartiebat.

Obſ. 8. Multi milites aphonia correpti ſubito invadente, a vaporibus, ut putat, cuniculorum ſubterraneorum.

Obſ. 10. Inteſtinum ab oſſiculis ceraſi devoratis ruptum, tamen ut ſponte ſanaretur.

EJ. *de peste*. Francof. 1715. 8. Breslau 1720. 4.

Dec. II. *Ann.* IV. *Obs.* 222. DANIEL BSCHERER, physicus Norimbergensis; in sene cui latus exæstuabat & in vesica dolor erat, corpore aperto vesica corrugata adparuit, in ea pus. Renes absque calculo quasi putridi; lien cartilaginea crusta obductus.

Dec. III. *Ann.* II. *Obs.* 221. Pica cretæ in puella septenni; inde leucophlegmatia.

Obs. 222. Myrtillorum cupido salutaris in scorbuto.

J. B. SCARAMUCCIA, medicus in Senegallia.

Obs. 230. De atrophia hydropica dissertatio fusior.

EJ. *Theoremata familiaria de variis physico medicis lucubrationibus*. Urbin. 1695.

EJ. *Lettera al* MAGLIABECCHI *sopra un idrofobo divenuto tale coll' impeto dello sdegno*. Macerata 1702.

Cum EJUS *de motu cordis mechanico theoremate*. Senis Gallicis 1689. 8. redit etiam *appendix de pulsibus eorumque differentiis simplicibus*; quas a cordis vi sanguinem impellente, a copia sanguinis & a resistentia arteriarum interpretatur.

Dec. II. *Ann.* IX. *Obs.* 204. Diabetes. Aquam illam nimirum ex aere resorberi.

JACOBI GRANDI, medici & anatomici.

De stibio ejusque usu cosmetico apud antiquos. Noriberg. 1688. 4. *. in appendice ad T. V. Dec. II. E. N. C. De stibii usu in collyriis, in aliis externis quidem medicamentis.

§. DCCCCIX. JOSEPHUS LANZONI.

JOSEPHUS LANZONUS, medicus Ferrariensis & philologus.

Pluscula ejus sunt *opera*, Lausannæ a. 1738. 4. vol. III. *. conjuncta recusa.

L. de venenis collectanea habet de venenis ex omnibus tribus regnis, fere ex veteribus. Cujusque symptomata addit & curationem. Vix ullam propriam adnotationem reperias, ne de plumbo quidem, cujus adeo frequentia sunt infortunia: contra numerosos illos serpentes nobis solo fere nomine notos, ex Græcis repetit.

Ej. *Citrologia, s. curiosa citri descriptio juxta leges Nat. Cur.* Ferrar. 1690. 12. Vires medicatas ad singulos fere morbos recenset.

Ej. *Zoologia parva.* Ferrar. 1689. 8. Collectanea de viribus alimentariis & medicatis fabulosa plurima.

Ej. *de clysteribus.* Ferrar. 1691. fol. Ejus auxilii vires medicatas valde extollit.

Ej. *de lacrymis.* Ferrar. 1692. 4. Vide *Bibl. Anat.*

Ej. *de febre quartana diss.* ib. 1691. 4. alii fol. Ex fermentatione depravata oriri: medicationem ex multis vanissimis repetit, quæ nominasse vix opportebat.

Ej. *Observatio hæmoptysis succo rubiæ sanatæ, & theses medicæ.* Ferrar. 1691. 4.

Ej. *De saliva.* ibid. 1702. 8. *. ejusque variis, etiam medicis viribus. Denique aliqua de salivæ vitiis iisque corrigendis, ut in exemplo circa peculiarem gustus depravationem. De salivatione mercuriali. Exemplum salivæ moleste dulcis, inde amaræ, piperatæ, porro acidæ, demum salsæ, succedente alio & alio sapore præter naturam: alia cum linguæ ulcusculis. In tr. de salivatione mercuriali exscribere FRANCISCUM DE LA CALMETTE, ASTR.

Ej. *de medici officio & munere epistola.* ibid. 1729. 8. CINELLI. Virtutes boni medici.

Ej. *de allio;* brevissime

Ej. *de dentibus;* in MANGETI *Bibl. Anatomica;* &

Ej. *de pericardio* in MANGETI *eadem Bibliotheca.* Non sine adnotationibus. Succum pericardii concretum vidit & spissum: vidit scorbuticum, refert atrum cum arenulis ipsis fuisse.

Tom. II.

EJUSD. consultationes 173 ad varios morbos, cum & adversariis. Ferrar. 1716. 8.

Ad quemque casum magnam farraginem medicamentorum proponit. Secundas restitantes etiam medicamentis depellere satagit. Ubique potius ea commendat quæ medici aliqui bonæ notæ suadent, quam ea de quorum efficacia ipsi per proprium experimentum constat. Vesicas trahentia emplastra rejicit.

Observa-

Obſervationes medicinales prius inter miſcellanea Academiæ Naturæ curioſorum editæ. Harum quæ ſunt plurimæ decerpam inſigniores aliquas.

In *Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obſ.* 200. Ulcus pulmonis ſanatum balſamo ſulphuris.

Obſ. 202. Lac in ventriculo concretum allio diſſolvit.

Ann. IX. *Obſ.* 38. Partus veſicularum.

Obſ. 39. In febre tertiana a potu frigidæ continuo mors.

Obſ. 44. Vix fidem invenit quando poſt palpitationem cordis ſcribit cor inventum prægrande, unico vero ventriculo excavatum.

Obſ. 47. Nummus æneus poſt ſexaginta dies vomitu rejectus ærugine tectus.

Obſ. 49. Abſceſſus coxæ per alvum feliciter purgatus.

Obſ. 51. Hyſterica per novem dies aſita.

Obſ. 53. Dyſenteria cum febre ſublata potu frigidæ.

Obſ. 56. Lien ſanus, ſed octo librarum pondere.

Obſ. 173. Phrenitis ſanata inciſa vena jugulari.

Obſ. 205. Abſurdi ſodales fumum exſtinctæ candelæ, hominis in nares inpulerunt effectu funeſto.

Ann. X. *Obſ.* 91. Enormis diabetes, ut pluribus diebus interdum 36 libras mingeret, cum modico potu.

Obſ. 94. Podagra frigida diſſipata abſque malo.

Obſ. 124. Ab hernia inteſtinum apertum fæces per alvum demittebat. Sanari tamen ſe paſſum eſt.

Obſ. 125. Cum narium hæmorrhagia frigidis & adſtringentibus compeſceretur, lethargus ſucceſſit & mors.

Obſ. 129. Utilitatem aquæ Tettucianæ in dyſenteria confirmat (quæ ſit muria).

Obſ. 140. Corticis Chinæ Chinæ in vermibus ſuperandis efficacia.

Dec.

Dec. III. *Ann.* I. *Obſ.* 20. A ſcorpione prope rectum inteſtinum permiſſo magna mala, vomitus ciborum & clyſterum & per convulſiones mors.

Obſ. 27. Obeſitas poto quotidie aceto ſuperata, periculoſo utique auxilii genere.

Obſ. 35. Qui in tenebris videbat, ut etiam litteras legeret.

Obſ. 46. Fæces per umbilicum exiverunt, cum in colo inteſtino foramen eſſet.

Obſ. 48. Ex pertinaci ſingultu mors.

Obſ. 49. In brachio tumor ſolo aere plenus.

Ann. II. *Obſ.* 29. Epilepſia ſanata per ulcus ſponte ſubnatum.

Obſ. 30. Poſt diros ventriculi cruciatus, calculi ab arthritico vomitu rejecti.

Obſ. 31. Mellis nimiam ingurgitationem inebriaſſe.

Obſ. 34. Ventriculi imbecillitas, anxietas a cibo, ſpirandi difficultas, tinnitus aurium; ſublata omnia frequenti lactucæ uſu.

Obſ. 35. Inter varia medicamenta quibus fidem vult adhiberi, cortex aurantiorum adverſus febres intermittentes: albumen ovi cum aqua graminis tritum adverſus icterum: demum nitrum in febre.

Obſ. 38. Vermis de naribus excuſſus; ita ſublata cephalalgia.

Obſ. 39. Ex ulcere prope coccygem lignum eductum.

Ann. III. *Obſ* 25, 26, 27. Arthritis, diarrhœa, dyſenteria, frigida curatæ, hæc balneo frigido.

Obſ. 30. Epilepſia per quartanam ſublata.

Obſ. 34. Alvus cruenta ſalutaris in febre continua.

Obſ. 36. A calculo quinque drachmarum felleo, icterus.

Obſ. 37. A morte ſudor.

Obſ. 38. Raphani fruſta manducata cum lotio excreta.

Ann. IV. *Obſ.* 65. Cornu ex pueri fronte.

Obſ. 66.

Obs. 66. Febris quartana curata largo uvarum usu.

Obs. 70. Glans sclopetaria tertium post annum ex ulcere inguinis educta.

Obs. 74. Terebinthina & diureticis remediis sanatus hydrops.

Obs. 75. Ex mamma vinum manavit.

Ann. V. VI. *Obs.* 120. In pleuritide anni 1696 venæ sectionem exitiosam fuisse.

Obs. 121. Phrenitidem balneo frigido sanatam fuisse.

Obs. 122. In pleuritico cor pilosum, abscessus pulmonis.

Obs. 123. Vermiculi in urina.

Obs. 124. Ex utero inflammato furor uterinus in virgine.

Obs. 125. Ipse hydropem ascitem lactis asinini usu curavit.

Obs. 126. Hydrops curatus abscessu in scroto subnato.

Obs. 281. Pus de abscessu in brachio per alvum repurgatum.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 68. Herpes sanatus balneo aquæ marinæ.

Obs. 69. A frigida lotione surditas, sublata tumore in brachio subnato.

Obs. 70. A venæ sectione amaurosis.

Obs. 72. Vermis ruber per tussim rejectus.

Obs. 72. (puto 73). A gelidissima emulsione volvulus & mors.

Obs. 75. A suppressis mensibus deliquia animi, pulmo calce plenus, in pericardio tres lapilli.

Obs. 102. Ab oryza in vase aeneo cocta dolores, alvus sursum & deorsum mota: alia exempla.

Ann. IX. X. *Obs.* 16. Scabies unguento siccata: inde febris maligna funesta.

Obs. 18. Se phthiriasin balneo olei olivarum sanasse.

Obs. 19. Omni tempore prægnanti absque noxa vena secta.

Obs. 20. Hydropis initia sanata ulcere sponte suborto.

Obs. 21.

Obſ. 21. Experimenta infuſoria in vivis animalibus capta. Vinum infuſum in venam cruralem; inde ſomnolentia & ſudor. A ſpiritu vitrioli mors, ſanguine in arteriis inque venis coacto; viſceribus alioquin ſanis. In aſello a ſpiritu cornu cervi frequens mictus. In fele a paucis guttis ſpiritus ſulfuris etiam aqua diluti, tamen mors, ſanguine coacto. In cuniculo vero, a ſpiritu ſalis injecto mors quidem, verum ſanguis ſolo in pulmone coactus. Spiritus fuliginis poſt diros vomitus lethalis. Ab aqua cinnamomi rabies, ſurditas, cæcitas. Spiritus tartari, ſalis ammoniaci, vitrioli lethali eventu ſuſcepti.

Obſ. 113. A tinea mercuriali unguento ſanata cerebrum nigris maculis conſperſum, hepar durum, febris maligna lethalis.

Obſ. 138. Febris maligna abſceſſu in brachio ſanata.

Obſ. 140. Fluor albus ſalivatione ſpontanea curatus.

Obſ. 143. In febre maligna ſanguis per umbilicum ad duas libras ſaluberrimo eventu manavit.

Obſ. 203. In jecore a febre maligna lapilli: in febre etiam maligna plurima in pectore aqua.

Obſ 204. Iterum experimenta infuſoria. Aqua forti injecta animal ſubito exſtinctum eſt, ſanguine coagulato. Abortus a ſpiritu vini, non mors. Ab aqua nihil mali, nec ab aqua cinnamomi. A ſpiritu ſalis dulcis animal ægrotavit, copioſe minxit, tamen ad ſe rediit.

Obſ. 206. In febre maligna cum deliriis & convulſionibus urina frigida.

Obſ. 207. Diabetes ſanatus aqua ferrata.

In appendice diſſ. de vita & morte.

Cent. I & II. *Obſ.* 39. Abſceſſus abdominis ex quo vermes & materies putrida ex inteſtino ileo.

Obſ. 40. Puella nata toto corpore variolis obſita.

Obſ. 41. Menſtruus ſanguis per vomitum rejectus.

Obſ. 43. Acicula deglutita per lotium reddita.

Obſ 61. Suppreſſo narium muco angina.

Obſ. 62. Ad morem veterum mania caſtratione ſanata.

Obſ. 65. A ſuppreſſo ſudore febris maligna lethalis, in alio ophthalmia.

Obſ. 66.

Obs. 66. In dextra maxilla magnus calculus (an in STENONII ductu?)

Obs. 67. A lotis pedibus menses suppressi, mammæ subito enormiter inflatæ.

Obs. 181. Hydrops sanatus spiritu salis ex succo limonum, alias spiritu vitrioli ex aqua cochleariæ sumto.

Obs. 182. A lapsu in lapidem quo percussa est sedes ventriculi, mors subita.

Cent. III. IV. *Obs.* 21. Aqua vitæ multi morbi cutanei & scabies sanata, & compressus vomitus.

Obs. 59. Iterum vivi in urina natantes vermiculi.

Obs. 80. In ophthalmia, cephalalgia, felix arteriæ temporum sectio.

Obs. 62. In asthmate alius pulmo sero plenus, alius calculis, in alio vomica. In vesicula fellea calculus viridis qui in liquorem contabuit.

Obs. 68. Laniones a malis carnibus in scorbutum, cachexiam, icterum, nauseam & vomitum incidunt. Bajulis hernia, gibbositas, varix. Qui intestina vendunt patiuntur quæ lanio, & deteriora.

Obs. 151. In morbo boum symptomata, diarrhœa, cutanei tumores pro variolis habiti. Febrem esse malignam contagiosam, magna cum siti. Omasus in nonnullis pene sphacelatus, cætera viscera sana.

Obs. 154. Cephalalgia narium hæmorrhagia sedata.

Cent. V. VI. *Obs.* 40. Hydrops ceparum usu sanatus.

Obs. 41. Icterus, in dextro corporis latere ater, in sinisto flavus. Urina modo viridis modo atra. Sanatus syrupo cichorii cum rheo & cortice Peruviano.

Obs. 71. Sudor in febre maligna per plusculos dies viridis. In meretrice venerea ater, lintea erodens. In febre maligna flavus, quasi ictericus, qui pariter ut ipsa febris perstitit.

Obs. 72. Vermiculi rubri in urina hominis morituri. Vermes per nares excussi. Vermiculi ex aure. Vermes in abscessu anguli interni oculi.

Obs. 95. Vermis 27 palmarum pilis horridus, vomitu ab usu aloës ejectus; ita sanata fames perpetua.

Obs. 96. Hydrops copioso usu peponum & aquæ de peponibus potæ, sanatus.

Appendix ejus anni. Epidemia Ferrariensis anni 1710. Æstiva sub initio tertianæ similis, tum duplex, demum continua, nemini fere parcens, cum rigore, cardialgia, vomitu, capitis dolore. Concessit noster subinde vinum generosum cum Peruviano cortice. Aere mutato cedebat. Funera pauca, convalescentiæ longissimæ, cumque eis obstructiones, œdemata, icterus, scabies. In puellis lumbrici solebant cum morbo conjungi.

Cent. VII. VIII. *Obs.* 9. Carnes boum a lue exstinctorum absque omni noxa in cibum versas fuisse.

Obs. 12. Mors a pugno regioni ventriculi impacto.

Obs. 13. Maculæ sanguineæ in adolescente quoties flebat.

In appendice. Constitutio epidemica Ferrariensis anni 1716 & 1717. Tertiana primum perniciosa, quæ ducta tamen alvo cortice Peruviano sanabatur.

Perinde Januario M. 1717, cum frigore catarrhi, variolæ funestæ.

Cent. IX X. *Obs.* 7. A quartana duplicata necatus habuit hepar hydatidibus plenum, lienem siccum, pene flaccidum.

Obs. 8. In febre mali moris in homine viscerum obstructionibus obnoxio, cum scarificaretur, sanguis ad mortem usque manavit.

Obs. 9. A scabie repercussa cæcitas;

Obs. 10 A diarrhoea adstricta arthritici dolores.

Obs. 11. In febre tertiana duplici tumor sub axilla natus in quo vermium vis vivorum.

Obs. 13. Dolor a capite migrans ad genua & vicissim.

Communicaverat aliquas observationes MANGETO, in bibliotheca medico-practica excusas. Inter eas est infelix sors puerperæ, quæ a frigidæ emulsionis potu lochiis suppressis, subnata febre interiit.

A felis rabidæ morsu hydrophobia & mors.

Ab usu carnis vaccæ a cane rabido demorsæ venenum in rusticorum familiam transiit & partem eorum exstinxit.

Circumforaneus cum se cibis oleosis munivisset, absque noxa arsenicum devoravit.

A fun-

A fungis ſudor frigidus, convulſiones, icterus.

Qui laudani opiati grana quinque abſque noxa ſumebat.

A nimia febre epilepſia.

A gypſo cum polenta adſumto tuſſis, ſingultus, febris, delirium, mors: abſurde data theriaca.

Aquettæ deſcriptio; arſenici, ſtibii, hyoſcyami partes æquales cum aqua coctæ. Ei aquæ ſuccus citri efficaciter reſiſtit.

L. *de coronis & unguentis* in Tom. III. potius philologicus eſt. Italice *dell' uſo delle ghirlande, degli unguenti degli antichi.* Ferrar. 1698. 12. Selecta convivalia, ad vina & ad cibos veterum facit. Latine Haag 1719. fol. cum BARUFFALDI notis.

Adverſariorum L. I. varii eſt argumenti, Ferrar. 1716. excuſus. De oculariorum initiis; de jejuniis Romanorum; de iis qui ſemel in diem cibum capiunt; de carne ſuilla.

L. III. De tabaco. Peti oleum validiſſimum eſt venenum.

Lixivium in ſcabie utile.

Locuſtis utique JOHANNEM vixiſſe.

L. IV. Diverſa, fere philologica.

L. V. Piſces poſſe indulgeri ægrotis ſi ſalubres fuerint.

EJ. *de Jatrophyſicis Ferrarienſibus.* Bonon. 1694. 4. Aliqua de Cl. virorum vita & ſcriptis, bene fere.

De BRASSAVOLO patre & filio. NIGRISOLII tres. Non bene vero annos ubique omiſit.

Ad philoſophiam naturalem proluſio.

Diſſertationes variæ XIII. *ineditæ.*

Utcunque huc referas de peponibus, de ſturione, acetariis, ceraſo, malo Armeniaco, melle. De longa inedia; de potu calido, de vino. Philologica fere & collectanea.

BORRICHII librum *de lapidum generatione in macro & microcoſmo* recudi fecit. Ferrar. 1687. 8.

Arenulas minores vidit ex urina secedere, matulam obducere. Nephrotomen rejicit.

Ita ad HENRICI v. MOINICHEN *observationes* fusa scholia noster adjecit. Cosmeticorum noxa. Ulcera in ore, dentesque cariosi. Ventriculi dolores leniti rejectis vomitu cærulei coloris calculis. Ad pleuritidem celebris unguenti Romani descriptio.

EJ. *animadversiones ad anatomen, medicinam, chirurgiam maxime facientes.* Ferrar. 1698. 8.

Hic multa sunt practici argumenti. Morbi & rariores adnotationes. Flammam capientes crepitus alvi dum chirurgus cristas amburebat. Alvus per decem dies stricta, in febre tertiana. Ab ulcere gutturis phthisis. Contra paracentesim asciticorum: perire omnes. Cucurbitula sanatus dolor capitis. Sudorem in diabete non debere moveri. Opium in febre tertiana duplici utiliter datum, & in alio exemplo diuretica. Hydrargyrus in volvulo utiliter datus. A sumtis ad fines venereos cantharidibus inflammatio, emulsione sanata. Hirudines adversus suppressos menses utero utiliter admoveri. Corticis chinæ vim se in febribus constantem expertum esse. Hæmoptoe in non paucis, potissimum mulieribus, naturalis est. Emplastrum de bryonia ad lienis scirrhos efficax: idem in milite octo librarum pondere. In tussi dulcia non convenire. Vomitus & singultus insultus podagricos præcedentes. Infusionem corticis peruviani aquosam eo ævo sumebant solum drachmarum duarum. Febrientes non debere siti macerari. Fetus tabescentis ossa per vulvam & anum egesta. Hydrocephalus cataplasmate sanatus. Asthma levatum dum sanguis de vena manabat. Paracentesi hydrops pectoris chylosus levatus. Lochia per alvum euntia. In spina ventosa continuo incidendum & os cariosum nudandum. Pro vesicatoriorum utilitate in morbis soporosis, aliis. Lac viride. Cichorei surculus comestus ex mamma extractus.

Vitam viri in Opusc. scientif. T. XII. descripsit amicus ejus HIERONIMUS BARUFFALDUS, (quæ etiam præfixa est hisce Operibus. BR.)

§. DCCCCX. C. MUSITANUS.

CAROLUS MUSITANUS, presbyter ex Neapolitano regno, idem medicus chemicis addictus & ETTMULLERO, quo plurimum usus est, non abstinuit se incredibilibus curationibus.

EJ. *Trutina medica.* Neapol. 1688.

EJ. *de lue venerea* L. IV. Neapoli 1689. 8. 1697. 8. Italice prodierunt a nepote viri JOSEPHO MUSITANO fratris filio editi. Redit latine in *trutina medica*.

medica. Genev. 1698. 4. *. & in operibus 1701. 4. *. Genev. 1716. fol. *. Gallice redierunt vertente J. DE VAUX. Trevoux 1711. 12, cujus viri adnotationes laudat ASTRUCCIUS. Germanice *Wagschal der Venusseuche*. Hamburg 1701. 8. VAT. Lips. 1715. 8. 1743. 8. TR.

Idem (ASTRUCCIUS) carpit quod MUSITANUS solitam curandi rationem nimium elevet, sua nihilo significantiora medicamenta nimium laudet. Mihi fusissimus scriptor videtur, in quo quæ bona sunt late sparsa piscari necesse sit. Morbum antiquum esse; in 2000 ægrotis nullum se symptoma reperisse, quod non exstet apud CELSUM, GALENUM & AVICENNAM. Non morbum esse argute ostendit. Non inficere nisi contactu, & partis quæ cute nudata sit. Contra venæ sectionem; nocere, neque eam innocentiorem esse quæ in pede administretur. Purgationem convenire. Alexipharmacum esse in guajaco.

Pro Sarsaparilla. Ligna non operari siccando. Intra quadragesimum a concubitu infelici diem virus venereum vim venenatam explicare. In gonorrhœa potentissimam esse terebinthinam. Carunculam difficulter sanari. Alia symptomata morbi. Crystallina nuperum & dirissimum symptoma: ad eam curandam tangatur mercurio præcipitato, etiam sublimato. Aqua antidotus mali venerei, decocta cum antimonio crudo. Hydrargyri variæ compositiones, etiam cum succo limonum triti. Fumus in arduo casu potentior. Inunctioni male plumbum admisceri. Sibi placere hydrargyrum per os adsumtum, ut salivam tamen non cieat. Tabes venerea.

Reliqua *Trutina*. Morbi a capite ad calcem, cutanei, chirurgici, his misti interni: tum morbi interni ex ordine. Vastum opus, quod persequi per singula non licet. In descriptionibus & inter eas in chemicis potissimum versatur. Philtra admittit; iis emetica, deinde sudorifera obponit, sed plurima etiam vana & plena superstitionis. Diabetes: eum curat aere frigido & humido (quo nihil perniciosius excogitari potuit) marte & adstringentibus. Vino ad fixanda fermenta acida, opio, hyoscyamo.

EJ. *Pyretologia*, *s. de febribus*. Genev. 1701. 4. *. Origo febrium ex corrupto chylo, succo nutritio, sanguine, bile, ipsa pericardii aqua. Causam febris esse in principio motus in corpore latente. Materiem degenerem febrem facere, tertianam si hepati aut venis adhæserit, quartanam si arteriis & lieni, quotidianam si parti exsangui. Curatio secundum causas ex hypothesi propositas. Si ex aqua pericardii febris nata fuerit, cum virium languore, quare cardiacis pugnat. Cortici peruviano qui fere adulteretur, radicem gentianæ in tertiana febre substituit. Hecticæ valde nutrientia, caponum carnem in pilulas fictam & deauratam, cancros fluviatiles. Mites esse febres, quæ oriuntur a perspiratione impedita: curari frictione, diaphoreticis, ipso sale ammoniaco volatili.

Omitto

Omitto anatomen, chirurgiam, pyrotechnica.

Ej. *Mantissa ad* HADR. MYNSICHT *Thesaurum & armamentarium medico-chymicum.* Genev. 1701. 8. FALC. 1709. 4. ib.

Ej. *de morbis mulierum.* ib. 1709. 4. Germanice Lipſ. 1715. 8. 1743. 8. Multa ſuperſtitioſa.

Ej. *Lettera a* M. MALPIGHIO in T. III. *Epiſtolarum* BULIFONII. SMITH.

Opera omnia Genev. 1701. 4. *. 1715. fol. 1733. fol. 2 vol. Lion 1733. fol. 2 vol.: eadem editio Genevenſis. Venet. 1731. fol. CHIVA. 1738. fol. 2 vol.

Clarorum virorum *apologiam pro* MUSITANO *adverſus* PETR. ANTONIUM DE MARTINO, qui *Trutinam medicam* a. 1688. excuſam impie impugnare aggreſſus eſt. Kruſwick (Genev.) 1700. 4. *. Primum J. B. VULPINIUS. Cur venæ ſectionem damnet, & catarrhorum hypotheſin ſcholaſticam, & plethoram in inflammatis: cur pleuritidem ſolis ſudoriferis impugnet. Inteſtina convolvi non poſſe.

Nuncius Parnaſſius, ſ. Epiſtola ex Parnaſſo a SEBAST. BARTHOLO ad MUSITANUM Kruſwick (Genev.) 1700. 4. Italice *Nuova ſtafeta circa gli affari della medicina del* S. GAETANO TRAMIGLIOZZI *in difeſa del* MUSITANO. Francof. 1700. 8.

J. ANDREAS SIZZONUS MARTINUS, in *Trutina, ſ. apologetica* per dialogos diſquiſitio Kruſwick (Genev.) 1700. 4. *. Ejuſdem ſcopi non mitis refutator.

Poematia varia & epiſtolæ C. MUSITANI.

§. DCCCCXI. ARCHIBALDUS PITCAIRN.

Scotus, Profeſſor aliquamdiu Leydenſis, deinde Edinburgenſis, Jatromathematicus, eloquens, vir acuti ingenii, in adverſarios aſper, incredulus, acer Jacobita, in ſuis hypotheſibus confidens, ut problema putaret ſe ſolvere dato morbo invenire remedium.

Ej. *de inventoribus diſſ.* prodiit Edinburgi a. 1688; rurſus & auctior Lugduni Batavorum a. 1693.

Ej. *Oratio qua oſtenditur medicinam ab omni philoſophandi ſecta eſſe liberam.* Leid. 1692. 4. & in diverſis collectionibus Edinburgi 1713. 4. *.

Contra hypotheſes. Medicinam antiquis erroribus nondum puram eſſe.

Morbos

Morbos aquei humoris animæ non repræsentari, ob nimiam ad lentem crystallinam propinquitatem.

Ej. *de sanguinis circulatione in animalibus genitis & non genitis.* Leid. 1693. 4. & in collectionibus. Obstructionis sedes in arteria concrescente. Opii vis sanguinem rarefaciens, in caput conpellens, calefaciens, pulsum augens, nervos conprimens.

Ej. *Diss. de legibus historiæ naturalis.* Edinburgi 1696. 12. In R. SIBBALDUM scriptorem rei naturalis Scoticæ; infensus homini, quod contra mathematicos scripsisset. Contra alicujus regionis αὐτάρκειαν medicam. Male suaderi ut efficacioribus peregrinis auxiliis abstineamus atque domesticis debilioribus contenti simus. Calculum non esse ab aqua per terras calcarias fluente. Anginam fuisse, quam pro pestilenti febre SIBBALDUS describit. Epileptica, quam SIBBALDUS jactat a se sanatam, venereo malo laborasse. In G. COCKBURNE qui se & BELLINUM compilaverit.

Ej. *de curatione febrium quæ per evacuationes instituitur.* Edinb. 1695. & in collectionibus. Aptissime per sudorem citatum vel per transpirationem curari, quæ a suppressa perspiratione aliave evacuatione oriantur. Multo minus proficí alvo mota: in calculos dispositam copiam ostiolorum perspiratoriorum ostendit.

Ej *de opera quam præstant corpora acida vel alcalica in curatione morborum:* & in collectionibus. Non unice ab acido & ab alcali morbos oriri; non ergo & his solis salibus omnes vinci, quando acida morbo alcalino opponis, aut vicissim, neque huc pertinere efficaciam corticis peruviani. Flores chamæmeli quorum analysis sit ab analysi corticis peruviani diversissima, tamen pari felicitate febres curare. Pro utilitate cantharidum. Non ab acido & alcali vires medicamentarias esse, & diversissima habere principia.

Ej. *de ingressu morbi qui venerea lues vulgo appellatur:* & in collectionibus. In calidis regionibus sufficere curando decocta lignorum: in frigidis, ubi sordes densiores sunt, hydrargyro opus esse. Se arsenicum feliciter in colicis doloribus dedisse. Luem veneream curat emetico ter repetito, deinde hydrargyro interruptis vicibus exhibito. Ulceribus unguentum imponit, quod mercurium præcipitatum album recipit.

Ej *Diss.* cum hac epigrapho; *Variolis correptos hac methodo sanari jubeo.* Sanguinem mittit, eruptionem adjuvat aqua in qua stercus ovillum maceratum sit. Si evanescant, die 5 ad 8 venam secat, cantharides cervici admovet. Epilepsiam curat vomitu, tinctura valerianellæ & fraxinellæ, cum castoreo, stercore columbino, visco, senna, jalappa, turpetho in vino maceratis: addit pulverem cranii humani & ungulam alcis, non hic incredulus. Dat eamdem in

in paralysi tincturam. In podagra hydrargyrum parce datum: ad eamdem in ventriculum regredientem, corticem peruvianum cum aromatibus.

Ej. *de divisione morborum*; in collectionibus. Hypotheses recipit, febrem & ad canalium sanguiferorum & ad excretoriorum canalium morbos pertinere. Multos esse in scorbuto conjunctos morbos, quibus nihil commune sit præter pulsum tardiorem. Venæ sectionem in hoc morbo male metui a timidis Germanis. Singulo morbo eorum, qui in unum scorbutum confluunt sua peculiaria medicamenta debere opponi, nam & scirrhosum asthma huc revocat, & paralysin & alia. Eamdem cum scorbuto esse cachexiam veterum. Morborum nonnullorum curationes breviter expositæ. Ad icterum hydrargyrus, chalybs, aurum pulveratum.

Opusculorum minorum PITCARNII plusculæ sunt *collectiones*.

Ej. *Dissertationes medicæ*. Edinburgi 1713. 4. *. conjunctæ prodierunt. Continent quæ hactenus recensui, præter libellum in SIBBALDUM.

Inde *Opuscula medica* Ed. III. Roterd. 1694. 4. *. priori similis. Venet. 1735. 4. puto eadem.

Ej. *Elementa medica l. duobus, quorum prior theoriam posterior praxin exhibet*. Leid. 1737. 4. *. Anglice Lond. 1727. 8. Vitiosa editio, conquerentibus in *Actis Edinburgensibus* civibus. Posthumum opus ex quatuor codicibus collectum, Primo loco brevis conspectus aphoristicus universæ artis. Deinde in Libro I. aliquot capita huc faciunt; de crisi, cujus alia in Græcia sint tempora quam in Britannia: in Scotia nullos dies criticos esse, & quæ fieri dicuntur, ex præjudicata opinione admitti. De effectu diversæ venæ quæ inciditur. Vena basilica dextri brachii incisa, sanguinem arteriæ brachialis minus in suo motu impediri & eo adeo derivari, totamque arteriam aortam superiorem sanguinem facilius recipere, quam aortam inferiorem; fluere ergo uberius in aortam superiorem inque brachium dextrum: fluere etiam in istam uberius quam in arteriam scapularem, etsi & ipsa subclaviæ ramus est. Revelli adeo de brachio sinistro sanguinem & de aorta inferiori. Omnino ut BELLINUS. Emeticorum usus in partu difficili.

L. II. totus est clinicus. Febres, quas definit per celeritatem sanguinis uniformiter auctam cum comite perpetua sanguinis rarefactione; iterum ex hypothesi, eaque parum probabili. Curari adeo, rarefactionem compescendo, motum diminuendo. Vena in omni febre intermittente secanda, vomitus ciendus, dandum medicamentum febrifugum fere amarum, deinde corticem, parca copia, non supra semuncem intra duos paroxysmos. Utitur autem pulvere, vel & infuso spirituoso corticis. Ad alvi fluxum opium addendum. Non debere corticem statim ante paroxysmum propinari. Salis aut spiritus corticis nullum esse vim

vim febri fugam. Post corticem non debere purgari. In febre periodica sed continua venam secat, vomitum movet, clysterem subdit, aquas dat stillatitias cum terris absorbentibus & theriaca. Sudorem bis ciet, sub noctem papaveris syrupo utitur. Petechiæ eruperunt sexto die cum malum ingravesceret. Sudor denuo ægrum levavit. Si delirium accessisset vesicas de cervice traxisset, sed convaluit. Ita duobus exemplis propositis noster, ut nulla alia de febribus hic invenias, nisi de iis, quibus peculiaris est in aliqua corporis parte sedes. Ita totam seriem brevem utique morborum percurrit. Ecce aliud specimen, nam singulos morbos sequi nimis longum fuerit. Epilepsia & convulsio, quæ sit a nimia repletione aut a nimia evacuatione, neque enim irritationem inter causas admittit. In paroxysmo epileptico eadem danda medicamenta quæ in apoplexia: extra paroxysmum, si malum a repletione fuerit, vena secanda, etiam in paroxysmo; vomitus movendus croco metallorum, alvus purganda, tum sudores ciendi decocta cum lignis aqua, & cortice potissimum Guaiaci. Adversus convulsionem ab irritatione Valeriana, cranium humanum, lumbrici usti, radix Serpentariæ, Cinnabaris antimonii, Castoreum, gummi ammoniacum: si nihil hæc proficiant, æger ad thermas relegandus. Dari homines, qui in epilepsiæ paroxysmo sibi conscii sint.

Ej. *Opera omnia medica* Leid. 1737. 4. *. Continet priora omnia, tum aliqua poëmata & irreligiosam epistolam. In GUILIELMUM III. asperrimus, etsi cathedram Leidæ obtinuerat. Lego in præfatione Libri primi, caput ultimum de formulis medicamentorum exstare cum BOERHAAVII praxi apocrypha.

§. DCCCCXII. VARII ad a. 1688.

THOMÆ HYDE, viri doctissimi & nobilissimi, *de herba Cha collectanea.* Oxford 1688. 8.

Ej. *veterum Persarum & Parthorum & Medorum religionis historia.* Oxon. 1700. 4. B. B. 1760. 4. B. B.

Dissertationes habet de medicorum Bonis & Rebus.

MARTINUS SCHURIG, medicus Dresdensis.

Ejus numerosissimæ sunt disputationes, pleræque argumenti anatomici & physiologici, admistis vero plurimis pathologicis.

Ej. *Disp. de hæmoptysi.* Jen. 1688. 4. LEHM.

Ej. *Spermatologia. — De castratione, herniotomia, phimosi, circumcisione, ... infibulatione; de hermaphroditis & sexum mutantibus.* Francof. 1720. 4. *.

Seminis usus medici & testium: vana multa & insida. De castrationis in curanda mania utilitate. De causis divortii ab impotentia varia repetitis. Num medico liceat valetudinis causa coitum suadere.

Ej. *Chylologia*, — *de appetitu nimio*, *voracitate*, *rerum haud esculentarum concupiscentia*, *nausea & inedia diuturna*, *farragine rerum præter naturam in ventriculo & intestinis latitantium*, *aut vomitu rejectarum*: *de merdæ usu medico*. Dresdæ 1725. 4. *. De vomitu, etiam diarrhœa, egestis per alvum variis, stercoris variorum animalium utilitate medica.

Ej. *Sialographia*, *seu salivæ humanæ consideratio*: *morsus*, *rabies*, *hydrophobia*. ibid. 1727. 4. *. Saliva vitiosa, ptyalismus, etiam mercurialis. Salivæ usus medicus & noxæ. Tarantula. Usus medicus hirudinum. Defensiones reorum desumtæ a morbo aliquo mentis, etiam a morsu animalis rabidi. Spuma ante os an signum suffocationis. Signa de vitalitate fetus ex meconio sumta.

Ejusd. *Muliebria*, *morborum genitalium muliebrium consideratio*. ibid. 1729. 4. *. Excrementa per vulvam; tribades. Uteri morbi, scirrhi, fungi, calculi, hydatides, ulcera. Uterus gangrænosus concrescibilis cum cuticula decessisset.

Ej. *Parthenologia* — *de pubertate*, *menstruatione*, *mensium insolitis viis*. ib. 1729. 4. *. Fuse de menstruis eorumque viis & vitiis, suppressione, ubertate, mensibus in vetulis, in gravidis, etiam de usu medico sanguinis menstrui. Virginitatis signa.

Ejus *Congressus muliebris consideratio*. *Gymnologia*, *de coitu impedito*, *&c.* ibid. 1730. 4. *. Coitus utilitas medica & noxa. De coitu a variis causis impedito, ut a fluore albo.

Ej. *Syllepsiologia*, *h. e. conceptus muliebris consideratio*, *de graviditate vera*, *falsa*, *occulta*, *diuturna*, *de gravidarum privilegiis*, *animi pathematis & impressionibus*. ibid. 1731. 4. *. Fetus extra uterum vegetantes, variis locis, etiam in ventriculo. Ovula subcutanea. Sterilitas ejusque causæ variæ. Graviditatis signa & sexus pueri utero inclusi. Symptomata gravidarum & variolæ: venæ sectio, reliqua cura medica. Nervorum maxima collectio.

Ej. *Embryologia* — *Partus præmaturus & serotinus*; *partus per vias insolitas*; *partus supposititius*. ibid. 1732. 4. *. Morbi fetus dum utero geritur, variolæ, hydrops, icterus &c: mors & ejus signa, tabefactio. Abortus ejusque causa. Abortiva; partus nefarii & bestiales; partus vesiculares. De necessitate deligandi umbilici. Hydropis uteri exempla.

Ej. *Lithologia, s. calculi humani consideratio, effectus morbosi, symptomata, excretio, analysis lithontriptica, calculi brutorum, bezoar &c.* ibid. 1744. 4. *.

Magna collectio, partim chirurgica, partim medica. Huc enim faciunt hypotheses de calculi generatione, tum adnotationes calculorum aliis in corporis animalis locis subnascentium, etiam biliariorum, tum in cerebro, vagina, demum ubique partium corporis patefactarum. Habet hic aliqua propria, calculos de alvo decedentes, non sine dolore & læsione sphincteris. Calculi & arenulæ post multos dolores de alvo expulsi. Calculi manifesto biliares de alvo magno numero egesti. Calculi de alvo similes lapidibus in thermis Carolinis nascentibus. Sic paulo post longos dolores & sedes nonnunquam sanguineas, hepar scirrhosum, nulla vesicula fellea, ventriculus amplissimus. Quare hæc collectio neque inutilis est, neque mera compilatio. Huc etiam symptomata calculorum: phthisis a pulmonalibus, icterus a bilariis &c. Inde immensa collectio de bezoardicis lapidibus, eorum origine varia, bonis notis, viribus quæ creduntur medicis. Denique similis collectio medicamentorum lithontripticorum.

Ejusd. *Hæmatologia, seu sanguinis consideratio, quantitas, defectus, excretio præternaturalis: de corde varia.* ibid. 1744. 4. *. Hic etiam sua habet & propria collector. In macilento homine pinguedinis moles pulmones opprimens. Hic hydrops pericardii, & suppuratio, eaque occasione palpitatio, quam tantam vidit, ut costas elevaret, gibbi causa esset.

A. V. H. *Diss. physico medica de febribus juxta normam philosophiæ purioris Cartesianæ, in qua multa utilia ad œconomiam animalem proponuntur.* Leid. 1688. 8. *. Inflammatio est obstructio partialis pororum, quorum pars subtili materiæ pervia est ac celerius mota impetum facit in vicinas membranas, in sanguinem ipsum, & cum poros inveniat sibi non patentes, turbationem febremque facit. In febre purgatio non confert, nisi ad primas vias mundandas &c.

Cypriani de Morpia, *opera omnia medica de febrium natura communi & singulari, earum causis signis & curatione; & brevis tr. de morbi gallici natura. Secundo praxis universalis cum pluribus dissertationibus physicis ad praxis medicæ explicationem necessariis, de morborum internorum natura & curatione. Tertio consultationes, annotationes & observationes medicæ.* Lion 1688. fol.

J. Casp. Gricheld, *practica medica.* Francof. 1688. 12. & 8. Riv.

Pauli Rochi Redlich, *elogium & coemeterium medicorum ex variis voluminibus concentratum.* Prag. 1688. 8. Burckh.

Clément Joseph Brecht, *epistola de eloquentia medici.* Argentor. 1688. 8. Nicol. Apparatus facundiarum.

Ordo visitandi officinas & clavis ad polychresta. Noriberg. 1688. 4.

Pharmacopœa ad mentem neotericorum adornata. 1688. 8. An BONTEKOI?

EDWARD BERNARD, *de ponderibus & mensuris antiquorum.* Libri tres. Oxon. 1688. 8. TR.

PAUL FREHER, *theatrum virorum eruditione clarorum, in quo & scripta theologorum, jurisconsultorum, medicorum &c. repræsentantur.* Noriberg. 1688. fol. 2 voll.

J. FRID. HEREL, *diss. de minera.* Rudolphopoli 1688. 4. B. BUN.

HENR. WITTE, *Progr. in obitum* NIC. WITTE A LILIENAU. Prag. 1688. 4. B. BUN.

ERN. GOTTFR. HEYSE, *Oratio de medico religioso.* Gedan. 1688. 4.

GUERNERI NEUHAUS, *homo melancholicus.* Hamm. 1688. 12. De eo morbo alii 1689. 8.

EJ. *homo hydrophobus.* Hamm. 1689. 12.

§. DCCCCXIII. LINGUARUM NUPERARUM.

JOH. JOSEPH COURTIAL, medicus Tolosanus.

In *Journal des savans* 1688. descripsit hepar hydatidibus plenum, ut & de spica hordei de latere sinistro pueri prodeunte, quam miser deglutiverat.

EJ. de ventriculo perforato, ut hepatis lobus minor foramen obturaret.

EJ. *Nouvelles observations anatomiques sur les os, sur leurs maladies extraordinaires & sur quelques autres sujets.* Paris 1705. 12. *. Leid. 1709. 8. Belgice cum H. v. DEVENTER *de morbis ossium.* Leid. 1739. 4. *. Morbi ossium, crepitatio, fragilitas, curvatura, emollitio.

Deinde observationes. Hydatides fieri ex vasis lymphaticis distentis. Hydatides ex vesica urinaria prodeuntes. Partus vesicularum. Spica hordei deglutita per abscessum exeuns. Fetus ventralis maturus, cum uterus integer esset.

DURONDEL, *Histoire du fetus humain, recueillie des extraits de Mr.* BAYLE. Leide 1688. 12. *. Excerpta ex BAYLEI *Nouvelles de la Republ. des lettres.* C. DRELINCOURT epistola ad BASNAGE, physiologici argumenti.

EJ.

Ej. adnotatio de puerpera cui in ſiniſtro inguine tumor erat enormis, globis fartus congeſtis, adnatus tubæ, ipſum nempe ovarium mutatum in tumores hydaticos, alios mellea materie plenos.

Antoine Furetiere, *Dictionnaire univerſel de tous les mots françois &c.* 1688. fol. Roterdam 1690. fol. 1700. fol. La Haye 1737. fol. Paris 1752. fol. Practicorum etiam voces habet.

Les operations de chirurgie par une methode courte & facile, avec deux traités ſur les maladies de l'eſtomach & ſur la verole. Paris 1688. 12. Bur. 1703. 12. Bur. Nunquam Astrucio viſum mireris. Cauſam mali acidum non eſſe.

In gonorrhœa adſtringentia rejicit. Salivationem in eadem condemnat.

Gervaise, *Hiſtoire naturelle & politique du R. de Siam.* Paris 1688. 4. Habet etiam diætam & medicinam plantaſque utiles.

Obſervations phyſiques & mathématiques par les PP. Jéſuites avec des notes du P. Gouge. Paris 1688. 8. *. Barbam tigridis validum eſſe venenum.

Traité des fiévres avec un traité de la petite vérole & rougeole, le régime de vie des viellards & les maladies des femmes. Soiſſons 8. Astr.

Nouveau traité de médecine ſur les maladies de la poitrine, les maladies des femmes . . . . &c. Lion 1688. 12. 1712. 12.

Forchon, *traité de la canicule, des maladies qu'elle cauſe, & des remedes qui lui ſont propres, avec un traité de la goutte.* Paris 1688. 12. Houss. Bur.

Loys & regles de la ſanté. Paris 1688. 12. Falc.

Nouveau traité du pourpre, de la rougeole & de la petite vérole, avec leur nature & leurs remedes, avec un traité de la douleur néphrétique, de la pierre des reins & de la veſſie & de leurs remedes. Paris 1688. 12. Bur.

Adrien Helvetius, *Remede contre le cours de ventre.* Paris 1688. 12. Falc. Hypecacuanhæ jam a Guil. Pisone propoſitæ uſum, maximo ſuo cum emolumento propoſuit, mille Ludovicis aureis a rege remuneratus. In Galliam etiam res ſuas transtulit, alterius celebris medici ibi pater factus. Multum autem medicamentis credidit, in empyriſmum pronior.

Ej. *Methode de guérir toutes ſortes de fiévres ſans rien prendre par la bouche.* Paris 1694. 12. Latine Amſtelodami & Lipſiæ 1694. 8.

Ejusd. *traité des pertes de ſang de quelque eſpece qu'elles puiſſent être, avec leur remede ſpécifique & une lettre ſur la guériſon du cancer.* Paris 1691. 12. 1706. 12.*.

Ad

Ad hæmorrhagias internas quascunque pilulas habet ex alumine fuso, cum sanguine draconis misto. Exempla curationum addit, etiam in America feliciter adhibiti specifici.

Ej. *Traité des maladies les plus fréquentes & des remedes spécifiques pour les guérir, avec la methode pour s'en servir* Paris 1704. 12. 1724. 12. 2 vol. 1727. 12. Liege 1711. 12. *. Italice Venet. 1743. 4.

Mistum opusculum. De pulsu; de urina. Venæ sectio: solum ob plethoram admittenda, in suppressione hæmorrhoidum, in partu difficili. Victus ratio pro pauperibus. Descriptio remediorum quæ putat præcipua vi pollere. Pulvis temperans (est fere stomachicus BIRCKMANNI). Pulvis emeticus; (cremor tartari) dosi 8 ad 12 grana (*). Purgantia varia. Sennatum ait odore & sapore carere. Pulvis sudorifer ex calidis aromaticis. Pareiræ bravæ vis diuretica. Elixir stomachicum. Alia. Inde tractatus *de clysteribus*, quibus utitur ad medicamenta propinanda, quæ difficulter deglutiuntur, ipsum potissimum corticem peruvianum. Iterum nunc ad morbos transit, quibus suam curationem subjicit. Febres malignæ: putridam definit, quæ ad 14 diem & ultra protenditur: venam secat repetito, purgat pilulis purgantibus die sexto, octavo, & interdum etiam cum his pilulis cardiaca combinantur, & elixir theriacale, etiam eo die quo alvus ducitur. Si febris maligna magna in symptomata eruperit, aurum dat potabile & pulverem emeticum, tunc tincturam coralliorum anodynam. In febribus intermittentibus pulverem dat febrifugum, magisterium scammonii, salis ammoniaci, reguli martialis . . . . Sed etiam corticem peruvianum dat ex vino Burgundico. Peripneumonia. In pleuritide dat fimi mulini infusionem in vino. Variolæ. Petra porcina, cujus vires laudat in peste morbisque gravissimis, ut in variolis perniciosis: proprium etiam experimentum adducit. Tunc earum febrium genus. Morbi renum & pareira brava. Dysenteria & ipecacuanha, cujus revelationem LUDOVICUS XIV. mille aureis remuneravit. Hæmorrhagia. Apoplexia: fumo tabaci recidivas apoplexiæ serosæ averti.

Ej. *Mémoires instructifs sur l'usage des différents remedes spécifiques pour les armées du Roi & les maladies de la campagne.* Paris 1705. 12. *. Magnæ laudes lapidis *del porco*, qui nondum quidem medicina universalis, sed sudoriferorum tamen princeps sit. Ut in febribus malignis adhibeatur. Ad eas venæ sectio etiam repetita, clysteres, nisi malum cedat die sexto vel septimo.

Ej. *Mémoire pour servir à l'histoire de la chambre royale des médecins* in *Nouv. de la Rep. des lettres.* 1688.

In

(*) Valde fallor ni hic Ill. AUCTOR per lapsum calami has voces *cremor tartari* scripserit, loco *tartari emetici*. Nota Editoris. VICAT.

In pervicace morbo grana octo lapidis porcini dat, tum vinum & juſculum. Sudorem per quinque horas ſuſtinendum ſingulisque duodecim horis repetit. Demum vero petra porcina utitur; blandis tamen medicamentis aliquoties alvum ducit. In peſtilentialibus febribus citius ad lapidem porcinum veniendum, ejuſque uſus repetendus, interpoſito medicamento cardiaco. In variolis venam non ſecat, eruptionem vero lapidis ejuſdem uſu adjuvat, quem per octo horas repetit. In febre intermittente, poſt ſeptem paroxyſmos eodem iterum lapide utitur, ſed continuo, quando periculum eſt ne in continuam tranſeat. Eadem porci petra ſpecifica eſt adverſus chloroſin, palpitationes, cephalalgias, hydropem naſcentem, rachitidem Hic redit Ipecacuanha, non quidem nominata, & reliqua quæ ſunt dicta in priori libello.

An idem l. *Recueil de methodes approuvées pour la guériſon des maladies les plus dangereuſes*. Trevoux 1720. 12?

Ej. eſt *Methode pour traiter la vérole par les frictions & par les ſueurs*. La Haye 1710. 12. Tertiis inunctionibus malum conficit.

N. de St. André, Medicus facultatis Cænenſis & Regis Galliæ ordinarius.

Ej. *Reflexions nouvelles ſur les cauſes & les ſymptomes des maladies*. Paris 1687. 8. Carr. Liber primus & ſecundus phyſiologici eſt argumenti, de partibus corporis conſtitutivis, nutritione & generatione, in tertio ſanguinis naturam & degenerationem ejuſque cauſas recenſet, quas ex primæ mixtionis rationibus deducere ſtudet, in libro quarto & quinto ortas ex hac corruptione ægritudines & morbos, & in ſexto miaſmata & fermenta humores corrumpentia. Br.

Ej. *Reflexions ſur la nature des remedes*. Rheims 1700 12. Rouen 1701. 12 Hippocratem Chemiæ & medicamentorum chemicorum peritiſſimum fuiſſe contendit! Haller in Meth. St. Med. Br.

Ej. *Lettre au ſujet de la Magie des malefices & des ſorciers*. Paris 1725. 12. Carr. Magia quodammodo naturalis, in qua ea quæ dæmonibus hucuſque adſcribi ſolebant vel ad leges Naturæ vel ad dolum & artem reducuntur. Br.

Non confundendus cum coævo chirurgo St. André, per deſcriptionem partus cuniculorum ex femina ridiculus, quem Ill. Haller recenſuit in Bibl. anatom. II. p. 110. Br.

Gervaise Ucay, *Tr. de la maladie vénérienne*. Toulouſe 1688. 12. 1693. 12. Paris 1702. 12. Latine Amſtelod. 1699. 8. Tr Malum veteribus non fuiſſe ignotum: contrahi etiam cum muliere non infecta, ex nimia venere. Mercurium

Mercurium præcipitatum aliis formulis præfert. Methodum sudoriferam nullam perfectam curationem operari.

HENRY BASNAGE de BEAUVAL, *Eloge de* CL. PERRAULT in *Journ. des savans.* 1688. Nov.

MICHAEL SALAPIO & PEREZ, Saragossanus medicus. *Clave del tesoro de la pedra philosofal de la salud humana.* Saragossa 1688. 8. SEG.

CHRISTOVAL TIGIDAS, *Verdad defendida i respuesta a la carta de* D. JUAN de CABRIADA. Barcelon. 1688. 4. C. de V.

J. CURVO SEMMEDO archiater JOHANNIS V. ad empiriam inclinat.

EJUS multa sunt scripta.

Tratado de peste. Lisbon. 1688. SEG. alibi 1689.

EJ. *Polyanthea medicinal noticias Galenicas y chymicas repartidas en tres tratados.* Lisbon. 1695. fol. 1697. fol. FALCONET. 1704. fol. 1716. fol. 1727. fol. SEG.

EJ. *Presidio o atalaya da vida contra las hostilidades de morbi fortificada e guarnecida* . . . . . ib. 1710. fol.

EJ. *Manifesto f . . . avi amactes de sa . . a attentes as suas consciencias.* ib. 1706. 4.

EJ. *observationes medicæ ægritudinum fere incurabilium.* ib. 1718. fol.

EJ. *observaciones medicas doctrinas de unos casos gravissimos* . . . . &c. ib. deinde Latine 1727. fol.

EJ. *sitanice para os que non sabem a latin* . . ib. fol. SEG.

EJ. *tratado do . . . . d . . factice . . . preparacion en senna auctor e mostra as grandes virtudes desto remedio e como se deve aplicar.* SEG. 4. sine loco.

EJ. *Memoria dos remedios esquisitos que da India e outros partes vem a este Regne, conque se declaran as suas virtudes e as condijons conque se applican.* 4. sine loco & anno.

Conversus ab ABRAHAMO VATER, qui titulum fecit.

Pugillus rerum Indicarum, quo comprehenditur historia rariorum simplicium ex India orientali, America, aliisque orbis terrarum partibus allatorum. Witteberg. 1722. 4. *.

Plurima hic reperias medica, simplicia ex coloniis Africanis, Americanis &

& Asiaticis allata plurima vulgo ignota ex plantis & ex animalibus cum viribus medicis, in quibus noster potius nimius est; lapides bezoardici veri & factitii, lapis hystricis, lapis serpentis de Mombaças, alterius de Dio. Radices, & ligna. Radix de Calumba ad Mordechin & ventriculi vitia utilis. Radix de Butua, quam plurimi facit; radix de Mongûz. Liberalem esse in laudibus impertiendis ex iis colligas, quas glossopetris impertit.

FRANCISCI VALCASSAR, *oratio in obitum* ANTONII CRISPI. Drepani. 1689. 4.

FELICE PASSERA, *Nuovo tesauro degli arcani farmacologici Galenici e chemici.* Venez. 1688. vel 1689. fol.

G. BATTARELLI, *de bagni di S. Casciano.* Firenz. 1688. 12. Media tradit quibus incommoda superentur quæ in aquarum usu superveniunt.

CAR. JOSEPH. GERENZANI, *la vipera rediviva o sal volatile viperino fabbricato da* C. GIUSEPPE GERENZANO. Milano 1688. 12. BR.

EJ. *Il morbefugo universale o sia polvere viperina, modo di fabricarla, virtu* &c. Milan. 1693. BR.

EJ. *l'Armeria d'Esculapio munita d'arcani di salute.* Milan. 1694. 12. BR.

EJ. *Scuola regia farmaceutica a speciali e particolari.* Milan. 1706. 8. ARGEL. BR.

L. JAMES, *Letters relating to the college of physicians as also a short memory of its constitution.* London 1688. 4. HARR.

J. OLIVER, *a present for teeming woman.* ib. 1688. 8.

Monthly observations for the preservation of health with a long and confortable life. ib. 1688. 8.

J. VAN DUERER, *de ontdekking der Bedriegeryen van de gemeende Pis besienders.* Amsterdam 1688. 8. UFF.

J. V. HALMAAL, *Ontleeding over de Amsterdamze* (b) *Apothek.* ibid. 1739.

(b) Sic eum titulum reliquit Ill. HALLERUS. VICAT Supplevi ex J. V. AEKOUDE *Naamregister of Verzaamlingen van Nederduytsche Boeken.* Leiden 1754. primam editionem vero quæ huc pertinet ignoro. BR.

J. FLEISCHERI (absque anno) *Curioser Medicus* F. Leipz. 1688. 12.

Anmerkungen die Auferziehung der Kinder und deren Gebrechen betreffend. Nurnberg 1688. 12.

Hebammenordnung. Strasburg 1688.

TOB. VOGEL, *Spiegel der menschlichen Schönheit.* Leipz. 1688. 8. TR.

EJ. *Curieuser Hautdiener vorstellend der menschlichen Haut Schönheit und Häßlichkeit.* Graz 1698. 8. TR.

§. DCCCCXIV. DOMINICUS GUILIELMINI.

Bononiensis professor matheseos, inde Patavinus, & jatromathematicus, qui in universum in generalibus substitit, inque theoria a qua in singula se demisit.

EJ. *Riflessioni filosofiche dedotte dalle figure de sali.* Bologna 1688. 4. Padova 1706. 4. *; & *de salibus epistola.* 1706. 8. Physici argumenti. Natura diversa urinarum.

EJ. *de sanguinis natura & constitutione.* Padova 1701. Venet. 1701. 8. *.

EJ. *Pro theoria medica adversus sectam empiricam prælectio.* Venet. 1702. 8. Medicinam non ex natura sua esse conjecturabilem, sed ex ignavia volentium. Debere perspecta esse prius circa quæ versari velimus & agere, corpus adeo humanum. Ut sæpe experientia fefellerit. Amuleta, carmina, signaturas alia vana in artem introduxerunt. Similes casus & raros esse & observatu difficiles. Experientiam non posse adquiri nisi a viro theoria instructo. Specificorum vanitas.

EJ. *de idearum vitiis correctione & usu ad statuendam & inquirendam morborum naturam.* Patav. 1709. 8. Theoria generalis morborum.

EJ. *de sulfure principe dissertatio.* 1710. 8.

EJ. *de Quinquina cortice ejusque operandi ratione.* Italice scripta epistola a FIOT latine versa. Fermentum febrile a solito sanguinis motu subigi non posse: id fermentum a cortice peruviano dissolvi non destrui, neque perennem ejus corticis de febre esse victoriam.

JULII MOLINELLI ad J. A. DONDOLUM, *de ejus bello civili nuper edito.* Theoriæ contra meram empiriam defensio. Nuperiores multo majori studio certa a parum certis discernere.

EJ. *Opera omnia mathematica, hydraulica, medica & physica.* Genesæ 1719. 4. *.

JOSEPHI

Josephi Donzellini, Antonii f. *Sympofium medicum de ufu mathematum in medicina* (eft enim Guilielmini) (c).

Theophili Alethini *epiftola, qua oftenditur* Sbaraleam *fuiffe provocantem injurium contra l. de moralibus criticæ regulis.*

Epiftolæ ad G. Des Noues omittuntur, gallicæ, quas cum Guilielmino dixi.

Vitam Cl. viri Morgagnus adjecit (d).

§. DCCCCXV. Disputationes.

Franc. Joachim Schmidt, *de epilepfia.* Leid. 1688. 4. Pl.

J. H. Kisselius, *de afthmate.* ib. 1688. 4. Hæn. Utrecht Pl.

Sam. Nic. de Maretz, *de peripneumonia vera.* ib. 1688. 4. Riv.

Jac. de Bye, *de hydrope in genere.* ib. 1688. 4. *.

Hercules Bywaart, *de pleuritide vera.* ib. 1688. 4. *.

Daniel Paridom Kramer, *de hydrophobia.* ib. 1688. 4. *.

Gerard v. Diedenhoven, *de peripneumonia vera.* ib. 1688. 4. *.

Thomas Walker, *de hydrope intercute five anafarca.* ib. 1688. 4. *.

Henrich Ant. Stork, *de alimentis, medicamentis & venenis.* Utrecht 1688. 4. *.

J. Gottlob Nüssler, *de dolore colico.* Traject. 1688. 4. *.

Isaac Schuilman. *de afthmate.* ib. 1688. 4. *.

Nic. Erici, *de phthifi.* Præfide O. Borrich. Hafn. 1688.

J. Christoph Vulpius, *de amuletis eorumque viribus.* Regiomonti 1688. 4. Boehm.

(c) Idem etiam fuerit auctor fcripti paulo fuperius fub nomine Julii Molinelli dicti: certe & nomen quod fequitur Theophili Alethini aliud fuit nomen fictum fub quo Guilielminus latuit, ut videre eft ex *Biblioth. anatom.* T. II. p. 5. Vicat.

(d) Nempe, ut videtur, eam adjecit *Operibus omnibus* quibus verofimiliter continentur fcripta fub nominibus fictis modo dictis edita. Vicat.

JOACH. ARN. WICHMANN, *de morbis hereditariis.* Erford. 1688. 4. HÆN.

GOTTLOB BEHRNAUER, *de morbis archealibus.* Erford. 1688. 4. PL.

HENR. BUCHHOLZ, *oratio de venenosa contagione pestem quam vocamus.* Jen. 1688. 4. PL.

GABR. WOELFER, *de febre scarlatina.* Lips. 1688. 4. LEHM. Erford. PL.

J. WILH. HYRER, *de scirrho hepatis.* Altdorf 1688. 4. PL.

J. CAR. LINK, *casus medicus ægri epileptici.* ib. 1688. 4.

J. REINH. FUCHS, *de gutta rosacea.* ib. 1688. 4. BURKH.

J. ARNOLD, *de vertigine.* ib. 1688. 4. PL.

J. DAVID STREHLEIN, *de diætetica.* ib. 1688. 4. *.

GEORG CHRIST. LUDWIG WELSCH, professor Lipsiensis, *de medicis & medicamentis Germanorum.* Lips. 1688. 4.

EJ. *de verme cordis.* ib. 1694. 4. VAT.

EJ. *de sulfure vitrioli anodyno.* ib. 1703. 4. MENZ.

EJ. *de superstitiosa morborum cura Christiano atque dogmatico medico indigna.* ib. 1710. 4. MENZ.

EJ. *de cancro mammarum.* ib. 1704. 4. HEFT. BR.

Edidit *lapidem materiæ medicæ lydium.* Amstelod. 1703. 8.

J. ERNEST SCHAPER, *de moleculis massæ sanguineæ disputaverat.* Francof. Viadr. 1688. 4. *. præside ALBINO. Idem professor Rostochiensis.

EJ. *de viscido sanitatis offendiculo.* Rostoch. 1694. 4. PL.

EJ. *de epilepsia.* ib. 1695. 4. HE.

EJ. *de febre petechiali.* HEFT. BR.

EJ. *Medicinæ curiosæ specimen quatuor quæstionum enodatione ostensum.* ib. 1698.

EJ. *de mucilagine juncturis salutari & nociva.* ib. 1698. 4. progr.

EJ. *de arthritide.* ib. 1698. 4. HÆN.

EJ. *de caduco muliebri.* ib. 1699. 4.

EJ. *Vita* J. HENR. FECHTII. ib. 1701. 4. TR. Lego *Epistola ad* J. FECHTIUM *de felici filiorum quadriga.*

EJ.

Ej. *de variolis.* Rostoch. 1701. 4. Menz. Mutata a variolis brachia vidit.

Ej. *de obesitate nimia.* ib. 1701. 4. Pl.

Ej. *de signis imminentium morborum ad præcautionem necessariis.* ib. 1701. 4.

Ej. *Qui fiat ut duo fratres uterini locorum intercapedine dissiti simul variolis affici queant.* ib. 1701. 4. *.

Ej. *Medicinæ curiosæ specimen duabus quæstionibus enodatum* 1, *qui fit, quod inter quosdam homines aliquando oboriatur odium cujus causam tamen ipsi ignorant*, 2. *an sanguinis calidus epilepsiæ remedium?* ib. 1703. 4. Heft.

Ej. *de lippitudine crystallifera.* ib. 1704. 4. *.

Ej. *an e coloribus in microcosmo reperibilibus iisque mutabilibus in medicina aliquid probabiliter judicari possit?* ib. 1705. 4. Riv.

Ej. *Medicinæ curiosæ specimen* 1, *quid de pilorum canis rabidi impositione vulneri per ejus morsum inducto facta tenendum?* 2, *an ab rasione pilorum sperari possit ut rei facilius a tormentis victi veritatem confiteantur?* ib. 1705. 4. *.

Ej. *Medicinæ curiosæ specimen* 1, *daß der Schnuppe gesund sey*: 2, *daß eine Aderlaß die zum erstenmahl geschieht einen Kranken vom Tode retten könne.* ib. 1711. 4 *.

Ej. *Medicinæ curiosæ specimen, daß ein Schwindsüchtiger Lungen und Leber ausspeyen, und daß man die Lungen wieder wachsend machen könne*; 2, *Hände und Füsse wachsen nicht wieder wie die Krebsscheren.* ib. 1712. 4. *.

Ej. *de tympanite.* ib. 1712. Hæn.

Ej. *de dysenteria.* ib. 1713. Heft. Br.

Ej. *Medicinæ curiosæ specimen* 1, *daß die Kinder zu Hause weinen, wenn die säugenden Frauen an einem fremden Ort die Milch drückt*; 2, *daß die Kinder mit einem Helm gebohren den Advokaten viel Glück bringen.* ib. 1713. 4. He.

Ej. *de acidorum efficacia.* ib. 1713. 4. Pl.

Ej. *de emeticis antimonialibus.* ib. 1713. 4. Menz.

Ej. *de hydrophthalmia intercepta.* ib. 1713. 4. Hæn.

Ej. *de morbo arquato.* ib. 1714. 4. Pl.

Ej. *de mictu cruento.* ib. 1715. 4. Hæn.

Ej.

Ej. *de hydrope ascite.* Rostoch. 1715. 4. He.

Ej. *de cardialgia.* ib. 1720. 4. Hæn.

Ej. *de cura cardialgiæ externa quid tenendum sit, quæ frictionibus perficitur.* ib. 1720. 4.

G. Detharding, *progr. in ejus funera.* ib. 1721. 4. B. B.

J. Mich. Faust, *de sternutatione.* Argentor. 1688. 4.

Cl. Perrault & Fr. Alliot, *Non E. minuit visus aciem sanguinis detractio.* Paris. 1688.

Franc. Pajot & Fr. Alliot, *E. in febribus malignis dejectiones sinceræ malum.* ib. 1688.

Tuss. Fontaine & Am. Douté, *E. in purgatione natura est artis dux & magistra.* ib. 1688.

Nic. Richard & Petr. Marais, *E. ad retardandam senectutem hilaritas.* ib. 1688.

Claud. Guerin & Phil. Douté, *Indicorum opium sine corporis animique noxa venerem accendere non potest.* ib. 1688.

Jac. Renauld & Car. Contugi, *E. vinum lacti superbibendum.* ib. 1688.

Am. Douté & J. Franc. Foyvaillant, *E. virago fetum generat imbecillum.* ib. 1688.

§. DCCCCXVI. Diaria ad A. 1688.

In *Journal des savans* 1688. Petri Petiti elogium reperitur sed brevissimum.

Boisoti relatio de femina a 14 mensibus cibo potuque abstinente. Membranas in femoribus subnasci, quas subinde necesse sit avellere.

Ej. Puer præter naturam robustus & puber.

In *Hist. de l'Acad. des sciences* T. II. de calculo cavo in loculo prope vesicam testudinis reperto.

In *Diario Parmensi* refertur de puero aliquo verminoso, cui de naso teres Palmaris vermis exiit, vocem amissam restituit.

Is.

Is. MICHAEL ANGELUS RUZENENTI de febre per ſalivationem criticam ſanata.

Diuturna arthritis ſublata copioſo fluxu craſſæ urinæ. Sic particulæ atro rubenter in febre maligna ſalutares. Colica per icterum judicata ad calculos bilarios pertinuerit.

JOSEPHI GALLARATI *de alcali & acido diſſertatio*: de febrium ex iis ſalibus origine ampliat contra SYLVIANOS.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VII.

J. CHRISTIAN MACK, phyſicus Schneebergenſis.

Obſ. 5. Salivatio ſpontanea diuturna cum imminente gangræna ægre repreſſa.

Obſ. 122. Qui plurimum ſumſerat medicamentorum in hydropis metu, ei a ſpermate ranarum tumidæ tibiæ impoſito gangræna & mors.

Ann. IX. *Obſ.* 1. Anaſarca funeſta in puero bimeſtri.

Ann. X. *Obſ.* 102. Sanguis per pulmonem & ventriculum egeſtus, ſuperveniente gravi contuſione pectoris, inde tabes cum purulento ſanguine funeſta.

Obſ. 103. Epilepſia, tormina ab inſecto cylindrico, cui 16 pedes, aculei in dorſo 27, in ventre 25. Eo rejecto ſalus.

Sic globo lumbricorum convolutorum cum pure dejecto per anum, & alias numeroſis lumbricis expulſis.

Obſ. 106. Ferramentum obtuſum in gula hærens, unde ſyncope, convulſio; deinde alvi tormina quoad manu de ano ereptum eſt.

SIGISMUND LEDEL, advocatus.

Obſ. 52. Sapo pro alvo ducenda.

Ann. VIII. *Obſ.* 15. Ab ictu in caput accepto aphonia diuturna & loquelæ certa debilitas.

Ann. IX. *Obſ.* 35. Cum mater terrefacta puero mammam præbuiſſet, ſtupidus inde perpetuo & ſemianimis factus eſt.

Ann. IX. *Obſ.* 18. A fumo ligni viridis continuata cæcitas.

Dec.

Dec. III. *Ann.* IX, X. *Obſ.* 69. In hypochondriaco urina nigra, in alio ſudor ſanguineus.

Georg. Tobias Durr, medicus Auguſtanus.

Obſ. 52. In vetula ſeptuagenaria aſcites ſpiritu ſalis & ſale abſinthii ſanatus.

Obſ. 58. Anaſarca lixivio.

Obſ. 61, & icterus niger, etiam potiſſimum acidulis martialibus.

Ann. VIII. *Obſ.* 169. Chirurgus qui exenterationi adſtiterat inde maniacus, repetita venæ ſectione, emeticorum & alvum ducentium uſu reſtitutus.

Obſ. 171. Abſque injuria externa dolor capitis, ſuturarum diſceſſio, artuum convulſio & luxatio & mors.

Dec. II. *Ann.* IX. *Obſ.* 214. Empyema poſt pleuritidem: ſanatum ulcus decoctis lignorum & terebinthina.

Obſ. 215, & phthiſis poſt hæmoptyſin ſummitatibus pini herbiſque.

Ann. X. *Obſ.* 178. Poſt dyſenteriam fluxus quaſi loturæ carnis, repreſſus catechu & adſtringentibus.

Obſ. 179. Carceri datus præ anxietate ſanguinem ſudavit.

Dec. III. *Ann.* I. *Obſ.* 156. Amygdalis amaris ſerini Canarienſes ſubito exſtincti.

Ann. III. *Obſ.* 86. Calculi, quorum unus majuſculus, diaphragmati incumbentes in adipoſo involucro, poſt moleſtum in pectore dolorem.

Obſ. 87. A ſecta vena ranina periculum ſuffocationis & inde convulſio rotatoria.

Ann. V. VI. *Obſ.* 95. Febris maligna verminoſa cum calidis & acribus ſcriptionibus.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 148. A fele demorſus ſumtis antidotis, poſt integrum annum cum interim recte habuiſſet, hydrophobia exſtinctus.

Obſ. 149. Menſes præcoces, quarto anno, in brevis vitæ puella.

Obſ. 150. Vermi umbilicali qui impoſitos piſciculos devoret, fidem adhibet.

Ann.

Ann. IX. X. *Obs.* 126. In juvene epilepsia sanata.

Obs. 127. Urina cruenta cum sabulo rubro & materia putrida, in qua vermiculus vivus: inde sanitas restituta.

JOH. AVENIUS, medicus Colbergensis.

Obs. 79. Termites per urinam cum pruritu.

Spina piscis super ventriculum excisa.

MAXIMILIANI PREUSS, medici Vratislaviensis mira historia.

Obs. 141. Hydrops saccatus. In cute abdominis intus duræ hydatides. In hypochondrio dextro magnus tumor plus viginti libras pendens, in quo lympha spissa. Similis tumor in sinistro hypochondrio 18 ℔. pondere, sed in eo sanguis & massa fibrosa. Nulla vesica urinaria, nullus uterus.

HIERONYMUS AMBROSIUS LANGENMANTEL, medicus Augustanus.

Obs. 231. Vermis a quo prehenso manus torpuit.

Obs. 235. Feminæ 32 annorum dolores & tumores passim per artus subnati, artus emaciati, debilitati: repertum est ossa artuum omnia mollia esse & flexilia atque scissilia, nec proinde calcaria.

§. DCCCCXVII. RICHARDUS MORTON.

Medicus & clinicus Londinensis, SYDENHAMI æmulus, & adversarius, calidorum medicamentorum defensor.

EJ. *Phthisiologia, s. Exercitationes de phthisi* L. III. Lond. 1689. 8. *. Francof. 1690. 12. TR.. Ulm 1714. 12.

Anglice Lond 1694. 8. 1720. 8. GUNZ. *on consumptions.*

Novum opus & proprium, frequentibus etiam cadaverum incisionibus superstructum. Phthisis nervosa Anglis familiaris & funesta. Huic stomachica, chalybeata, amara, antiscorbutica opponit. Ægrotorum historias hic & reliqua subjicit. Congener ei phthisis ab exhaustione, ab hæmorrhagia, iisdem quæ modo dixi auxiliis sublata: a gonorrhœa & albo fluore; a magnis ulceribus: a nimia lactatione, quo diætam lacteam refert & chalybeata, sed frustra: a dysenteria & diarrhœa; a diabete, lactea diæta & chalybe curata: a salivatione, ab hydrope. Hoc in morbo pulmones sanos reperiit, glandulas vero bronchiales duras. Porro tabes a sudoribus, a tuberculis glandulosis abdominis. L. II. Phthisis originalis s. pulmonalis; hæc fuse & plene: catarrho

longo superveniens, quam noster opio sedat. Chronica tussis & tabes a calculis cretaceis, a tuberculis, a clavis in asperam arteriam illapsis, causis nempe perenniter irritantibus, a longo catarrho (frequens malum) tussis phthisica nascitur. In phthisi pulmonali inflammatoria primum natura est, inde putrida: illa curanda antiphlogisticis: hæc insanabilis, nisi ulcus balsamicis sanari potuerit. In putrida febre cathartica, aquæ purgantes, diuretica, una balsami & terebinthina, sudorifera, theriaca, lubricantia, glutinosa. In graviori & incurabili malo symptomata levanda, opio, adstringentibus. L. III. Phthisis pulmonalis symptomatica, scrophulosa, quæ multis annis fertur; scorbutica; asthmatica; melancholica (nonne eadem nervosa?) Deinde ab hæmoptoe orta, essentialis in ulcere pulmonis. Hic cortex peruvianus pro summo auxilio a MORTONO habetur. Phthisis a calculis pulmonum, cui diætam lacteam opponit. Claviculi in trachæa a morte (per saltationem accelerata) in multo pure sepulti. Phthisis venerea, quæ ad symptomaticam pertinebat; tum phthisis a repressa gonorrhœa, ulceribusve siccatis: a suppressis mensibus. Vera phthisis originaria a pleuritide vel peripneumonia orta: a rheumatismo, a febribus variis, etiam variolis & morbillis. Phthisis hepatica ab ictero. Iterum phthisis verior a pulmonis ulceribus. Phthisis ab ulcere ovarii cum ejus hydrope pulmone vix læso.

EJ. *Pyretologia, s. de morbis universalibus acutis*. Londin. 1692. 8. 1693. 8. Bern. 1693. 8. Causa morbi miasma heterogeneum spiritibus implicitum. Hoc in febre intermittente ab atmosphæra, etiam potissimum a frigore advenire. Fermentum omnibus cum typis idem, & eadem adversus omnes efficacia corticis peruviani, qui pariter quartanam domat ut tertianam, neque causa est recidivarum. Febres intermittentes apoplexiam, colicam, pleuritidem, rheumatismum, erysipelas, choleram, dysenteriam imitantes. Juveni & febris vernalis sponte fere desinit, non ita hyemalis & seni. In quartana omnis intermittens diu continuata denique abit. Chemica multa proponit. Historia corticis. Ejus remedii adversus adversarios defensio. Laudes SEBASTIANI BADI hypothesibus abstinentis. Sola qualitate occulta agit, non adstringente, neque calefaciente. Sæpe effetum vendi. Dosin constituit ad tres usque uncias, sed partitis dosibus. Febre fugata abstinendum, iterumque ad usum corticis redeundum. Exempla febris intermittentis varios morbos simulantis. *Exerc.* II. Febres continuæ & remittentes. Febris synocha. Cum dolore conjuncta, inflammatoria, pleuritica, rheumatica, dysenterica &c. Omnis synochus suam malignitatem habet: debilius venenum est continentis: hæc non lethalis, nisi typo mutato. Continua ut sanetur: depresso gradu veneni fit continens. In continenti febre corticem peruvianum æque certum esse ac in febre intermittenti. Continens pura, vel deterior spuria, cui aliquod grave symptoma admistum est: efflorescentia erysipelatosa circa nasum & labia signum est febris continentis: causa in atmosphæra est. Continens non raro in malignam transit. Remittentem cortex

cortex ſanat abſque critici diei obſervatione, non ſimplicem ſolum, ſed etiam ſpuriam. Synochus benigna in continentem tranſeuns, poſt ſtatum per ſudorem judicatur. Continenti & remittenti curandæ cortex ſufficit. Hujus febris ubique epidemicæ exemplum conjunctæ cum dyſenteria: optime curatur cortice cum opio conjuncto.

Ej. *Pyretologia ſ. de febribus inflammatoriis univerſalibus.* Londini 1694. 8.

Inflammatoria ſedem habet inflammatam in membrana aliqua: non valde remota a continente ſpuria. Ejusmodi febres in genuinas diſtinguit, & ſpurias ſ. malignis propiores. Febrilis efflorescentia. Variolæ ſpuriæ, frequentioribus exanthematis tardius matureſcentibus a genuinis variolis differunt. In continentem vel in continuam ſæpe terminatur. Rheumatica nunquam maligna eſt vel ſpuria. Inflammatoriæ benignæ ſunt & intra ſeptimum fere diem terminantur. Dum continentem refert periculum abeſt, accedit ubi ſynocho fit ſimilior. Morbilli: malignos adgnoſcas, quod ab ipſo initio eodem tenore progrediantur. Morbilli maligniſſimi in principio mitibus ſimiles. Effloreſcentia jam declinante morbillorum malignorum febris manet vel augetur, & in anginam tranſit. Contra calorem lecti; moderatum requirit, & ſi maligna fuerit febris, alexipharmaca & veſicas trahentia, etiam calidiora, ut maligniores ſint. In ſecundo ſtadio opium & venæſectio requiruntur, interemtos quippe fuiſſe qui his præſidiis deſtituti fuerint. Poſt criſin purgatio requiritur, & prius febris, ſi remittens fuerit, cortice peruviano ſuperanda. Sic in colliquatione poſt morbillos ſequente. Scarlatina febris: in ea noſter venam ſecat, & ſi periodum ſecuta fuerit corticem dat peruvianum.

Variolæ: de his uberrimus, cum inprimis hic ab illuſtri cive ſuo SYDENHAMIO diſſideat, & multo magis calidis medicamentis indulgeat. A principio variolas nonnunquam fere ſine febre eſſe, ut ſpiritus nimis depreſſi abſque eruptione ſuccumbant: eſſe utique ubi impetus nimius ſit. In malignis partem materiei morboſæ natura conatur per alvum depellere, funeſto conamine, aut per ſalivam vel urinam: hoc melius. Hiſtoria morbi. Signa futuræ malignitatis, atrox lumborum dolor. Bonum cum febris ab ipſo initio continens. Nunc contra frigidam curationem. Malignæ egent veſicantibus & generoſiſſimis alexipharmacis. Nimii conatus ſedandi. Cum magno aliquo dolore capitis, pectoris, utilis venæ ſectio. Inſultus epilepticos ſemper variolæ regulares ſequuntur. Vigiliæ confluentes præſagiunt, opium poſt venæ ſectionem deſiderant. Peſſima ſpecies cutis tota inſtar eryſipelatis rubra cum maculis nigris, ſuperficie æquali, ut cutis primo maturationis die pergamenum referat. Cohærentes & ipſæ occiſuræ niſi ſalivatio accedat. In malignis febris continua poſt eruptionem ſupereſt. Salivatio hieme uberior. Variolæ mediæ, viribus mali & naturæ æqualibus. Confluentes in facie fere lethales, petechiæ funeſtæ. Micturitio funeſta. Confluentibus calidiſſima alexipharmaca & veſicas trahentia

trahentia debentur: venæ ſectio mortem accelerat. Si febris remiſerit tentandus cortex peruvianus. Spiritum cornu cervi dat, ſerpentariam Virginianam. Fauces calidis fomentis laneis tuendæ. Maturationis tempus. In malignis cita eo ſtadio mors, etiam cum clavicularum & oſſium maxillæ ſphacelo. In mediis primo die puſtulæ deprimuntur, tertio vero die acumen reſurgit. Salivatio ceſſans funeſta. Peſſima febris quæ poſt inducias in hoc ſtadio increbreſcit cum maturatione, minus ſi ſocius ſalivæ fluxus qui ceſſaverat, redux fiat. In hoc ſtadio variolis mediis medendum per alexipharmaca mitiora & paregorica Si autem febris ſub initium maturationis ſuborta continentis typum ſervaverit, alexipharmaca cum opiatis & veſicatoriis applicare oportet Motus nimii opiatis componendi; cortex præterea Peruvianus quoties in febre remiſſiones locum habent adhibendus. In malignis doſis alexipharmacorum augetur, adduntur opiata, veſicas trahentia. Symptomatum cura: reſpiratio citiſſima alexipharmaca indicat. Urinæ profluvium potius adjuvandum. Neque nocet tumeſcentia artuum, etiam præputii: hic fotus lixiviales adhibet, & morbo finito hydragoga. Salivatio nimis protenſa funeſta. Declinatio: in ea febris continens aut continua reviviſcit, ſi ſalivatio deficiat. Succedanea mala, hectica febris, phthiſis pulmonalis, melancholia, ſtrumæ. In cohærentibus abſque ſalivatione, mors die 13, 14 exſpectanda, & ſi omni conatu ægrum leto eripias, calamitoſa erit convaleſcentia. Fata malignarum. Ipſum SYDENHAMIUM alexipharmaca & vinum generoſum hic conceſſiſſe. Febris recidiva cortice peruviano curatur. Enema oleoſum loco purgantis.

Hiſtoriæ ægrotorum per omnes variolarum claſſes. Variolæ diſcretæ poſt hæmoptoën in confluentes abeunt. Variolæ diſcretæ bis intra menſem erumpentes. Variolæ mediæ mitiores, deteriores. Variolæ cohærentes malignæ profluvio urinæ ſanatæ. In his variolis venæ ſectio malum correxit, ut in benignas fuerint reformatæ. Variolæ vere malignæ & confluentes cum febre continente, fruſtra dato cortice peruviano funeſtæ Cum petechiis, alexipharmacis & opio ſanatæ. Cariei & gangrænæ poſt variolas exempla: ſic mictio ſanguinea: Ab admiſſo ante eruptionem frigore funeſtæ.

Hæc duo opera cum nonnullis LISTERI, SYDENHAMI & GUILIELMI COLE cum titulo *operum omnium*. Genevæ 1696 4. *. prodierunt.

Deinde *opera* in tres tomos diviſa Amſtelod. 1696. 8. TR. & in quatuor tomos diſtributa Amſtelod 1699. 8. Lyon 1697 4. ad imitationem Geneveniſis.

Porro additis variis HARRIS, LEIGH, LE TELLIER, SIDOBRE, Lyon 1737. 4. 2 vol.

Alia Genev. 1727. 4 1754. 4. & Venet. 1733. 4.

Lego

Lego seorsim prodiisse Ej. *de tussi convulsiva*. Londin. 1748. 4. si idem est MORTON.

§. DCCCCXVIII. VARII ad a. 1689.

NICOLAI GRIMBERG, medici Helsingorensis *observationes medicæ*. Hafn. alii Amstelod 1689. 12. *Observationes anatomico-practicæ*. Hafn. 1695. 4. *. Morbi descriptio in peculiari ægro, cum longa formula una & altera. Adversus colicam lapideam calida aliqua, tum alvum ducentia. In sanguinis vomitu boli, sperma ceti. In dysenteria theriaca, absorbentes pulveres, etiam opium, pene ad tria grana laudani. Epilepsia orsa a melancholica cogitatione, sequente motu intra abdomen, tum subitaneo paroxysmo. Varia hic ex opinionibus receptis, fere vana. In quartana sursum & deorsum purgat, tum dat calidissima quæque, ipsa olea destillata ætherea, absque cortice peruviano.

DIDERICI GOTTSCHALK M. D. *de transpiratione*. Leid. 1689. 4. HÆN.

Ej. *prodromus de ossium tum generatione tum corruptione interna*. Leid. 1691. 12. Descriptio cariei cum mechanica interpretatione modi quo symptomata in ossa operantur ex particularum figuris. Inter ea pallor, anxietas, febris cum longa medicamentorum simplicium serie. Antiparalyticum LUCÆ SCHACHT ex spiritu salis ammoniaci, elix. proprietatis PARACELSI & oleo macis stillatitio.

DOMINICI GAGLIARDI, professoris Romani, *Anatomes ossium novis inventis illustratæ* Pars I. Rom. 1689. 8. *. Leid. 1723. 8. *. Huc referas ossa elephanti, in quibus principium petrefactionis animadvertit, dum reliquum os quasi calcinatum erat. Propius facit ad morborum historiam historia feminæ rheumaticæ, cui post magnos dolores ossa sponte flecti, eademque luxari cœperunt, quod emollita & carnis collisæ similia facta essent, dissoluto ut putat succo osseo.

EJUSD. *Relazioni de mali di petto che corrano presentamente nell archiospedale di S. Spirito*. Roma 1720. 8. *, cum auctor nunc protomedicus generalis esset. Peripneumonia erat epidemica, in qua pulmones gangrænosi erant, in cavea pectoris tenacissima lymphæ coagula, pulmonis adhæsiones, ulcera, degeneratio in densam speciem hepatis. Dabat noster electuaria mollia, oleosa, vesicas trahebat: porro theriacam propinabat & roborantia, cum vires insigniter prostratæ essent. Exempla recenset ægrotorum, tunc theoriam addit. Venæ sectionem comperit in principio tolerabilem, in morbi progressu omnino perniciosam esse.

Ej. *Educazione de figliuoli morale e medica.* Roma 1720. 8. 2 vol.

Ej. *l'Idea del vero medico fisico e morale, formata secundo li documenti ed operazioni d'Ippocrate divisa in VI. giornata, per commodo maggiore della gioventu che desidera d'approfitarsi nella medicina per la via del virtu.* Roma 1718. 8. Elog. Br.

Ej. *L'infermo istruito nella scoula del desiganno, opera composta a beneficio di chi desidera vivere longamente.* Roma 1719. 8. P. I. ib. 1720. 8. P. II. Elog. Br.

J. Hieronymi Sbaragli Bononiensis, *Exercitationes physico-anatomicæ, ad epistolicas de recentiorum medicorum studio dissertationes appendix, & de vivipara generatione altera scepsis.* Bonon. 1689. 8., recusa Parmæ 1690. 8. & Bonon. 1701. 8.

Etsi præcipuus scopus est de re anatomica ostendere inutilem esse, passim tamen aliqua rem medicam adtingunt.

De recentiorum medicorum studio diss. epistolaris ad amicum Aristides. Nihil illam subtilem anatomen ad rem medicam facere, quæ egeat observatione morborum adsidua.

Diss. epistolaris secunda. Libavius contra Bohnium empiricos sæpe melius dogmaticis curare. Anevrysmata Bononiæ hoc anno frequentia esse. Mulieres restituendis ossibus celebritatem acquisivisse.

Appendix ad physico anatomicas epistolares dissertationes.

De vivipara generatione scepsis.

Vidisse se ovarii fibras tartarisatas. Vesiculas sæpissime ovario adnatas esse. In femina gravida testes scirrhosi, in uno vesicula magna circa quam flavæ maculæ ovis piscium similes.

In *Oculorum & mentis vigiliis ad distinguendum studium anatomicum & ad praxim medicam dirigendam accedit mantissa subsidiaria de vi indicationis a parte &c.* Bonon. 1704. 4. *. Scopus semper idem. Testes muliebres sæpe mira mole ægri cum spe graviditatis, & meram in iis aquam fuisse. Glandulas morbosas nihil demonstrare. In homine obeso inter alvum egerendam mortuo pericardium sanguine plenum, idemque quasi glandulosum. De cordis polypis. Ad crustam sanguineam. Pro empirismo fuse: ei, non ratiocinio deberi medicamenta nobilissima. Neque indicationem curatoriam dogmaticorum ducere ad remedia, neque anatomen subtilem aut microscopicam. Semel se hydropem vesicula-

vesicularem vidisse. Signa vulgaria a pulsu, ab urina sumta sæpe fallere. Theoriam nuperorum pariter dubiam esse & incertam. Medicandi rationem nuperam antiquis non fuisse ignotam, neque morbos quos ajunt noviter esse descriptos, ut asthma. CELSUM medicinam utique fecisse.

MELCHIOR. FRIDERICI GEUDER, *medicinische Lebensmittel den Mordmitteln* GEHEMA *entgegengesetzt*. Ulm 1689. 8.

EJ. *Diatribe de fermentis variarum corporis animalis partium specificis & particularibus. Acc. diss. de ortu animalium.* Amstel. 1689. 8. *. Contra fermenta pugnat toto libro. Plethoram a liene exciso sequi. Morbi paterni ut in fetum transeant.

FRANCISCI PIENS, *de febribus in genere & specie.* Genev. 1689. 4. edente MANGETO. Febris est fermentatio, ut particulæ sanguinis acidæ, salsæ, sulfureæ cor irritent. Una recusus est libellus D. JONES.

GEORGII GRAV, *Panacea vegetabilis calida s. Majorana nostra.* Jen. 1689. 12. *. Formulæ quas ingreditur & vires salutares adversus omnes morbos. Collectanea.

EJ. *Hypnologia, oder Fragen und Antworten von dem Schlafe.* Jen. 1689. 12. *.

J. AMBROSII LANG, *Differentiæ inter mores hominum cum brutis communes & proprios.* Altdorf 1689. 4.

GODOFR. HENNICKE, *de panaceis tract. medico chymicus.* Francof. 1689. 8. Nimium iis tribui.

JO. SCHULZIUS, *de contractu medici cum ægroto.* Gedan. 1689. 4.

JACOB DU POIRIER, *idea morbi castrensis Mastenone ad Eburam grassantis.* 1689. fol. FALC. Cum LUDOVICUS XIV. circa arcem Maintenon fossas per militem effodi jussisset, inter legiones morbus epidemicus exorsus regem de proposito desistere coëgit.

ELIÆ FRID. HENCKEL, *ordo & methodus cognoscendi & curandi energumenos s. stygio cacodæmone obsessos.* Francof. Lips. 1689. 8. GUNZ.

EJ. *de philtris, eorum efficacia ac remediis.* ib. 1690. 8.

PAULUS CHRISTOPH URSINUS, *de usu potus calidi.* Francof. ad Viadr. 1689. fol. LEHM.

J. P.

J. P. W. D. *Epistola qua nonnulla in* J. H. CARDILUCII *tr. de peste ad examen referuntur.* Norimb. 1689. 8. Nonne J. PAUL. WURFBAIN?

BENEDICTI ACCOLTI, *mortui dialogus de præstantia virorum sui ævi.* Parm. 1689. 12.

§. DCCCCXIX. NUPERI.

J. WEICHARD VALVASORS, *Ehre des Herzogthums Crain.* Laybach 1689. fol. IV Vol. B. B. Morbi regionis. Morbi endemii & curationes rusticæ. Frequentes passim petechiæ, eæque valde funestæ FRANCISCI DE COPPINIS (DE COFFENDISS). Naturæ producta varia alibi dicenda. Plantæ etiam potissimum earumque vires medicæ, etiam magicæ ex opinione populari. Napelli vires destructrices, indeque mortes. Satyrio puellas cogere ut se juvenes sequantur; philtra, aliaque magica nimis creduli viri. FRANCISCI CAPUSÆ laudes donorum naturæ Carniolæ erogatorum. Hic etiam primum reperias saponariæ adversus morbum venereum efficaciam. Rhabarbarum monachorum.

Arzneyaffen à la mode oder Beschreibung der Fehler und Narrheiten auch Mißbräuche der Arzneykunst. Wien 1689. 8.

CHRISTOPH LAMPERTI, *erwünschter Hausarzt der kranken Kindheit.* Mörseburg 1689. 8.

J. V. M. *Neu eröfnete Schatzkammer verschiedener Natur und Kunstwunder.* Nurnberg 1689. 8.

Neues Kochbuch. Hall. 1689. 8.

DE LA LOUBERE, *Description du Royaume de Siam.* Paris. 1691. 8. 2 vol. *. 1714. 8. Inter alias artes ejus regni, etiam de medicina agit. Morbi endemii: febre raræ, nullæ intermittentes, neque podagra, apoplexia. Frequentes tusses & rheumatismi, abscessus, fistulæ, frequentissimum erysipelas; scorbutus nullus, rarus hydrops. Nulla pestis, sed variolæ pessimæ. Medici Chinenses, non tamen in curando infelices. Ægris & feminis gravidis corpus palpando emolliunt. Plantas pedis a prunis vix lædi super quas decurrunt. Aliquæ plantæ edules, & victus ratio.

Observations de médecine contenant la guérison de plusieurs maladies. Paris 1689. 12. FALC. Auctorem HOUSSET vocat NAVIER.

Discours touchant les merveilleux effets de la pierre divine du S. CANDY. ib. 1689. 12. Calculum solo tactu curare sabulumque.

Le

Le nouveau & parfait confiturier avec l'instruction pour les chefs d'office, de fruiterie & de sommellerie. ib. 1689. 12. BUR.

FRANCESCO CAN, *Segreti del mondo medicinali e curiosi.* Milano 1689. 8.

HENRY RYDER, *Practical chirurgery cases and cures.* Lond. 1689. 8.

Relazione dell' ultima infirmità e morte d'INNOCENTIO XII. Rom. 1689. 4. Calculi in rene maximi, & alii in fellis vesicula. CIN.

ÆGIDII DAELMANS, *nieuw hervormde geneeskonst gegrond op de gronden van t acidum en alcali b . . . der aanmerkingen van verschiede rickting der op het eyland Ceylon en de statt Cocimbo, Batavia en de Kust van Coromandel syn voorge.* Amsterd. 1689. 8. *. 1703. 8. *, quæ quarta est editio. Germanice, & aucta a J. D. G. S. S. R. P. Berlin 1715. 8. a J. DANIELE GOHLIO, ut puto. Medicus, certe doctor. Indiam adiverat, inde Antwerpiæ sedem fixit prius chirurgus. Ut Indiam adivit. Febres fere specificis curavit: aliquæ curationes in præfatione. Tum in ipso opere morbi a capite ad calcem. Principiis BONTEKOI adeo indulget, ut etiam in plethorica apoplexia venam quidem secet, nocere tamen posse. Medicamenta cæterum cum præparatione cuique morbo subjicit. Febres curat sale volatili oleoso cum china, etiam laudano & panacea ex radice Columbo, pedra del porco, sale cranii humani volatili. Ut solet, morbis subinde historias ægrotorum subjicere, sic in febrium theoria. Corticem peruvianum nihil fecisse. Absurde noster pulverem diabolicum v. c. præscribebat ne sua arcana pharmacopolæ innotescerent. Sic confectionem suam diathea laudat & pulverem febrifugum. In Ceylonia endemiam esse & vulgatissimam. Curari chalybe. In lue venerea præcipitatum mercurium propinat. In phthisi balsamum HELMONTII s. oleum lini non fætidum.

EJ. *nieuw hervormde heelkonst.* Amsterd. 1694. 8.

WILHELM ERNESTUS TENZEL, equidem I. C. diarium ab a. 1689. edere cepit, cum titulo *monatliche Unterredungen einiger guter Freunde von allerhand Büchern und Geschichten.* Leipz. ab a. 1689. ad 1698. 8.

Ad historiam librorum novorum, virorum doctorum, subinde etiam ad eventus aliquos minus vulgares.

EJ. *Curieuse Bibliothek, oder Fortsetzung der monatlichen Unterredungen.* Frf. und Leipz. 1704. 1705. 1706. volum. s. repositoria tria B. BUN.

Ej. *de inspectione judiciali cadaverum.* Erford. 1707. 4. Chirurgos solos non sufficere.

§. DCCCCXX. Disputationes.

Sigmund Hahn, *de melancholia hypochondriaca.* Leid. 1689. 4. Idem fuerit forte qui de aquæ fontanæ utilitate scripsit.

J. Henr. Munker, *de asthmate.* Leid. 1689. 4. *. A faba suffocatus, & a spina per viscera illapsa.

Matthias v. Oyenbrugge, *tum de conservanda sanitate, tum de febre in genere.* ib. 1689. 4. Riv.

N. Hoest, *de sputo sanguineo.* ib. 1689. 4. Hæn.

J. Bibben, *de febribus.* ib. 1689. 4. *.

Abraham Wasteau, *de angina.* ib. 1689. 4. *.

Ant. Ulr. Schwalenberg, *de catarrhis.* ib. 1689. 4. *.

Robert Hake, *de febre puerperarum.* ib. 1689. 4. *.

Theodor v. Deventerwaag, *de hydrope in genere.* ib. 1689 4. *.

J. Philip. Farnek, *de ictero flavo.* ib. 1689. 4. *.

J. Henrich Schlitt, *de cephalalgia particulari.* Utrecht 1689. 4. *.

Gerhard Daniel Engering, *de lithiasi renum & vesicæ.* ib. 1689. 4. *.

Jedida Safford, *de dysenteria.* ib. 1689. 4. *.

Otto Arnold Roepenhausen, *de medico in quibusdam morbis spectatore.* ib. 1689. 4. *.

J. Gerdes, *idea errans & furibunda in hydrophobia conspicua.* Rostock 1689. 4. Pl.

Ej. *Marasmodes corporis conditio vulgo Schwindsucht.* ib. 1690. 4.

Ej. *de philtro.* ib. 1690. Hænel.

Ej. *Idea errans in exstasi s. enthusiasmo.* Greifswald 1692. 4.

Ej. *de hydrophobia.* ib. 1697. 4.

Ej. *de dysenteria.* Greifswald 1698.

Ej. *de convulsione.* ib. 1698. 4. Heft. Br.

Ej. *de angina.* Frf. ad Viadr. 1706. 4. He.

Dav. Zollikhofer, *de polypo cordis.* Witteb. 1689. 4. Pl.

Elias Alberti, *de lue venera.* Erford. 1689. 4. Pl.

J. Georg Zapf, *de gonorrhœa virulenta.* ib. 1689.

J. Christ. Schomberg, *de gustu disputavit.* ib. 1689.

Ej. *de respiratione læsa.* ib. 1693.

Ej. *de paralysi scorbutica.* ib. 1694. 4. He.

Ej. *de læsa hominis loquela.* Lipf. 1696. 4. Riv.

Ej. *de peripneumonia.* ib. 1698. 4. He.

Ej. *de arduo & difficili medicinæ studio.* ib. 1694. 4.

J. Maur. Triller, *de officio medici præsentibus contraindicationibus.* Altdorf. 1689. 4. Riv.

Ej. (certe ejus nominis) *de officio medici præsentibus contraindicationibus.* Jen. 1701. 4.

Joh. Christoph Spies, *de diebus criticis.* Altd. 1689. 4. Heft. Br.

Ej. *de arthritide, von der Gliedersucht.* Basil. 1694. 4. Hæn. Br.

Ej. *de proverbio novus medicus, novum cœmeterium.* ib. 1695. 4. Ill. Haller. Br.

Franc. Sebastian Vorster, *experimenta de pleuropneumonia epidemica cum polypo cordis.* ib. 1689. 4. Pl.

J. Gotth. Stoesser, *de venæsectione.* Argent. 1689. 4.

Quæstio medica an vinum Rhemense omnium saluberrimum? Rheims 1689. 4.

Franc. Alliot & Philib. Caron, *E. fatui diutius & felicius vivunt sapientibus.* Paris. 1689.

Franc. Pijart & Lud. de Vaux, *natura paucis contenta.* ib. 1689.

J. BOUDIN & PHIL. IGN. SAVE, *E. ostreum crudum esca saluberrima.* Paris. 1689.

PETR. MARAIS & PETR. JOH. BURETTE, *Non E. recens inventa prorsus in medendo rejicienda.* ib. 1689.

NIC. RICHARD & PHIL. CARON, *E. epilepsiæ venarum jugularium sectio.* ib. 1689.

JAC. RENAUT & PHIL. IGN. SAVE, *E. in pari venæ sectionis & purgationis necessitate, venæ sectio præferenda.* ib. 1689.

§. DCCCCXXI. DIARIA AD A. 1689.

In *Histoire de l'Acad. des sciences de* 1689. de nonnullorum morborum curationibus, dysenteriæ per emetica referente DODARTO, per hypecacoanham a PISONE olim indicatam, THEVENOT & MARCHANT hydropem eupatorio cannabino curatum fuisse.

In *Journal des savans* DROUIN chirurgus de puella ex nimia sanguinis per uterum perque vomitum rejectione mortua, cui ren dexter, aortæ & venæ cavæ incumbebat.

J. JAC. FRANC. VICARIUS, Professor Friburgensis.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 28. De tubo tabacario orientali, in quo per aquam fumus transit.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 108. Adfectio hysterica cum maculis de corpore efflorescentibus, deliquiis, suffocatione uterina, frictionibus potissimum levata, demum restituta est.

Obs. 109. Sudor sanguineus in homine sano hæmorrhagiis obnoxio.

EJ. *Basis universæ medicinæ in V. LL. institutionum.* Constant. 1698. 8. TR. & Argent. 1710. 8. ib. Institutiones.

EJUS *Disc. de aquis salubribus mineralibus &c.* Ulmæ 1699. 8.-*. Pleraque physici sunt argumenti. Sectione tamen III. vires medicas aquarum contemplatur. Aquas Fabarias a. 1687 nocuisse, variis symptomatibus excitatis. Acidulas acuere fermentum ventriculi quod sibi congener sit. A bile ferrum contentum præcipitari, id cum acidis obviis in luteum salem coalescere. Morbi in quibus acidulæ conveniunt: phthisis, varii morbi ventriculi, bilis &c. Cui intestina convellebantur & manus inciperent convelli, solo acidulæ usu curatus fuit. Sic proprius filius cui intestina ob malum victum convulsa essent. In scorbuto oris calidum gargarisma mire prodesse. Sic per singulos morbos: Thermis

mis cum pesso foraminulento in vaginam dato uterum nimis humectum siccair. Modus utendi.

Ej. *de intemperato* HIPPOCRATICO *s. cacochymicis* GALENI Argent. 1712. 4. BURCH in *Meth. st. Med.* BR.

I. GEORGIUS GRUBEL medicus Saxonicus credulus.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 34. Abscessus per umbilicum demum repetito usu pilularum RUFI sanatus.

Obs. 35. Febris petechialis cum convulsionibus, calidis demum curata.

Obs. 36. Epilepsia cujus aura a digito adscendebat vesicatorio, & unicornu, ut putat, fossili, curata.

Obs. 37. Apoplexia quinquies recidiva curata. Laudat theriacam diatessaron ad paralysin linguæ.

Obs. 38. Dysenteria cum variolis conjuncta, tamen curata calidis & adstringentibus.

Obs. 39. Ex variolis retrogradis abscessus pectoris, sanatum apostema enormi vi puris emissa.

Ann. II. *Obs.* 107. Ex matre sana natus puer morbosus.

Obs. 108. Sanatus cui in febre acuta fæces præter voluntatem & sursum decesserant.

Obs. 109. Ex nixu mictio sanguinea facile sanata.

Obs. 110. Crisis in pleuritide per purulentum lotium.

Obs. 111. Salubris in variolis erumpens mensium fluxus.

Obs. 112. Neque funestæ in variolis convulsiones post eruptionem.

Obs. 113. Dysenteria epidemica maligna cum petechiis, tamen sanata, etiam opio.

Dec. II. *Ann.* X. *Obs.* 40. Inter coronalem suturam & sagittalem interpositus fonticulus frustra ob cephalæam diuturnam excitatus.

Obs. 41. Cum in septuagenario demum fons pulsatilis bregmatis clauderetur, funesta ut putat, suborta apoplexia.

Obs.

Obſ. 42. Hydrocephalus internus pro monſtro habitus, inciſus, evacuatus.

Obſ. 43. A cruſta lactea ſiccata naſus ab ulcere deſtructus.

Obſ. 44. Ancilla moribundæ dominæ halitu impulſo latentem vitam revocavit.

Dec. III. *Ann.* I. *Obſ.* 52. Alvus duodecim diebus clauſa ſoluta deglutito fumo tabaci.

Ann. IV. *Obſ.* 43. Apoplexia cum epilepſia conjuncta, tamen ſanata.

Obſ. 94. Volvulus ex eſu ribium ſanatus clyſteribus oleoſis.

Obſ. 95. Idem morbus ex liberali eſu priorum.

Obſ. 96. Et mania ex abuſu ſpiritus & olei juniperi.

Obſ. 97. Dyſenteria indolens neque tamen lethalis.

Ann. V. VI. *Obſ.* 53. Vitri antimonii vis emetica unica infuſione exhauſta.

Obſ. 54. Ab opii aliquot granis in febre acuta cum delirio & cephalalgia, datis, periculoſus ſopor.

Obſ. 142. Fetus a matre occiſus cum pedibus contra parietem eum premeret, unde ſanguis undique ſub calvam effuſus.

Obſ. 143. Fruſta renum cum lotio maximo cum dolore excreta; inde tabes.

Obſ. 144. Unico emetico, antimoniali, ut videtur, febris maligna ſanata.

Obſ. 146. Externorum medicamentorum effectus; ſedatur alvi fluxus diuturnus, oleo maſtichis & menthæ inpoſito: alia exempla.

Marcus Gerbez Phyſicus Laybacenſis.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obſ.* 69. Tumor abdominis in uteri vicinia, emollientibus extus adhibitis ſublatus, & vaporibus calidis ejusdem generis.

Obſ. 70. Hydropico homini in ſcroto abſceſſus ſubnatus eventu feliciſſimo.

Obſ. 71. Ex abſceſſu pone aures homini extrahuntur capilli.

Obſ. 72. Alvus clauſa, ex piris ſylveſtribus devoratis. Inde inteſtinum prolapſum ſphacelo vitiatum, eventu funeſto.

Obſ.

Obſ. 73. Suppoſitorium in jure pulli ſolutum, utilis in alvo conſtipata clyſter.

Obſ. 150. Ex terrore ſyncope vel catochus.

Convulſionibus obnoxia mulier impraegnata laborat: convulſivi motus & opiſthotonos ſanati ex genio ſeculi, tamen admiſto viſco querno.

Ann. X. *Obſ.* 63. In vetula pulſus inaequalis, interruptus, nihil inde mali.

Dec. III. *Ann.* I. *Obſ.* 72. Epilepſia per dyſenteriam gravidae ſupervenientem ſoluta, adhibito rheo toſto & roborantibus, & abortu ſuperveniente.

Obſ. 76. Quartana febris vomitu carnis putridae cum maxima lumbricorum majorum minorumque copia, ſublata. Eam carnem dudum & ante morbum ederat.

Obſ. 77. Alvi conſtipatio cum torminibus, ſublata purgante medicamento.

Obſ. 78. Colica bilioſa facile in pareſin tranſiens, ſanata acidulis Roſtochenſibus.

Obſ. 129. Gangraena ſenilis pedis ſenſim ſurſum prorepens & funeſta.

Obſ. 130. Ob anginam venae raninae inciſae; enormis vis puris tuſſi reddita, eventu felici.

Obſ. 133. Saccharum ſaturni ex aqua, ad ophthalmiam ſalutare.

Obſ. 134. De cuticula de infante ſingulis menſibus abſcedente.

Obſ. 136. Quartana febris ſublata rejecta carne putrida ante febrem comeſta.

Obſ. 138. In febre petechiali haemorrhagiae narium ſalutares, cur non perinde venae ſectio?

Ann. III. *Obſ.* 5. Deglutitio impedita, ut de media gula cibi rejicerentur cauſa data aſſumtione aquae fortis. Malum ſanatum oleo amygdalarum.

Obſ. 6. In phthiſico dexter lobus pulmonis totus cum broncho ad fauces uſque in pultem diſſolutus.

Obſ. 8. Febris maligna & funeſta in puero ob vini & ſpirituoſi potus abuſum.

Obſ. 10. Labia vulvae in gravida femina a pure turgentia non ſine gangraenoſis veſicis, funeſto eventu.

Obſ.

Obs. 11. Ex incisa vena ranina sanguis ad mortem usque effluxit.

Obs. 13. Strepitus in mandendo maxillarum.

Obs. 14. Cachexia cum duritate hypochondriorum vino diuretico & radice enulæ sanata.

Ej. *de morbis complicatis.* Labac. 1692. 8.

Ej. *Intricatum extricatum, s. tractatus de morbis complicatis, opus intricatissima quæque in Praxi medica occurentia breviter pertractans & dilucide resolvens.* Labac. 1692. 8. Synopsin dat in *Append.* ad E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* I.

Joseph Ignatius Muschel de Moschau, Physicus Glacensis.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 141. Elaterio & resina Jalappæ sublatus hydrops.

Obs. 142. Nasturtii aquatici succo & potu solius lactis chalybeati sanata phthisis.

Dec. III. *Ann.* V. VI. *Obs.* 232. Imaginatione sola, paneque pro medicamento exhibito sublata febris intermittens.

Gustav Casimir Gahrlieb, Archiater Brandenburgicus.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 195. In gallina sene saccus ventriculo adhærens in quo acicula orichalcea. Ventriculus carnosus vesiculæ felleæ adnatus, ut ex ventriculo alimentis in vesiculam via esset libera.

Ann. IX. *Obs.* 68. Longa diarrhœa, inde ascites hydrops, sanatus vulnere casu inflicto.

Obs. 69. Gangræna natium, ut putat, ex abusu nucum avellanarum.

Ann. X. *Obs.* 6. Infans annulum deglutitum quadragesimo die reddidit.

Obs. 77. In tertiana duplici datum oleum fervidissimum paralyseos causa fuit, deinde rigoris, tetani, quæ mala simplici balneo superata sunt.

Obs. 80. Omnino ut ego a largiori opii dosi vidit alacritatem ad omnia & agrypniam minime vires frangentem nasci: eum vero effectum cum diuturniori opii usu minui & evanescere, ut dosin ad viginti grana augere necesse fuerit, a qua solita ad negotia aptitudo rediit, & usu opii neglecto languor.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 82. Vermis erucæ similis per urethram redditus.

Obs. 83. Vomitus aquæ limpidæ ad duas & ultra libras insigniter salsæ, ut fauces eroderet, cum cephalæa.

Dec III. *Ann.* II. *Obs.* 61. Femina hydropica ut abdomen pendulum ad genua usque descenderet, spiritu libero. Gelatinosus erat latex in maximas ampullas ad 125 ℔ pendens, effusus, ut sinistrum ovarium ejusque lateris tuba desiderarentur.

Ad *Ann.* IV. Epidemicam constitutionem Berolinensem dedit pro a. 1696.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 53. Post varia signa ulceris, ossiculum cerasi per lotium egestum.

Obs. 55. Gravidæ contra colicam medicamenta imprudenter data, non eo minus tamen sanus puellus in lucem editus.

Obs. 56. Mirifici nævi.

Obs. 140. Sanguis in puella modo nata periodice rediens.

Obs. 141. Post sævos frontis dolores demum termites de naribus excussi.

Ann. IX. X. *Obs.* 43. Ossa spongiosa fragilia, concrementa inter pleuram & pulmonem genita, post multam tussim, etiam asphyxiam. A lapsu malum secutum esse putat.

Obs. 46. Gallina cæca pilulis cochiis curata.

Obs. 64. Cum alter ureter solus obstructus esset, tamen perfecta ischuria. In rene & uretere altero calculi; vesica angustissima.

Obs. 112. A cerevisia melle condita subita mors: intestina turgidissima situ naturali mota. Scorbuticus homo, cum crederetur convalescere, subito mortuus, magna parte totus niger: vasa intestinorum vacua sanguine, & aëre plena. Sic aëre repletum totum systema arteriosum venosumque. Flatus maximus per 15 minuta integra per anum egestus, & una vita.

Obs. 113. Convulsiones universi corpusculi. Colocynthidis valida dosi hactenus sublevata, tamen comitiali denique morbo exstincta est puella.

Obs. 114. Vehementissima convulsio sanguine de ore virginis erumpente superata, ut tamen infirmior valetudo succederet.

CHRISTIAN SCHUCHMAN.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 210. A vipera demorsus brachio

chio tumente, respiratione impedita, ipsa lingua tumente, sudor frigidissimus, vomitus. Calidis & diaphoreticis hæc mala sedata.

Obs. 212. A diarrhoea præter rem suppressa febris maligna cum præcordiorum compressione, singultu, extremis frigentibus: æger sanatus calidis.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 101. Cum ægrotus potu abstineret, nihilo secius uberrime urina limpida fluebat: sanatus elixirio proprietatis sine acido.

Obs. 102. Vesiculæ miliares cum prurigine subinde redeuntes, ut nullo modo coerceri potuerint.

Obs. 103. Cum pulmo pueri fundum in aqua petiisset, & funiculus resectus sanguinem nullum profudisset, mater tamen inter tormina fassa est vixisse puerum.

Ann. IV. *Obs.* 42. Hystericus in occipite dolor cum frigoris sensu.

Obs. 43. Purpura pleuritidi superaddita funesto eventu.

Obs. 44. Vis antiepileptica Valerianæ experimentis corfirmata.

J. Caspar Westphal, discipulus Ettmulleri.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 214. Pleuritis ad uterum versa, ut sputum quale ægrota exscreabat cum mensibus manaret.

Obs. 216. Menses erumpentes in dysenteria, salubri eventu.

Dec. III. *Ann.* V. VI. *Obs.* 285. Convulsiones hystericæ & vomitiones in femina gravida cum abortus metu, demum laudani opiati grana quinque & sex post clysteres purgantes, data utiliter. Parat id laudanum (*) ex opii extracto cum aqua calcis parato, zedoaria, sulfuris floribus, castoreo & extracto croci.

Obs. 286. Ex siccato ulcere tibiæ pleuritis, sputum cruentum, mors.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 122. Mira certe historia, cum ipse noster testis sit αυτοπτης. In petechialis febris gravissimo statu femina græce oravit, cum decentibus vocis flexionibus. Rediit inde ad se quasi ex somno & subito locuta est vernacula: tamen ut obierit.

Obs. 134.

(*) Quod hystericum vocat & valde laudat, ut videre est apud H. J. Cohausen *Europ. arcan.* p. 370. Vicat.

Obſ. 134. Saccharum ſaturni ex lithargyrio paratum multo deterioris eſſe ingenii ob miſta cuprea, aliaque excrementitia. Ab ejuſmodi ſaccharo vidit nata tormina ſpaſmodica, alia mala, quæ opio non poſſint vitari. Cum ceruſſa paratum potius alvum citavit.

Obſ. 135. Amantis delirium, & mania ſpe facta potiendæ amatæ. Pulſus præſente amaſia ex parvo in magnum & celerrimum evectus; emeticis & opio curatus, fraude circumventus qua amaſia ei tædio fieret, ſanatus eſt.

§. DCCCCXXII. VARII AD A. 1690.

J. CONR. BARKHAUSEN, vel ut in Belgicis editionibus redit, BARCHUSEN, profeſſor Ultrajectinus.

EJUS *Pharmacopœus ſynopticus*, *ſ. Synopſis pharmaceutica*. Francof. 1690. 12. & multo auctius Utrecht 1696. 8. *. Labores pharmaceutici. Deinde medicamenta exque iis compoſitæ formulæ & parandorum encheireſes, etiam chemicæ, alphabetico ordine, ſecundum titulos a forma medicamenti hic repetitos. Porro tabulæ doſium pro tribus diverſis ætatibus. Monet ut balſama quæ diuturnum in uſum continuari debent, parva doſi ſumantur, alias aſperæ arteriæ nocitura. Reſinas purgantes longe minori doſi ſufficere, ſi cum ſale aliquo acido aut medio miſcentur. Altera tabula eſt medicamentorum prout ad quamque indicationem medicam pertinent.

EJUS *Acroamata ad Jatrochymiam & phyſicam ſpectantia*. Utrecht 1603. 8. *. Prælectiones chemiæ, quam magni faciebat, atque hiſtoria, inde chemiæ compendium: multa in BOYLEUM & contra nitrum aereum; inde pro principiis chemicis. Ad finem pluſculæ partium ſolidarum & fluidarum corporis animalis analyſes, quarum in medicina ſua eſt utilitas.

EJUS *Synopſis pharmaciæ*. Leid. 1712. 4. Aucta cum *Pharmacopœo ſynoptico*.

EJ. *Compendium ratiocinii chemici*. ib. 1712. 4.

EJ. *Collecta medicinæ practicæ generalia & dialogus de optima medicorum ſecta*. Amſtelod. 1715. 8. *. Collectanea ex veteribus, potiſſimum ex HIPPOCRATE, nulla admiſta per operam auctoris adnotatione. Pertinent ad pathologiam: ad ſigna vulnerum, ad ſcarifationem, hirudines & ſetaceum: diætetica de vino, de hydromelle. Fatetur ſe pulſuum ſubtilitates non adſequi. De criſi per abſceſſus; de præſagiis inde repetitis, de pure, de gibbo. In *dialogo* anatomen elevat, quæ parum ad praxim faciat. Male a firmis corporis partibus theoriam ſumi, cum vitia fere in humoribus habitent. Medici eſſe morbum per ſua ſigna cognoſcere, cognitum ſanare.

EJ. *de medicinæ ortu & progressu dissertationes, in quibus medicorum sectæ, institutiones, decreta, hypotheses, præceptiones, ab initio medicinæ usque ad nostra tempora traduntur.* Utrecht 1723. 4. *. Chemiæ addictus, his in rebus passim peregrinus, placita fere celebrium virorum, deinde locos a variis medicis varie tractatos tradit. Non bene ORIBASIUM, AETIUM &c. excerpit, qui nihil habent proprii. Hæc historia ad theoriam potius quam ad praxin spectat, quam noster putat eamdem fere nobis esse quam priscis. Diss. sunt, I. Ingenuos fuisse medicos ex Græcis demonstrat, verum lis de Romanis erat. De PYTHAGORA; musica & carminibus morbos sanasse. Ejus sectæ addictos, omnino ad Ægyptiorum & Brachmanum exemplum diætetica coluisse, mitibus emplastris & cataplasmatibus usos esse. II. Veterum de principiis placita.

IV. De saporum in medicamentis cum primis qualitatibus consensu ex AVICENNA. ERASISTRATUM & ASCLEPIADEM vim purgantem specificam & certorum humorum rejecisse. Alia placita ASCLEPIADIS. Recte eum præter renes alimentis in vesicam viam aperuisse: se feminam nosse, quæ urinam rubram reddat quoties betas rubras comedit. V. Varia methodus curandæ hæmorrhagiæ, etiam vincula. Morbos quos Romani pro novis habuerint illis solis fuisse novos. Ex PLUTARCHO quæ post dysuriam culmum hordeaceum minxerit. VI. De modo quo primum medicamenta innotuerunt, tum eorum mistio & præparatio. Veteres vires medicamentorum fere ex gustu & olfactu repetiisse. VII. Nugæ Astrologorum & medicorum præsagia inde repetentium. VIII. Exercitationes ex veteribus; frictiones, balnea frigida. IX ARISTOTELEM anatomes humanæ non fuisse ignarum, sed eam ad arcendos morbos nihil facere. X. Neque MARCELLUM empiricum fuisse, neque SCRIBONIUM, cæterum XI, empiricos insignes viros fuisse, sibique nomen empirici honori esse. Methodicorum placita cum dogmaticis comparat. XII. Aliqua de rogo JACHINI & HIPPOCRATIS, cui fidem adhibet. XIII. Historia typorum in morbis & generalium & partialium. Bella de latere in quo vena secetur ab ARCHIGENE profecta.

XIV. Philosophorum opiniones medicæ. Veterum de pulsuum differentiis opiniones. XV. ASCLEPIADIS placita, ARCHIGENIS, ARETÆI, POSSIDONII. XVI. GALENI placita. XVII. Arabum, etiam FERNELII. XVIII. Ægyptiorum & Brachmanum placita, & medicamenta. Siamensium conculcatio medica De Chinensium medicina fusissime. XIX. PARACELSI placita, XX, & chemicorum nuperorum. SEVERINI oleum ex opio sudorificum. HELMONTII præcepta. XXI. Nuperi, CAMPANELLA & FLUDD qui morbos a malis angelis derivant: ejus thermometrum pulsusque musici. XXIII. TACHENIUS, auctor criminationis acidi, tamquam omnium morborum causæ. XXIV SYLVII & WILLISII fervores. XXV Secta mechanica in qua diversissima diversorum scriptorum placita commiscet, huic potissimum sectæ infensus. ANDRYI placita & STAHLII. XXVI. Diss. de Nepenthe quod sit verum opium ex incisis capitibus

capitibus papaveris ſtillans: ad nos merum meconium adferri: alia opiata. Neque cum CLERICO, neque cum FREINDIO hunc laborem comparaveris.

JACOBUS SINIBALDUS BENEDICTI F. Archiater.

EJ. *Apollo bifrons medicas diſputationes promiſcuas exponens.* Romæ 1690. 4. *. Alterum volumen non vidi. Nuperorum inventa cum veterum placitis comparat, conciliat & modeſte de utriſque judicat. Tituli ſunt & breves diſputationes. Femina nephritica a ſpiritu ſalis (diuretico) deterius habuit. Sanguinis ſputum ſæpe ſe adtenuantibus ſanaſſe; in aëre frigido & ſubtiliſſimo ſe ipſum hæmoptoicum convaluiſſe & alios. Anaſarcam & aſciten hydropem etiam ex ſanguinis abundantia naſci & venæ ſectione ſanari: tympaniten medicamentis refrigerantibus. Veſicatoriorum uſum Græcos ignoraſſe; in acutis, malignis febribus ſpuriis non convenire, in veris utique, etſi objici poſſit, criticis ea evacuationibus obeſſe, & ſanguinem alioquin ſolutum magis diſſolvere. In febribus cum humorum coagulatione utilia eſſe, tum in delirio comatoſo, in ſopore. Cæterum diſſertationum tituli ſunt; Acidi virtutes contrariæ, de purgantibus, de ictero, de ſanguinis ſputo, de victu ſudantium, de hydrope. Inter *problemata* auctori propoſita; unde urinæ profluvium in diabete? Num lambitiva in trachæam ſubeant? An excedens lætitia ſaluti proficua ſit? Inter diſſertationes de ſignaturis plantarum. Inter orationes de abuſu veſicantium; Italica BERGAMINI epiſtola ad SINIBALDUM num dulcia adverſus vermes conveniant, quod negat.

EJUSD. nunc protomedici *parva methodus medendi. Animadverſiones practicæ.* Rom. 1707. 8. *. Madrit 1751. fol. Rom. 1757. 8 curante ANT. DE BELLOS. Chemica Galenicis addit. Multas tradit proprias animadverſiones & curationes Feminam viribus fractam, cui pulſus minimus erat & ſpiritus difficilis, quæ pro moribunda habebatur, adgnovit ex ſolo vitio primarum viarum laborare, eo indicio, quod non videretur ulla tantæ debilitatis digna cauſa præceſſiſſe. Radicis chinæ particulas duras non debere in medicinam recipi. Cum virgo inter ſanguinis miſſionem nunquam non animo linqueretur, dato jure carnis cum pane effecit ne deficeret. In pleuritide venam lateris adfecti ſecandam Nulla fere niſi liquida medicamenta ſudorem ciere. Gummata oſſium in femina reſolvit, moto in hypocauſto ſudore, dum largiore alimento vires ſuſtentabat. Veſicantia non convenire, niſi in febribus quæ ſint cum coagulo. Cum puer præ debilitate dentire non valeret, clauſit fonticulum; ita vires recuperavit puſio, ut ambularet & dentiret. Octodecim congii unam poſt paracenteſim emiſſi & tamen felix etiam repetita perforatio. Contra balnea febricitantium veteribus familiaria. In arthritide ſulfurea medicamenta utilia. Prognoſtica. Romæ frequentes febres malignæ, in quibus venæ ſectio non convenit. Convaleſcentibus facile a prima pectinatione febrem redire. In ſomnolentia purgantia, ſic ad parotides. Epilepſiæ acria & calida non convenire, ſed aquam utique croci metallorum,

metallorum. In hæmoptoe ſiccantia. Lenteſcentiam ex nimia ſiccitate natam humectantibus ſublatam fuiſſe. Rheum veterum ad adſtringentia medicamenta pertinuiſſe. Rhabarbarum dyſenteriæ non convenire. In eryſipelate ſanguinem mitti debere. Dari omnino anevryſma verum in quo arteria integra ſit, & diutiſſime tolerari poſſe. Non placet noſtro lamina plumbea id premere, aut venam ſecare: balneum laudat & emollientia. Iterum in hydrope venæ ſectio feliciter repetita, cum una plethora in muliere adeſſet.

FRANC. BERNH. FRANKE, profeſſor Kilonienſis, *de catarrho*. Altdorf. 1690. 4.

EJ. *de venæ ſectione indicantibus*. Kiel 1701. 4. BURKH.

EJ. *de ſumma theoriæ medicæ ad morborum curationem recte inſtituendam neceſſitate diſſertatio auſpicalis*. ib. 1694. 8. *. Errores a defectu theoriæ orti. Spiritum baccarum ſambuci, cui incomparabilis tribuitur efficacia, omnino vim omnem ſpecificam per fermentationem depoſuiſſe. Tincturam tartari vim ſuam habere ab oleoſis particulis ſpiritus vini cum tantillo ſalis tartari, ſed debile omnino auxilium eſſe. Neque in auro potabili ullam eſſe vim ſalutarem. Doſes ſæpe nimis parcas præſcribi.

DIDACI MATARALII, *de proliferæ eclipſis effectibus, deque eorum curatione duabus controverſiis locupletata*. Neapoli 1690. 4. MONG.

CAVALLINI *Roma peſte liberata*. Rom. 1690. 8.

J. REGII, *Oratio funebris in obitum* PHILIPPI MATTHÆI *junioris*. Franeker 1690. fol.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS, *Theriaca cæleſtis, Confectio alkermes, præſidente Senatorum biga, præſentibus Coll. med. Decano, ſenioribus &c.* MATTHIAS ROESER *diſpenſavit*. 1690. fol. WILLER.

J. GOAD, *Aſtrometeorologia ſana*. . . . 1690. 4.

THOMÆ POPEBLOUNT, *Cenſura celebrium auctorum*. Londin. 1690. fol. *. Ab omni retro antiquitate habet vitas virorum ſua eruditione celebrium, etiam medicorum. Hæ vitæ centones ſunt collecti ex variis ſcriptoribus, inque continuam hiſtoriam adaptati.

§. DCCCCXXIII. NUPERARUM LINGUARUM.

J. HENR. STARK, *de angina alba ſ. prunella, die weiſſe Bräune, oder der weiſſe Anſatz*. Regenſpurg 1690. 4. RIV.

V.

V. HOORN, medicus, incifor & obftetrix.

EJUS *Difp. inauguralis de partu difficili* eft. Leid. 1690. 4 *.

EJ. *Swenska wäl öfwade Jord gummen &c.* Stockholm 1697. 8. &c. 1719. 8. *Editio fuecica tertia fiphra och Pua elles handbok för Barnamorskor aucta a* K. V. RIBBE. Stockh. 1778. 8. Artis obftetriciæ compendium.

Germanice, *die zwo wohlbelohnte Wehmütter Siphra und Phua*, *f.* compendium obftetriciæ artis. Leipz. und Stockholm 1747. 8. Stockh. 1716. 4. 1743. 4. edit. 8va Lipf. 1786. 8. & *propriis adnotationibus aucta* a VICTORINA KALTENBEINERINN. Lucern 1777. 8. BR.

Belgice, Amfterdam 1753. 8. Pleraque chirurgica funt. Aliqua tamen pari jure ad artem medicam retuleris; caput de hæmorrhagia uteri quam quidem folutæ parti placentæ & ab utero avulfæ tribuit dum reliqua fecunda ad uterum firme fedet. Convulfiones puerperæ. Secundæ folutio, quam perito homini facilem effe putat & tutam.

EJ. *Det andra bref wharuti det uti forra Brefwet oafgiördet twifwels målet om corruption kan komma ett döfödt barns lunga at flytta aldeles förkaftas.* Stockh. 1720. 8. *. In anatomicis recenfuimus: hic autem inquirit quare homo vivus in aquas projectus natet, mortuus idem fundum petat, a morte vero poft aliquot dies iterum enatet.

In *prælectione anatomes publicæ.* Upfal. 1709. 8. *. fatetur non aliud fe fignum noffe fœtus mortui, præter putredinem.

JUSTINEN SIEGMUNDIN gebohrne DIETRICHIN, *kön. Preuff. Hofwehmutter.* Berlin 1690. 8. 1723. 4. Femina minime inficeta. Encheirefes quidem potiffimum docet quibus egemus, ut difficilis partus expediatur. In capite 8. medicamenta aliqua fuadet ad partum difficilem, ad hæmorrhagiam. Excufat fe in fecunda præfatione, quod remediis domefticis nonnullis ufa fit.

CONRAD HORLACHER, Helmontianus Thrafo.

EJ. *von den Steckflüffen.* Nürnberg 1691. 8.

EJ. *Beweiß daß die eingeführten Meinungen von den catarrhis nicht beffern Grund als alte Weibermährlein haben.* ib. 1691. 8.

EJ. *Methodus urinofcopiæ perfacilis.* Ulm. 1691. 12. PL.

EJ. *höchft fchädliche Wirkung des aderlaffens und purgirens.* ib. 1691. 8.

EJ. *allgemeine Schatzkammer neu und oft bewährter, hübfch und einfacher Arzneyen* D. MICHAELIS. ib. 1694. 8.

EJ.

EJ. *Allgemeine Eröfnung der unschmerzlichen und nicht gefährlichen Cur der Brüche ohne das Bruchschneiden.* Ulm 1695. 8. *. Encheireses receptas crudeles esse: se multos sanasse arcano ex colcothare recte præparato.

EJ. *Dreyfacher chirurgischer Wunderschatz in Heilung der Krebs, Kröpf und Nasengewächse.* Ulm 1697. 8.

EJ. *Paratum arcanum divinæ sapientiæ der Arzneyschatz, welcher erhellet in den Wundergeheimnissen der Medicin und der sichern Heilungsart sehr vieler gefährlichen Krankheiten.* Francf. 1699. 8.

EJ. *Verbesserung der jetzt üblichen Diæt oder Speise und Trankordnung.* Ulm 1701. 8.

NINORIGI SCHADGEHEMII *aufrichtig eröfnete Gedanken über den reformirten Apotheker Abrahami v. Gehema.* Freystatt 1690. 8. TR.

EJ. *Antwort auf Gehemæ injurioses scriptum des übel vertauschten reformirten Apothekers.* Freystatt 1690. 8.

G. O. F. *approbirte Land- und Feldapotheker, d. i. allerhand innerlich und äusserliche Krankheiten zu erkennen und zu curiren galenice oder hermetice und magice, nebst einem Anhang zu welcher Zeit die Wundkräuter sollen eingesammlet werden.* Francof. 1690. 12. RIV.

Auserlesene Arzneykünste von allen des menschlichen Leibes Zufälle, Gebrechen und Krankheiten verwahrt durch PAUL MUNCER. Francf. 1690. 8.

CHRISTPH HENR. RUELEN *von Nieren und Blasenstein auch Podagra.* Stargard 1690. 4. VATER.

WAHRMUNDTS *unpartheyische Discurs und Vorstellung dreyer Fragen vom Schräpfen.* 1690. 8.

Schrift und naturmässige Bedenken über die Begräbnisse der abgestorbnen, welche man in die Kirchen und Bethäuser zu begraben pfleget. Francf 1690. 8.

L. S. M. D. *Medicinalecollegien.* Amsterdam 1690 8.

Gasthuys en consultations. Amsterdam 1690. 8. LAMBERGEN.

GERARD SERMES *Kortbondige verklaaring van de gezonde en ongezonde Stand des Menschen, des selfe oorzaaken en geneting.* Amsterdam 1690. 8. LAMB.

JACOB RÔMAN *Brief aan Jac.* LE MORT *Kortelyk* &c.

JOUBERT M. D. *Justification des anciens, où l'on fait voir qu'ils ont su ce que les*

les modernes nous debitent en médecine comme des nouvelles decouvertes. Paris 1690. 12. *. Circuitum nempe sanguinis, fetum per os ali, lac ex chylo nasci, ductus salivales, glandulas intestinales, glandulam pinealem non ignorasse.

DANIEL TAUVRY *Pratique des maladies aiguës qui dépendent de la fermentation des liqueurs.* Paris 1690. 12. 2 vol. 1707. 12. 2 vol. 1713. 12. 2 vol. BUR.

EJ. *Traité des medicamens, & de la manière de s'en servir, avec les formules de la composition des medicamens.* Paris 1690. 12. 2 vol. HOTTON. Anglice 1700. 8. OSB. Multus est in theoria operationis medicamentorum. Veras earum vires persuadetur chemica analysi innotescere. Classes virium medicatarum proponit; secundum eas medicamenta.

In *Hist. de l'Academie* 1700. omnium in corpore humano ossium emollitio.

EJ. *Pratique des maladies chroniques ou habituelles.* Paris 1712. 12. BUR.

JOSEPH DE LA CHARRIERE *Chirurgus Sabaudus*; *Tr. des opérations de chirurgie.* Paris 1690 12, & alias, (vide *Bibl. Chir.* p. 497.). Belgice, vertente DANIEL SCHLICHTING, Amsterdam 1734. 8 *. Morbi interni & eorum theoria admista, ut hydrops, ejus symptomata, etiam febris: medicamenta diuretica. Calculi generatio & theoria. Pleuritis & peripneumonia occasione empyematis. Cataracta. Cucurbitæ. Hirudines. Cæterum homo theoriæ acidæ & viscidæ addictus.

M. *** *Reponse à la dissertation sur la goutte.* Paris 1690. 12. FALC.

DE RHODEZ *sur les eaux minérales artificielles.* Lyon 1690. 12. RAST.

EJ. *Lettre sur la possession de Marie Violet.* Lyon 1691. 12. RAST.

FABRICIUS PARAVICINUS. Ejus est *La regola del vivere, lettere alla sua figliola.* Milano 1690. 8. MANGET.

EJ. *Abuso de' medici nel medicare gli absenti infermi.* Milano 1694. 4. QUADR.

EJ. *Sollievo dell' arte caduto.* Milano 16 . . 8.

BARTHOL. STEPHANI *l'arte di ben cucinare.* Venez. 1690. 12. FALC.

HIERONYMI SORIANI *Methodo de curare las enfermidades de los ninnos.* Zaragoſſa 1690. 8. & 1709.

EMANUEL DE PORRAS *Medulla de chirurgia.* Madrid. 1690. 4.

§. DCCCCXXIV. Disputationes.

Fridericus Wyntott, *de doloribus in genere.* Leid. 1690. 4. Riv.

Gellius Wybrandt, *Diss. continens methodum circa praxin observandam.* ib. 1690. 4. Riv.

Theod. Wilh. Gartweiler, *de bile atra.* ib. 1690. 4.

Gideon Harvei, *de febre ardente.* ib. 1690. 4. *.

J. Henr. Panring, *de gangræna & sphacelo.* ib. 1690. 4.

Jacob van de Peugs, *de ictero.* ib. 1690. 4. *.

Jacob Borselaar, *de aphthis.* ib. 1690. 4. *.

R. Dycker, *de apoplexia.* ib. 1690. 4.

Johannes Amende, *Diss. physico-medicæ inaugurales.* ib. 1690. 4. *.

Georg. Daniel Engering, *de lithotomia renum & vesicæ.* Traject. 1690. 4. *.

Nicholets Paunciforte, *de vesicæ & renum calculo.* ib. 1690. 4.

J. Philip. Motz, *de calculo humano.* ib. 1690. 4. *. Theoria de generatione calculi.

J. G. Steigerthal, *de medicamentorum noxis.* ib. 1690. 4. *. Primus acidulas lacte temperatas bibere suasit.

Richard Huntley, *de scorbuto.* ib. 1690. 4. *.

J. Lundelius, *de vipera ejusque morsu.* ib. 1690. 4.

J. Georg Goltz, *de hæmoptysi.* Regiomont. 1690. 4. Riv.

Ej. *de cohlera.* ib. 1691. 4.

L. G. Meisner, *de auditu ejusque vitiis.* Prag. 1690. 4.

J. Georg a Bergen, professor Francofurtensis ad Viadrum (*).

Ej.

(*) Hic reperi locum vacuum destinatum sine dubio aliquibus hujus auctoris dissertationibus ab a. 1690 ad 1706. editis, sed quarum ne vestigium quidem in Msto. invenire potui. Vicat. Nusquam scripta ab eo invenio priora quam diss. *de aëris per pulmones in cor sinistrum transitu* Francof. 1700. 4. Br.

Ej. *de morum & morborum transplantatione.* Francof. 1706. 4.

Ej. *de scorphulis.* ib. 1710. 4. *.

Ej. *de bile icteri causa ficta.* ib. 1710. 4. *.

Ej. *de plethora complicata cum cacochymia.* ib. 1710. 4. Hæn.

Ej. *de insomniis secundum & præter naturam.* ib. 1711. 4. Hæn.

Ej. *de hæmoptysi.* ib. 1711. 4. *.

Ej. *de gangræna & sphacelo.* ib. 1711. Pl. Br.

Ej. & Godof. Gerber, *de conditura mortuorum, von Salbung der Todten.* ib. 1712. Heft. Br.

Ej. & Auct. Feller, *de scorbuto.* ib. 1713. 4. *.

Ej. *an in paroxysmo syncoptico venam secare liceat.* ib. 1714. 4. *.

Ej. & Auctoris J. Georg Wagner, *de liquore acido polychresto aceto.* ib. 1714. 4. *.

Ej. *de vagitu uterino.* ib. 1714. 4. Heft. Br.

Ej. & A. Malcolm, *de parotidibus.* ib. 1715. 4. *.

Ej. & Auct. Kemler, *de purpura.* ib. 1716. 4. *.

Ej. *de hydrope anasarca.* ib. 1716. 4. *.

Ej. *de potu aquæ salubri & noxio.* ib. 1718. 4.

Ej. & Auct. Gerich, *de vertigine ex ventriculo.* ib. 1719. 4. *.

Ej. *de hepatite.* ib. 1721. 4. *.

Ej. *de diarrhœa puerperarum.* ib. 1721. 4. *.

Ej. *de vi deleteria fumi cinnabaris antimonii.* ib. 1725. 4. *.

Ej. *de venæ sectionis usu in senibus.* ib. 1726. 4. *.

Ej. *de atrophia infantum ex lacte corrupto.* ib. 1728. 4. *.

Ej. *de inversione uteri.* ib. 1732. 4. Heft. Br.

Ej. & Horst, *de aphthis.* ib. 1733. 4. Hæn.

Ej. & Auct. PRÆTORII, *de febribus puerperarum.* ib. 1733. 4. *.

Ej. *de temperamentis.* ib. 1737.

J. WOLFG. HELBICH, *de sonitu & tinnitu aurium.* Altdorf. 1690. 4. *.

ERDMAN KUPITZ, *de fluore albo.* ib. 1690. 4. BURKH.

ADOLPH CHRISTPH BENZ, *de pituita vitrea.* ib. 1690. 4. PL.

FRIDERIC. JAC. BRUNO, *de catarrho suffocativo.* ib. 1690. 4. HÆN.

J. MARTIN ARNOLD, *de dysenteria.* ib. 1690. 4. *.

J. LUD. APINUS, postea professor in ea academia.

Ej. *de syncope.* ib. 1690. 4. PL. & in *collectione.*

Ej. *febris epidemicæ* a. 1694 & 1695. *in Noricæ ditionis oppido* Herrsbrück *deprehensæ, tandemque petechialis redditæ historica relatio &c.* Nurnb. & Schwab. 1697. 8. TR. Hypothesis est sub viscere latuisse acrius sal volatile ex alcali & acido mistum: cum effluviis exhalans ortum fuisse a pluviis uberrimis autumnalibus: robustioribus in principio pepercisse: accessisse postea petechias. Dedisse se post primas vias repurgatas alexipharmaca & sudorifera, & corticem peruvianum, etiam cum petechiis majori dosi utilem.

Ej. *Programma ad orationem suam auspicalem de περιεργια Hippocratica.* Altdorf 1702. fol. & in fasciculo quem statim dicam.

Ej. *Fasciculus dissertationum academicarum, cui præmittitur oratio inauguralis.* ib. 1718. 8. *.

Disputationes sunt & orationes *de origine diversitatis temperamentorum in homine. De principio vitali* quinque disputationes. RIVINO addictus admittit spiritum medicum s. animam sensitivam, igneam, lucidam, diversam ab immortali mente, cui vero actiones vitales & naturales subjectæ sint, verum archæum HELMONTIANUM.

Ej. *Æolus microcosmo commodans & incommodans, s. de flatibus.* Exempla flatuum de utero prodeuntium, nullo cum valetudinis detrimento. Flatuum ex natura aëris dependentia.

Ad Historiam operum STAHLIANORUM Gœlzianam varia contulit, recensiones & refutationes. Animam a STAHLIO in exsilium actam passim revocat. Rigorem STAHLIUS naturæ conatui favere: ubicunque noster dissentit. Mentem immortalem non esse principium vitale confirmat. Non a motu tonico sanguinem promoveri. Alia.

In

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* III. *Obs.* 69. Ischuria pueruli soluta pediculo in urethram dimisso.

Dec. III. *Ann.* V. *Obs.* 116. Virgo maniaca & furiosa cum anxietatibus præcordiorum, dato extracto hellebori nigri cum tartaro emetico restituta hactenus, sed recidivam mali passa.

Obs. 117. A scabie repercussa dirum asthma, indutis tibialibus scabie infectis, malo in cutem revocato, sanatum.

Ann. IX. X. *Obs.* 179. Febris acuta: pus ut videbatur cum sputis rejectum: sic per intestina cum torminibus tunicæque villosæ laciniis, tamen sanata balsamicis.

Obs. 180. Spinam bifidam valde analogam esse hydrocephalo. Ejus mali exemplum; vertebræ lumbares apertæ; involucrum medullæ spinalis peramplum.

Obs. 181. Hydrocephalus in infante medicamentis aromaticis curatus.

Just. Frid. Dillenius, *de pulsu.* Giess. 1690. 4. Pl.

In E. N. C. *Ann.* VII. VIII. *Obs.* 161. In cadavere infanticidæ macilentæ pulmo atris sanguineis grumis hinc inde obsitus.

Obs. 167. Otalgia gravissima levata cataplasmate ex mollientibus vulgo notis cum mica panis coctis.

Obs. 169. Febris hectica cum icterica facie & pene Hippocratica sanata martialibus & antiscorbuticis mitioribus.

Obs. 170. A casu ab alto aphonia, post eam febris: majora mala sollicita curatione occupata.

Obs. 171. Ex philtro epilepsia, sanata salivæ per hydrargyrum excitato fluxu.

Dec. III. *Ann.* IX. X. *Obs.* 238. Catalepsis ante mortem cum palpitatione cordis.

Obs. 239. In ascitico mesenterium plenum hydatidibus. Alter testiculus in abdomine latens.

Obs. 240. In rachitico hepar magnum, sic pulmo.

Obs. 241. In cachectico peripneumonia exstincto hepar scirrhosum duodecim librarum, nulla bilis in vesicula: lien etiam duarum librarum cum dimidia: pulmones scirrhosi, gangrænosi.

Obs. 243. Loco cæci intestini tuberculi pure pleni. Pancreas in membranarum speciem

ſpeciem extenuatum. In meſenterii tuberculis puris ſimilis liquor: pulmones pleni tuberculorum ſteatomaticorum & vomicarum putridarum: in dura matre oſſiculum. In phthiſico.

Obſ. 245. Sanguis etiam biennibus aliiſque teneris infantibus utiliter miſſus.

Obſ. 246. Colica a calculis veſiculæ felleæ.

Obſ. 247. A ſectione venæ baſilicæ (anno ut videtur tertio) paralyſis digiti medii & tertii.

Obſ. 248. In hydrope hepar quaſi ſcirrhoſum, pulmones gangrænoſi, purulenti.

Obſ. 249. In febre lenta ſubacidis, martialibus, antiſcorbuticis malum ſanatum.

Car. Caffæ, diæta ſtudioſi nobilis. Ital. Lat. gallic. Jen. 1690. 4. Pl.

J. Hadrianus Slevogt, profeſſor Jenenſis, librum quidem nullum, plurimas vero diſputationes ſcripſit, quarum multæ utiles ſunt.

Primam ejus diſputationem reperio Jen. a. 1690. *de guſtu.*

Ej. *de affectibus animi.* ib. 1694. 4. He.

Ej. *de torminibus infantum.* ib. 1695. 4. He.

Ej. *de antihectico* Poterii *progr.* ib. 1695. 4. *. Viribus ejus medicamenti antihecticis non valde confidit.

Ej. *caries cranii memorabili exemplo & medica ἐξηγήσει tractata.* ib. 1695. 4. Heft. Br.

Ej. *Nucem Methel Avicennæ eſſe Daturam modernorum.* ib. 1695. 4. Heft. Br.

Ej. *de epilepſia infantili.* ib. 1696. 4. He.

Ej. *de fermentationibus microcoſmicis.* ib. 1696. 4. He.

Ej. *de fonticulo ſuturæ coronalis inſigni vitiorum memoriæ remedio.* ib. 1696. 4. He.

Ej. *ægra ex lochiorum retentione graviter decumbens.* ib. 1697. 4. He.

Ej. *de cachexia.* ib. 1697. 4. He.

Ej. *Ligaturas artuum antiquum, neceſſarium, mite atque tutum hæmorrhagiarum eſſe remedium.* ib. 1697. 4. *.

Ej. *quam modeste medici fumos vendere solent.* Jen. 1697. 4. He.

Ej. *de paracentesi thoracis & abdominis.* ib. 1697. 4. He.

Ej. *de scarifatione, remedio hydropicorum paracentesios succedaneo.* ib. 1697. 4. He.

Ej. *de publicis utriusque Americæ sudatoriis.* ib. 1697. 4. Heft. Br.

Ej. *de sudoribus.* ib. 1697. 4. He.

Ej. *de ambustione ejusque remediis.* ib. 1698. Br.

Ej. *de lapide Bezoar.* ib. 1698. 4. Heft. Br.

Ej. *de crepatura viscerum.* ib. 1699. 4. Hæn.

Ej. *ronchus infantis.* ib. 1699. 4. *. Morbi propria historia.

Ej. *ægra lochiorum fluxu nimio & hæmorrhagia uteri laborans.* ib. 1699. 4. He.

Ej. *de polypodio.* ib. 1699. 4. Br.

Ej. *Puella variolis malignis laborans.* ib. 1699. 4. He.

Ej. *Femina mola laborans.* ib. 1700. 4. *. Cum historia mali.

Ej. *de partu difficili & perinæo inde rupto.* ib. 1700. 4. Heft. Br.

Ej. *de acceptionibus medicis s. permissione prohibitorum & prohibitione permissorum.* ib. 1700 4. He.

Ej. *de natura morborum per morbos curatrice.* ib. 1700. 4. He.

Ej. *de natura morborum effectrice.* ib. 1700. 4. Heft. Br.

Ej. *de utero per sarcoma ex corpore protracto postmodum resecto.* ib. 1707. 4. Heft. Br.

Ej. *de phthisi medicorum opprobrio.* ib. 1700. 4. He.

Ej. *puerpera suffocationis hypochondriaco hystericæ periculo exposita.* ib. 1701. 4. He.

Ej. *de utero & suffocatione uterina epicrisis.* ib. 1701. 4. He.

Ej *de sudoriferis.* ib. 1702. 4. He.

Ej. *dolorum partus spuriorum cum veris collatio.* ib. 1702. 4. Heft. Br.

Ej.

Ej. *dolorum partus verorum cum spuriis collatio.* ib. 1703. 4. He.

Ej. *de Acmella Ceylanica fluoris albi remedio.* ib. 1703. 4. He.

Ej. *Matrona nobilis fluore albo laborans.* ib. 1703. 4. He.

Ej. *de effluviorum efficacia.* ib. 1704. 4. *.

Ej. *de sympathetica morborum curatione mediante urina.* ib. 1704. 4. *. Formula remedii.

Ej. *de gonorrhœa virulenta cum chorda.* ib. 1704. 4. *.

Ej. *ægra perfecta paralysi laborans.* ib. 1704. 4. He.

Ej. *ægra retentione secundinarum laborans.* ib. 1704. 4. He.

Ej. *de cholera humida siccam excipiente.* ib. 1704. 4. He.

Ej. *an crus paralyticum citius restituatur quam brachium?* ib. 1704. 4. He.

Ej. *femina chlorosi sive cachexia muliebri laborans.* ib. 1704. 4. He.

Ej. *de singularibus quibusquam partus impedimentis.* ib. 1704. 4. Heft. Br.

Ej. *partus naturalis cum præternaturali comparatus.* ib. 1705. 4. He.

Ej. *partus retardati noxæ.* ib. 1705. 4. He.

Ej. *de aphthis.* ib. 1706. 4. He.

Ej. *caloris sine febre excedentis consideratio.* ib. 1706. 4. He.

Ej. *pavores puellæ morbo complicato laborantis.* ib. 1706. 4. He.

Ej. *de Urticis.* ib. 1707. 4. Heft. Br.

Ej. *de eo quod vulgo dicitur*, wie man isset so arbeitet man auch. ib. 1707. 4. He.

Ej. *de incontinentia urinæ.* ib. 1707. 4. *.

Ej. *de autocheiria medica in genere.* ib. 1707. 4. He.

Ej. *de cauteriis.* ib. 1707. 4. He.

Ej. *de clyssis mineralibus.* ib. 1708. 4. Heft. Br.

Ej. *vomicæ pulmonum & vicinarum glandularum læta & tristia exempla.* ib. 1708. 4. *. Historiæ morborum. A contusione dolor obtusus, anxietas; pulsus

pulsus celerrimus, in pectore vomica duodecim libris puris plena. A lapsu tussis cruenta subito funesta. A contusione tumor suffocans felici eventu apertus. A nimio nixu tussis purulenta, ejecto pure & membranæ frusto sanata. Calculi pulmonales &c. Bona disputatio (*).

Ej. *autocheiriæ medicæ specimina.* ib. 1708. 4. Tr.

Ej. *de cauteriis.* ib. 1708. Br.

Ej. *theses ex universa medicina.* ib. 1709. 4. He.

Ej. *de pyrethro.* ib. 1709. 4. Heft. Br.

Ej. *de atretis.* ib. 1709. 4. Heft. Br.

Ej. *Magnesia alba novum & innoxium purgans, polychrestumque remedium.* ib. 1710. 4. He.

Ej. *num maturus fetus servandæ matris causa occidendus, aut abortus promovendus.* ib. 1710. 4. He.

Ej. *per partum illegitimum abortum matris vitam subinde conservandam esse.* ib. 1710. 4. He.

Ej. *de* M. T. Ciceronis *vomitu ακρατου χολης.* ib. 1710. 4. Tr.

Ej. *menses gravidarum fetui innoxii.* ib. 1711. 4. He.

Ej. *Spadon* Hippocratis. ib. 1712. 4. *. Interpretationes hujus vocis quæ exstant refutat.

Ej. *galanterie Krankheit oder Modefieber.* ib. 1712. 4. He.

Ej. *de remediis quibusdam futilibus & ineptis.* ib. 1712. 4. He.

Ej. *de arthritide ejusque remedio saccharo lactis.* ib. 1712. 4. He.

Ej. Σπαδιον Hippocratis. ib. 1712. 4. Heft. Br.

Ej. *Centaurii minoris commendatio per exempla.* ib. 1713. 4. He.

Ej. *disp. variolarum hactenus in cives nostros grassantium malignitas ex carie ossium ab iis excitata per exempla demonstratur.* ib. 1713. 4. He.

Ej. *æger febre continua laborans.* ib. 1714. 4. He.

(*) Reperitur in Collectionis Hallerianæ Tomo II. p. 309.

Ej. *historia equi lapidicaci.* ib. 1714. 4. He.

Ej. *de molæ vita.* ib. 1714. 4. He.

Ej. *de natura sanitatis destructrice.* ib. 1715. 4. He.

Ej. *de natura sanitatis solenti conservatrice.* ib. 1715. 4. He.

Ej. *de tumoribus artuum fungosis.* ib. 1715. 4. He.

Ej. *progr. de virtute hyoscyami cathartica.* ib. 1715. 4. *; cum *disp. de hyoscyamo.* Eam sibi experimentis cognitam fuisse testatur. Ego quidem in extracto nullam expertus sum, eam quam maxime cuperem. Et oleum quidem proprie alvum stimulasse potuit.

Ej. *de Lino sylvestri cathartico Anglorum.* ib. 1715. Heft. Br.

Ej. *de Ruta.* ib. 1715. 4. Heft. Br.

Ej. *facilis & certa diagnosis icteri calidi ob perpetuos hepatis cum ejus productione concursus denegatos.* ib. 1716. 4. He.

Ej. *ad scordii natalem locum caracterem & vires nonnulla pertinentia.* ib. 1716. 4. Heft. Br.

Ej. *de opobalsamo.* ib. 1717. 4. Hactenus huc referas.

Ej. *de balneis siccis.* ib. 1717. 4. Heft. Br.

Ej. *ὑπολεμματα quædam παραλειπομενα.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *Jenense vinum a nocentis calcis suspicione vindicatum.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de podagra ejusque curatione magnetica.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de cerussa.* ib. 1718. Heft. Br.

Ej. *Arsenici modesta excusatio.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de* Ευδυωρια *s. rectitudine partium.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de tumoribus tunicatis.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de momordica.* ib. 1719. 4. Heft. Br.

Ej. *de sulphure Goslariensi.* ib. 1717. 4. Heft. Br.

Ej. *de acquirenda & conservanda sobole.* ib. 1720. 4. *.

Sic

Sic *de scrophularia*. ib. 1720. 4. *. Ad hæmorrhoides varia forma utiliter se exhibuisse.

Ej. *de Gentiana*. ib. 1720. HEFT. BR.

Ej. *de adfectu tenesmode*. ib. 1721. 4. HE.

Ej. *de infelici hydropis saccati curatione*. ib. 1721. 4. HE.

Ej. *de cholera illegitima*. ib. 1721. 4. HEFT. BR.

Ej. *de plethora*. ib. 1721. 4. HE.

Ej. *de plethora & de eadem ejusque γνησιω remedio. &c.* ib. 1721. 4. HE.

Ej. *de mediis morbos explorandi naturalibus*. ib. 1721. 4. HEFT. BR.

Ej. *de Thea Romana & Hungarica s. Silesiaca aliisque ejus succedaneis*. ib. 1721. 4. HEFT. BR.

Ej. *de quibusdam explorationis morborum impedimentis*. ib. 1721. 4. HE.

FR. PIJART & ALEX. LITTRE, *Non sunt in remediis occultæ qualitates admittendæ*. Paris. 1690.

PET. MARAIS & LUD. DE VAUX, *E. dysentericis affectibus radix Brasiliensis*. ib. 1690.

CAR. CONTUGI & J. FR. FOYVAILLANT, *Non E. nocet cerebro tabacum*. ib. 1690.

MICH. DE HODENCQ & PHIL. CARON, *E. cujuslibet causa morbi non ex sex rebus non naturalibus*. ib. 1690.

PONT. MAURIN & PETR. JOH. BURETTE, *E. siccus aer humido salubrior*. ib. 1690.

FR. MARCARD & J. FR. FOY-VAILLANT, *E. noxia febricitantibus ova*. ib. 1690.

J. JAC. HAUSER, *de ischuria s. integra urinæ suppressione*. Basil. 1690. 4. alias 1696. 4. rectius ut puto.

SEBAST. HOEGGER, *de salivæ statu morboso*. ib. 1690. 4.

J. GE. OTTO, *de passione iliaca*. ib. 1690. 4.

§. DCCCCXXV. Diaria ad A. 1690.

In *Journal des ſavans* 1690. de femina in cujus ventriculo magnus calculus prodierit vicinarum lapicidinarum lapidibus ſimilis.

Drouin, febris lenta cum hæmorrhagia per os nareſque. In meſenterio glandulæ induratæ, in quibus gypſi ſpecies & calculi. Glandulæ conglobatæ mole auctæ. Pulmones, hepar, lien, renes pleni arenulis, ut totus puer eſſet quaſi lapicidina.

Bourdon, puella ſeptennis menſes habuerat fluentes: ei nunc puberi puſtulæ paſſim effloruerunt de quibus & de femore plurimum lac effluxit.

Theroude chirurgus, in ovario maſſa carnea infanti ſimilis, cui palpebræ, dentes, maſſamque cutis tegebat & longa plica capillorum. Eadem adnotatio reperitur in *Hiſt. de l'acad. des ſciences.*

In pictoris le Brun cadavere ductus cyſticus calculis plenus; inteſtina duodenum & colon vitiata.

Du Hamel, de hominibus hydropicis calore furni curatis. Germina roſarum in ſpiritu vini infuſa egregii balſami vulnerarii locum tenere.

In E. N. C. *Dec.* II. *Ann.* IX. Theodorus Christoph Krug, medicus Schmalcaldenſis.

Obſ. 67. Inteſtinum a lumbrico perforatum & ſanatum.

Ann. X. *Obſ.* 2. In febre tertiana pulſus & urina ut ſanis (quod incredibile). Sanata a præparato cortice peruviano.

Obſ. 3. Opio colicus dolor cum diarrhœa ſubito ſuppreſſus ut lochiis non noceretur. Sic in alio exemplo.

Dec. III. *Ann.* V. *Obſ.* 159. Serpens, ut putat, vomitu rejectus.

J. Christophorus Sturm contra Pauli de Minis libellum adverſus recentiorum ſtudia in appendice anni IX & X. reſpondit. Vix medici quidquam habet.

§. DCCCCXXVI. Elias Camerarius.

Eliæ Rudolphi f. Hunc profeſſorem Tubingenſem ab a. 1723 ad 1725. tum ſenem audivi adoleſcens, virum cautum, ſcepticum, ad difficultates movendas

vendas idoneum, hypotheſium & novarum opinionum oſorem, doctum potius quam clinicum.

Ej. numeroſæ ſunt diſputationes.

Ej. ſub præſidio patris *diſſ. de ſubſidiis pro arte medica ab antlia pneumatica petendis.* Tubing. 1691. 4. Putem Eliæ eſſe eo ipſo tempore experimenta phyſica facientis.

Ej. *An liceat medico pro ſalute matris abortum procurare?* Tubing. 1697. 4. R. Sam. Herzog medicus Bernenſis.

Ej. *Caſus ſalivationis ſine ſalivatione.* ib. 1711. 4.

Ej. *de podagra.* ib. 1716. 4. R. D. Hofmanno genero.

Ej. *bigæ hypotheſium* Leibnizianarum, *quarum prima eſt de peſte certo avertenda, altera de morte in exilium acta.* ib. 1721. 4.

Ej. *machinæ humanæ cum thermometro, barometro & hygrometro analogia.* ib. 1721. 4.

Ej. *de gemurſa Pliniana clavi pedis maligniori ſpecie.* 1722. 4. *. Chirurgici potius argumenti.

Ej. *de calculis in veſicula fellea repertis.* 1724. 4. *.

Ej. *Helminthologia intricata Clericanis Andryaniſque placitis illuſtrata.* ib. 1724. 4. *. Recenſio operum Clerici & Andryi cum notulis criticis.

Ej. *magici morbi hiſtoria attentius penſitata.* ib. 1724. 4. *.

Ej. & Fabri *miſcellaneæ theſes medico chirurgicæ.* ib. 1724. 4.

Ej. *de venenorum indole ac dijudicatione diſquiſitio extemporalis.* R. J. F. Gmelin. ib. 1725. 4. *.

Ej. *de machinæ humanæ vitiis earumque cauſis dignoſcendis atque emendandis.* ib. 1725. 4. He.

Ej. *de machinæ humanæ vitiis ad caput potiſſimum relatis diſſ.* II. ib. 1726. 4. Heft.

Ej. *de machinæ humanæ vitiis præcordia adfligentibus. diſſ.* III. ib. 1726. 4. He.

Ej. *de machinæ humanæ vitiis ventriculum maxime atque inteſtina adfligentibus diſſ.* IV. ib. 1726. 4. He.

Ej.

EJ. *de machinæ humanæ vitiis ad imum ventrem relatis atque ejus maxime viscera adfligentibus diss.* VI. 1727. 4. HE.

EJ. *de machinæ humanæ vitiis urinæ vias & vicinias illarum adfligentibus diss.* VI. ib. 1733. 4. *.

Generalia tantum in his VI. dissertationibus tradit auctor.

EJ. *Semologia s. discursus medico physicus de betula.* ib. 1727. 4.

EJ. *de hydrope uteri* 1729. 4. BURKH.

EJ. *historia mortui amici apparentis, medicis illustrata notis.* ib. 1729. 4.

EJ. *temerarii circa magica judicii exemplum.* 1729. 4. HE.

EJ. *medicæ quædam adnotationes ad Thomasianam disputationem de præsumtione furoris atque dementiæ.* ib. 1730. 4.

EJ. *specimina quædam ejus quod in morbis divinum est abditumque.* ib. 1730. 4.

EJ. *de medicinæ deprædatione per philosophiam.* 1731. 4.

EJ. *de medicis iisque innumeris pro exsistentia ac providentia* DEI *argumentis.* 1731. 4. BURKH.

EJ. *de nequitia febrium.* 1732. 4. HE.

EJ. *de cauta miraculorum in medico foro dijudicatione.* 1733. 4. HAEN.

Sed etiam libros aliquos reliquit.

EJ. *Dissertationes tres: I. de spirituum animalium statu naturali & præternaturali. II. Spiritus* BOYLEI *fumantis naturam exhibens, obviaque circa ipsum phænomena. III. Usus & abusus potuum theæ & coffeæ in his regionibus.* Tubing. 1694. 8. *. Ultima harum disputationum potissimum ad nos facit, erudite scripta. Calidi potus effectus, abusus: vis ventriculo illata: noxa in morbis hypochondriacis & cachecticis. De œnopotis & zythopotis aliqua. Hunc illumve potum pro diversitate regionis convenire.

EJ. *Dissertationes Taurinenses epistolicæ* XX. *physico-medicæ ad* ILL. *Germaniæ & Italiæ medicos.* Tubing 1712. 8. *. Taurini scriptæ cum noster principem Wirtembergicum comitaretur, ad nova inventa novasque opiniones, quibus erat infensior. Passim morbos rariores adtigit. A magicis nonnullis incipit, quos credit vere magicos esse. Sic epilepsia a saga excitata ex fide propriæ reæ (inter tormenta) confessionis. Alia epileptica cujus se testem dat, & quæ fila, crines, plumas vomuerat. In tertia ventre vola percusso quasi

quasi robustissimi viri sonum ipse audivit. Alia quæ ingentes massas per alvum reddiderit nucleorum cerasorum, sed deinde pannos varie coloratos, tænias ex crine contextas. Alia. De MISTICHELLI setu humano Fetus sexto mense editus exiguus, ovo inclusus, vivus tamen per 40 Minuta ut vino tactus pulsus vividior emicaret. Viperæ morsus in cane, in ipsius CAMERARII experimento nihil valde nocuit, ut etiam Neapoli & Romæ morsus innoxius sit.

In MEADIUM *de venenis*, LANCISIUM *de subitaneis mortibus*. Hydrophobia sero & demum per terrorem erumpens. *De lue venerea disp.* VII. Pro saliva sanguis erumpens. A fumo hydrargyri nullus salivæ fluxus. De cataractæ sede in lente crystallina. Catalepsis ejusque exempla. ANTONII DEIDIER adnotationes de nonnullis ut a deo percitis. Proprium ELIÆ experimentum per convulsiones & epilepticos insultus. Placidus erat catochus, respiratio libera, corpus flexile; sed ad omnes stimulos insensilis juvenis. Surdus erat. Redeuntes convulsiones funestæ fuerunt. Aliud exemplum I. B. GASTALDO communicatum, ut artus eum situm retinerent in quem flecteres. VIEUSSENIUS in cadavere duas glandulas reperit ad utrumque latus sinus primi, pisi mole. Aliud exemplum catochi cum convulsione & tetano misti. Febres malignæ verminosæ. Pedemontanæ. Porro de vermibus intra corpus humanum nidulantibus. Febres castrenses Tauricæ, etiam cum petechiis: continuæ; remittentes; intermittentes, semper malignæ: symptomata varia alios imitantia morbos. Exempla œdematum scroti gummi ammoniaco discussorum aliisque medicamentis. Tumor epigastricus cum febre frequens, etiam colici dolores & pleuriticorum similes, etiam cum crusta pleuritica in sanguine; sed vermes frequentiores.

EJ. *Anmerkungen von ansteckenden Krankheiten bey Gelegenheit der Krankheit* à la mode, *und von der præservation von grassirenden Seuchen.* Tubing. 1712. 8. *. Morbus erat febris catarrhalis epidemica, cum cephalæa, in qua occultum quid sit & malignum. Comparatio cum adfini epidemia anni 1680. Præservandi fine thea laudatur, tum pulveres absorbentes, tamen etiam cortex peruvianus. Aliqua de lue boum nupera.

EJ. *Eclecticæ medicinæ physicæ specimina queis ostenditur qua ratione discentes præjudiciis depositis, celebrium virorum scripta in suos usus convertere queant, etiam quando dissentiunt, exemplis* BAGLIVI, MORTONI, VIEUSSENII, *aliorum illustrata.* Francof. 1713. 4. *. Dissertationes XVII, quarum aliquæ medici sunt argumenti. I; ad VIEUSSENII discursum de melancholia & delirio coram Soc. Reg. Gall. lectum, multas suas clinicas adnotationes admiscuit. Mania ex amore nata infelici, terrore & minis correcta. Mania meticulosa, sanata venæ sectione, nitro, helleboro nigro Iterum metus perpetuus intentatæ mortis, cum urina nigra. Sic mania meticulosa cum supplicii timore & obversante imagine, sanata. Alia. Exemplum gravis, cum tentationibus conjunctæ melancholiæ

melancholiæ in puero octenni. Melancholiam esse a sanguine de quo partes nativæ dissipatæ sunt aut certe obrutæ ab aliis. In MORTONUM. Non bene ab eo omnium morborum originem in nervis poni. Non bene scorbuti, chlorosεos & mali hypochondriaci sedem in solis spiritibus poni, exclusis aliis humoribus quorum vitia manifesta sint. Sic porro plurima ratiocinia pathologica. In BAGLIVIUM. Paucissima simplicissima medicamenta non ubique sufficere. Non semper alvus in febribus ducenda. Nimium odori a BAGLIVIO tribui, & ægros vitales emergere in quibus gravissimus fuit. Cum longo morbo & cum ipsa tabe, appetitum ciborum integrum superesse. Non satis in libris medicis BAGLIVIUM versatum esse. Male eum vitia humorum rejicere: male cephalica & calida improbare.

EJ. *Medicinæ conciliatricis conamina & primæ lineæ de optima medicinam docendi discendique ratione, & adnotationes in medicinam corporis* TSCHIRNAUSIANAM. Francof. Mæn. 1714. 4. *. Quas artes medicus futurus discere teneatur. Sectæ, quibus noster infensus erat. Medicina mechanica, CARTESIANA, cui non favet. Peregrinationem per exteras regiones laudat, academiarum vero & præceptorum mutationem non probat. Inde partes medicinæ tradit; ubique priscorum opiniones cum nuperis conciliare satagit. Ætiologia & pathologia per singulos morbos.

Altera fere pars operis TSCHIRNAUSIO opposita est, cujus medicinam corporis diximus. Strictam illam CORNARIANAM victus rationem periculose negligi, neque in omnium mortalium arbitrio poni, iis obsequi. Multa cæterum probat. Morborum prima stamina primique nuntii. Pro medicamentis, etiam potissimum chemicis, quæ TSCHIRNAUSIUS improbabat. Non omnia mala posse cibis expugnari; nullos dari anodynos. Neque perfectam quietem dolores tollere, neque produci exempla morborum hac methodo curatorum. Reliqua non sunt argumenti medici.

EJ. *Systema cautelarum medicarum circa præcognita partesque singulas artis saluberrimæ methodo eclectica concinnatum.* Francof. 1721. 4. *. Ejusdem saporis meditationes ad præcedentia artis & disciplinas quos medicus studiis suis præmittere debet. Materia medica. Cortex chinæ chinæ sapienter utenti eximii usus. Compendium pathologiæ. In hypotheses, etiam potissimum CARTESIANAM. Morborum census & natura. Sed eorum classes hypotheticæ & per causas non satis confirmatas dispositæ. Semiotica secundum morbos. Crises, quibus non plurimum tribuit. Hygieine. Therapeutica. Desideres vim practicam & proprias morborum adnotationes. Materia medica. Diaphoreticorum laudes, caute hic & fere sceptice. Ad STAHLII diss. de observationibus medicis commentarius. In GOUEY observationes. Notæ ad obstetriciam artem, & ad DIONISII chirurgiam. Ad medicinam forensem & præcipuorum de ea artis parte judicia, potissimum AMMANNI. Anatome practica, & ad BONNETI collectionem adnotationes.

§. DCCCCXXVII.

§. DCCCCXXVII. Alii ad A. 1691.

J. Philippi Bonanni ex S. J. *observationes circa viventia quæ in rebus non viventibus reperiuntur.* Rom. 1691. 4. *. Huc faciunt quæ noster habet de vermibus sanguinis, salivæ, de sironibus: de veneno tarantulæ. Credulus & parum firmæ fidei scriptor.

I. Baptistæ Contuli Bononiensis, *de lapidibus podagræ & chiragræ in corpore humano productis.* Rom. 1679. 4. *. 1699. 4. *. & in *Galeria di Minerva* p. 122. Homo singularis, Tachenio addictus, ut omnia ad alcali atque acidum referret, non tamen inutilis scriptor, qui passim corpora humana morbosa inciderit, aut de incisionibus ab aliis administratis referat. Calculi pene in omnibus corporis humani partibus reperti exempla. Ea concrementa modo acidis stimulantibus dissolvere vult, modo sale alcalino, qui sanguinem liquefaciat, uti a diversa causa calculus constiterit. Nasci nempe ab acore qui partes firmas colliget, ejusque dat analysin. Ab acido consistere demonstrat, quod ab oleo depuratum calculum & friabilem, adjecto vitrioli spiritu duritiem recuperare viderit. Lapidum discrimina, marmoreus, tophaceus, crustaceus, saponaceus, vitreus, cum mirificis figuris quamque classem exprimentibus. Sed etiam indicia calculi quæ in lotio adpareant valde mirificis iconibus declarat. Cujusque signa pathologica. In marmoreo calculo solvendo utitur butyro, clysteribus emollientibus: in tophaceo mentha, roremarino: adversus argillaceum aperientibus. Comparationes & analogias nimis arbitrarias sibi sumit Calculum felleum cum vitro comparat. Incisio hominis calculo undecim unciarum in vesica sedente laborantis, cum in hepate arenulæ essent, & alius crystallinis striis distinctus in vesicula fellea. Lixivio saponario magnus tumor in mesenterio dissolutus, & podagræ subventum est.

Ej. *Breve istruzione sopra il glutine e colla che si genera nel corpo umano, e suoi effetti di Pietra e Gotta.* Rom. 1697. 4. *. Gluten in sanguine est materia calculi & podagræ. Aquæ potu solo superatus calculus & dolor podagricus, tantum ut diu continuetur. Calculum curare adgreditur leniter alvum ducentibus, oleosis, terebinthina, ipso trito calculo cadaveris, quod ad magnetis modum operetur & calculi particulas ad se trahat. Calculus pulmonalis marmoreus. Non probat lac asininum. In eo malo ab oleosis & mucilaginosis salus. Calculus per intestina elapsus, flavus, & sanatus qui excreverat. Extus erat sinuosus, intus rimosus.

In *Epistola ad* Lancisium de viro cui triginta annis urina arenosa fluxit, cum diabete & fæcum cum lotio exitu atque podagra; cum ex usu terebinthinæ rectius habere videretur, pene subito exspiravit.

In alia epistola ad I. B. Vulpinum, de chinæ chinæ usu, quæ alcalina sit,

ſit, cujus autem vires myrrha addita augere opporteat, aut carduo benedicto.

Alia eſt epiſtola *al Dott.* BONZI *ſe apporti utile o danno il bevere in ghiaccio, a chi patiſce di mali renali o podagroſi.*

De cadavere Cardinalis FRANZONI inciſo ANTONII RAMELLI chirurgi relatio. Calculi in uretere duo, in veſica tres, hi membranæ adhærentes, ut pondus concrementorum lapideorum eſſet unius libræ: arteriæ crurales cartilagineæ & oſſeæ.

EJ. *Obſervazione ſulle aſcaridi*; recuſa Rom. 1701. 4. Aſcarides ex ovis naſci, cum aqua in corpus humanum venire, non ex genere vermium eſſe, ſed muſcarum. Icones microſcopio auctæ.

MICHAEL ANGELUS SINAPIUS Hungarus.

EJ. *Abſurda vera, ſ. paradoxa medica* P. I. *Theoremata & quæſtiones controverſæ quæ neotericis cum* GALENICIS *intercedunt. Acc. diſſ. de ſpirituum effluviis.* P. II. *De morbis certis ſeptentrionalibus — & falſa exſiſtentia morbi gallici.* P. III. *De vanitate & incertitudine aphoriſmorum* HIPPOCRATIS. Genev. 1697. 8. *. Warſaviæ librum dedicavit A. 1693, & in Polonia medicinam fecit. Inde videtur in Helvetia vixiſſe, qui partem tertiam Reipublicæ Bernenſi dicaverit.

Chemicus laudator PARACELSI, arcanis minime adverſus, deinde hypotheſi acidi & alcali, pancreaticique ſucci acori, idem purgantium medicamentorum oſor, tamen ut emetica adhiberet; & in morbis malignis venæ ſectionem admitteret; credulus hiſtoriolis incredibilibus, ut morbis quibus duo amantes locis diſſitis degentes eodem tempore infeſtentur. Venæ ſectionis utilitas ad motum reddendum ſtagnanti ſanguini. Sulfur auri irreductibile laudat, cujus unico in doſi grano hydropem ſuperaverit. Ita ſulfur anodynum vitrioli miris extollit laudibus. Acida feliciter ſcorbuto opponit & in univerſum commendat. Ex torfa ſpiritum antiſcorbuticum incomparabilem elicit. Plicam negat ab immunditie eſſe, & ab ea reſecta cephalæas ſuperveniſſe confirmat. Morbum Hungaricum a ſuppreſſa perſpiratione naſci, quam nocturnum frigus coerceat: in eo vomitum in principio mali ciet, venam ſecat. Denique negat dari unum diſtinctum morbum, qui poſſit venereus vocari, & ſymptomata quæ huic morbo tribui ſolent, noſter ad alias cauſas refert. Paradoxi amator emulſiones calidas facit, nitrum vult calefacere. Hæc pauca ex multis ex P. I. & II.

In P. III. in aphoriſmos IV. priorum ſectionum HIPPOCRATIS animadvertit. Sæpe certe omnino probabiliter. Oſtendit SENEM in variis temperamentis in

in diverſis locis aphoriſmorum ſibi contradicere. Cereviſiam meracam valide nutrire. *Qui famem patiuntur iis non eſſe laborandum*, refutat exemplo ergaſtulorum, in quibus parco cum victu & multo labore valetudo optima eſt; & miſeriis ſervitutis podagram ſuperatam fuiſſe. Quartanam æſtivam ſe teſtaceo pulvere ſanaſſe, cum biennio ea febris perſtitiſſet. Exempla epilepſiæ, quam pubertas ſuperveniens non ſuſtulit. Abſque malo pueros Teplicii ex calidis ſe thermis in rivos dare præcipites. Urinam nigram ſæpe ſalutari effectu redditam eſſe. Opii nimiam doſim ſe ſalibus alcalinis fixis & volatilibus conjunctis ſuperaſſe. Cereviſiæ hauſtu & uno alterove grano piperis Polonos milites triduo vitam ſuſtentaſſe, & Judæos ſe vidiſſe; qui bis tantum in hebdomade cibum caperent. Qui neque diu neque noctu dormiebat, cætera ſanus: contra qui 24 & 48 continuis horis dormierat fatigatus. Infirmus, qui dum imprudens medicus de vena ſanguinem fluere volebat, neque ſupprimere jacturam, in ipſo opere exſpiravit. Tabella de cornu a ſucco naſturtii emollito. In Polonia in febre inque variolis non poſſe ægrotis carnium uſum denegari.

EJ. *Tr. de remedio doloris ſ. materia anodynorum nec non opii cauſa criminali in foro medico. Acceſſit viſio Aletophili advocati de ſecta & religione Empyricorum* (ſic) *Panacaeiſtarum*. Amſterdam 1699. 8. *. Febres malignas a ſale volatili lixivioſo ortas graviores eſſe morbis ab acido ortis. Nullum dari anodynum univerſale ad omnes dolores efficax. Purgantia medicamenta poſſe anodynis accenſeri in arthritide ipſa; demum variis in malis emetica. Se antimonium diaphoreticum clyſteris forma injeciſſe. Veſicatoria multos dolores ſedare, & ſic porro omnia quæ morbum tollunt qui doloris cauſa eſt. Sed & topica dari doloris remedia, ut ſanguis recens calens in dolore arthritico, per exempla. Canis lambendo podagram heri in ſe ipſam tranſtulit. Sic gaudium podagram ſuſtuliſſe, & terrorem perinde. Dolor lateris percutiendo levatus. Narcotica agunt dum ſanguinem rarefaciunt. Sperma ceti in colicis doloribus anodynum eſſe. Sic aurum quod ipſe præparaverit; etiam ex auro cum cinnabari & cum ſaturno conjuncto. Calculum potius inter alcalina naſci quam inter acida. Theæ noxæ. Maslach Turcarum præter opinionem receptam parari ex cervaria nigra. Verum paulo poſt opium eſſe mavult. Sulfur narcoticum in opio eſſe & in aliis narcoticis; in opio uberius. Opium calidum eſſe: ejus ſulfur narcoticum cum ſale oleoſo volatili ſpirituum animalium efferveſcere, unde ebullitio ſequatur: poſt eam, coagulationem ſequi, poſtquam volatile exhalavit. Noxæ opii & benefica vis in univerſum. Sudorem ciet, venerem auget. Opium crudum aut toſtum ſumi poſſe: tincturam tamen LANGELOTTI cydoniatam laudat. Debere præſto eſſe & alcalinam tincturam, & acidam. Contra empiricos pro morbi cognitione.

RICHARDI CARR Soc. Med. Lond. Sodal. *Epiſtolæ medicinales* variis occaſionibus ſcriptæ. Londin. 1691. 8. *. Recti judicii homo, etſi parum latinus. Vix tamen has epiſtolas editionem mereri putaſſem. Octodecim ſunt fere

diætetici argumenti. 1. In pulveres sternutatorios. 2. Contra fumum tabaci. 3. De Thea, Coffea, aliis potibus. 4. Contra liquoris generosi haustum matutinum. 5. Nephritico aquis mineralibus usuro victus rationem dictat. 6. Sic sterili feminæ thermas adeunti. 7. Pro lacte materno contra nutrices. 8. Recte tabidos Monspelium petere. 9. Num ad capitis dolores capillitium? 11. De alvo sicca. 12. De incertis ex urina præsagiis. 13. Exempla longæ inediæ. Mors tamen die 13. 14. Contactum regium adversus scrofulas laudat ob fidem adhibitam. 15. Ebrietatis noxæ. 16. Esse quibus incœnatis dormire salubrius sit, & alios quibus præstet cœnasse. 17. Quot horis dormiendum.

An IDEM, an alius l. R. CARR's *Medicinal Epistles upon several occasions by* J. QUINCY? London 1714. 8. GUNZ.

CHRISTIANUS HENRICUS ERNDL Archiater Saxonicus.

EJ. *Ex veneno salus.* Giess. 1691. 8. Baccæ Belladonnæ funesto errore comestæ.

EJ. *De usu historiæ naturalis exotico-geographicæ in medicina.* Lips. 1700. 4. *. Docta disputatio. Kakerlakos etiam habet, seu æthiopes albos. Morbi regionum. Ad materiam medicam. De statu medicæ artis in China &c.

Et recusa cum titulo *de itinere suo Anglicano & Batavo* a. 1706. & 1707. *facto relatio ad amicum. Accedit novæ editioni præfatio qua* J. GREGORII BETULII *obtrectationes refutantur.* Amstelodami 1710. 8. & secunda edito 1711. 8. *. Doctioris & maturioris viri minime inutile iter, in quo potissimum ad ea respexit, quæ ad anatomen, chirurgiam, botanicam & materiam medicam spectant. Ad rem nostram faciunt, quæ habet de bibliotheca Guelferbytana. De HIÆRNI opere metallurgico; de rara editione CÆLII, aliisque passim rarioribus libris & codicibus: de collegio medico Londinensi, societate Regia scientiarum. De CYPRIANI felici lithotomia & sectione Cæsarea Multa omitto ad anatomen, chirurgiam & botanicam facientia. Mirifica historiola de veneno potentissimo, nato e saliva per usum internum mercurii sublimati expressa & viperarum ad miserum adplicatarum veneno. Salivam a mercurio excitatam canem lambentem extemplo occidisse. Ex RUYSCHII prælectionibus aliqua. Paracentesim ob empyema factam fere semper infelicem exitum sortiri.

Cum de bibliotheca Guelferbytana minus pro non neminis merito laute scripsisset, edita est contra nostrum JANI GREGORII BETULII (pseudonymi) *epistola ad amicum, qua ea quæ* C. H. E. D. (noster) *in relatione de itinere suo, de Bibliotheca Augusta Wolfenbuttelensi &* S. ANT. ULR. in salina valle exempla, falsitatis arguuntur. 1710.

Respondit noster. Ipsæ querelæ non maximi certe in re medica momendi sunt.

EJ.

EJ. *Warſavia phyſice illuſtrata, de aëre aquis & locis & incolis Warſavienſibus eorumque moribus & morbis.* Dreſd. 1730. 4. *. Omiſſis quæ ad topographiam ſolam faciunt, & omiſſo *Viridario;* de ventis primum agit, quorum qui auſtrales innoxii ſunt: deterior ſubita ventorum immutatio. Inſalubria vero paludoſa, & fimeta ex ſterquilinio potiſſimum totius urbis in vicinia arcis congeſto, in quo venerei homines ſibi ſepulturas quaſi effodiunt, ut ſudore ſe curent fæcibus decocti lignorum potis. Animalia, foſſilia. Meteorologia, & diarium anni 1725. & eorum qui ad a. 1728. ſecuti ſunt, abſque thermometro. Tum aquæ, non bonæ, paucis exceptis, cum nonnullis experimentis. Viſtulæ aqua parciſſimam terram continet, non ſupra granum in *Quarta* quare eam aquam præfert. Incolarum temperamentum phlegmatico-ſanguineum: victus carnoſus, aromatibus indulgens, vinoſus. Potus tenuis *Bartſch* acidulus, abſque ſphondylio paratus. Morbi a ſpiritus potiſſimum frumenti abuſu nati. Hinc hydrops, icterus, tabes, niſi apoplexia & paralyſis prius homines abripiant. Morbi plurimi vere ingruunt & autumno. Plica Polonica. Verus morbus, non meræ ſordes, quæ cum periculo reſecetur, ut tumores etiam carioſi ſuperveniant & ſcorbutus, non endemius. Lues epidemicæ malignæ raræ. Peſtem noſter ipſe vidit. Dæmoniaci ut putant, frequentes. Medicaſtrorum frequentia. Catarrhi frequentes venæ ſectionem requirunt. Sic pleuritides, quæ ſola expectoratione vix ſanantur. Ad paralyſin Quinteſſentiam coralliorum STRAHLENHEIMII acidam utilem reperit: ſed & cauterium ſaluti fuit. Arthritis & ipſa venæ ſectionem poſcit, ut intermittentes febres corticem peruvianum. Ophthalmia venerea non infrequens. In febribus malignis ſporadice invadentibus alexipharmaca, cum purgantia periculoſſima ſint. Ab hirudinibus admotis variolæ eventu funeſto retroceſſerunt. In dyſenteria emetica non convenire. In Plica nulla eſt efficacia ſphondylii, & in univerſum vix perfecte ſanari.

Relatio de morbis a. 1720. Warſaviæ curatis. Febris purpurea alba *frieſel* calidis curata acerrimis. In febre tertiana duplici omnia alia præter corticem peruvianum adhibita. Poſt ophthalmiam ſanatam oculus de globoſa figura amiſerat, & membrana (puto cataracta) ſubnata fuerat. A fumo carbonum dormientes ſuffocati; alii venæ ſectione revocati. Vertigo cum lapſu in faciem ſternutatorio valido ſanata, ejectis de naribus vermiculis aſcaridum ſimilibus. In lochiis ſuppreſſis ſuperveniente febre purpurata ſalus a venæ pedis ſectione.

I. W. BEINTEMA DE PEIMA medici cæſarei huc referas.

EJ. *Panacea, oder allgemeine Hülfsmittel der Manns- und Weibsperſonen befallende Krankheit zu curiren, überſetzt durch* I. S. D. Leipz. 1691. 12.

EJ. *Paracea, oder das allgemeine Hülfsmittel, oder Lob des Tobaks, überſetzt durch* I. S. Leipz. 1691. 8. Belgice *Verh. over de Tobak.* Haag 1691. 8.

EJ.

EJ. *Von der Vortrefflichkeit des Thees und Koffees.* Leipz. 1743. 8. Ed. Belgicam ignoro.

EJ. *Diss. de morbo regio, s. tractatus in quo sententiæ de ictero ejusque curatione examinantur.* 1697. 12. *. Bilis fermentationem accusat. Alcali & acidi hypothesin sequitur, tum viscidi quod fiat ab inopia acoris. Icterum sæpe præcedere pressionem quamdam in præcordiis. Icterum sæpe absque lapillis esse, & facile curari: conjungi cum bile nimis fluida & spirituosa. Acida medicamenta non raro prodesse. Acetum cui piper infusum febrem intermittentem tollere, succum limonum febres diuturnas. Obstructionem hepatis icterum facere, sed facile sanari. Icterum febri intermittenti supervenientem omnia bona polliceri. Subito etiam nonnunquam invadere. Curari obstructione hepatis soluta; bilis diminuta copia, restituta temperie, viribus sustentatis. Ad primam indicationem emeticum antimoniale ex sulfure aurato; alvi repurgatio a putrida saburra, quo etiam mercurius dulcis. Ad bilis vitium corrigendum, opium, amara, aromatica, sapo. Amara medicamenta non ideo alcalia esse, neque absynthium, tamen ea operari ut alcalina. Stercus auserinum ad bilem corrigendam laudat; demum crocum martis aperitivum. Porro tinctura antimonii diuturno usu, & nitrum antimoniatum. Porro Theriaca. In majori morbo etiam cantharides & aselli, quos putat potenter operari; gummata amara; balnea, thermas. In graviori malo hydrargyrus, cinnabaris nativa. Nullum experimentum citat.

EJ. *Historia constitutionis pestilentis annorum* 1708. ad 1713. Vienn. 1714. 8.

ANGELI RAMBALDI *Ambrosia Asiatica overo Caffee.* Bologn. 1691. 12. TR.

I. B. BOCCOBADATI *Ritus & formulæ collegii medicorum Mutinæ in conferenda laurea doctorali.* Mutinæ 1691. fol.

CHRISTOPH V. CAMPEN *Disputationes de calculo renum.* Leid. 1668. 4. CARR. BR.

EJ. *de septem pulveribus purgantibus* l. Breda 1691. 8.

EJ. *Collectanea therapeutica de pleuritide & apoplexia, in quibus disseritur de* (varietate medicamentorum) *usu & abusu. Subjicitur Exercitatt. medicarum Dec.* 1. Breda 1692. 8. *. Clysterum adversus pleuritidem numerosæ scriptiones, deinde purgantium, vomitum cientium &c cum usu & abusu singulæ classis; ut *pro* & *contra* quæ faciunt, ex veteribus fere decerpat. Inde sequuntur dissertationes decem. De salibus volatilibus HIPPOCRATIS. De drimyphagia. Circuli methodicorum. Salia volatilia ligata & soluta. Sal alcali, acidum, fermentatio HIPPOCRATICA & conturbatio: pulveres purgantes pharmacopœæ Amstelodamensis cum scriptionibus & comparatione cum aliis dispensatoriis.

ſatoriis. Inde ſua de medicamentis cogitata addit. Sennam multum poſſe in lue Gallica. Rationes diverſitatis in variis diſpenſatoriis.

DAN. W. MEYER *indiculus medicorum, philologorum ex Germania oriendorum.* Altdorf. 1691. 4.

§. DCCCCXXVIII. JOHANNES VIRIDET.

Morgiæ in ditione Bernenſi medicinam fecit, parum notus ſcriptor, ſed qui meretur legi, cum hypotheſes quidem aliquas ſequatur, ſed clinica utique exercitatione ſe efferat, & experimentis, vir longævus meo ævo ſuperſtes, qui & a. 1681. medicinam fecerit & a. 1732.

EJ. *Tractatus novus de prima coctione, præcipue de ventriculi fermento.* Genev. 1691. 8. *. Princeps viro ſcopus eſt demonſtrare acidum in ventriculo fermentum habitare. In parte tamen II. de vitiis coctionis fuſe agit. Saliva viſcida, acida nimis, bile infecta, hinc amara; ita ſuccus ventriculi. Ab emetico repetito mors, ventriculus ſphacelatus. A laudano vomitus integri bidui (eum vomitum ab opii uſu aliquoties vidi). Vomitus adſumtorum frequentiſſimus: in cadavere caro fungoſa orificio ventriculi ſuperiori proxima, illam vermibus ſcatentem ſæpe noſter ſub orificio ſuperiori vidit, ante VERCELLONUM.

EJ. *Diſſertation ſur les vapeurs qui nous arrivent.* Yverdon 1726. 8. Scriptum jam a. 1681. Hypotheſim non probes. Spiritus nempe animales aut alcalia aut acida eſſe volatilia. Vapores eſſe ab eorum ſpirituum motu confuſo, vel a nimia ſpirituum ſubtilitate, vel a repulſione verſus cerebrum. Vapores (hypochondriacum malum) omnino eſſe vel ab alcali, vel ab acido. Secundum eas cauſas curari vel balneis & refrigerantibus, vel marte, cinchona, abſorbentibus. Nullum unquam ſpiritibus volatilibus locum eſſe. Opium tumultus ſpirituum compeſcere. Vitia tamen ſua noſter ubertate adnotationum propriarum redimit, quarum aliquot exempla adduco. Ab anxietate animi ſuffocatio, ſpiritus difficilis, pulſus parvus. In pericardio lactis ſeſquilibra & coagulum caſei mollis ſimile. Poſt faſtidia varia & contentionem animi mors: dura membrana quæ olim ictum acceperat craſſior; ſub ea craſſitie abſceſſus. Poſt dolores nephriticos nihil calculoſi, ſed ureteres a rene ad uſque veſicam inflammati. Qui ſalis volatilis ammoniaci granis duodecim ſubito pleuritidem ſanabat. Ex malo hyſterico & adſtrictione animi ſingultus, latratio canina, tamen ſanata. In dolore oculi calor tantus ut eminus perciperetur, per paroxyſmos. Febris maligna: in ea lethargus ſex dierum, cum ſudore in farinam degenerante, quod ſymptoma ſolebat funeſtum eſſe. Senſus frigidus intra vertebras, inde ad caput adſcendens, in paralytico, CAVERHILLO favens phænomenon. Ab uſu frequenti opii ventriculus intumeſcens. Opio

Opio ſedatum aſthma convulſivum. Syncopen, flammulas undique de corpore prodeuntes, poſt eas frigus, fomentis calidis levavit. Vapores ex polypis. Hæc ex dimidio opere.

EJ. *Traité des cauſes de la production du bon chyle & de celles qui lui nuiſent.* Paris (in Helvetia) 1735. 12. 2 vol. *. Potiſſimum ad praxim Tomus ſecundus ſpectat, etſi etiam in priore utiliter aliqua adnotaverit. Ab igne quaſi variolarum carnes toſtæ. Polypus in corde adipoſus, mors ſubita; ſic ab aorta obſtructa & in alio a ſanguine in cerebrum effuſo. Cæcitas partialis, ut ſolum mediam partem objectorum æger videret. Morbi primarum viarum, initio ab ore facto. Plurimas etiam adnotationes practicas habet, & cadaverum inciſiones. Dolor vehementiſſimus inter duo ſupercilia. Ex nimio uſu, ut putat, pulveris ſternutatorii, dolor perpetuus capitis, ponderis impoſiti ſenſus, cæcitas, memoria deleta, hemiplegia. Filamenta flava de lingua efflореſcentia, interni incendii indicia. Odor ingratiſſimus oris a cruſta poſteriorem partem linguæ & ſuperiorem œſophagi obducente. Maxima ſuffocatio, cui noſter utriuſque venæ jugularis inciſionem oppoſuit, & duarum venarum brachii, tum demum venarum malleoli, neque tamen ægrum ſervare potuit. Poſt repetitas venæ ſectiones tamen delirium, ſuperfuſa abunde ſuper caput frigida cum grato ægri ſenſu, demum ſanatus vapore ſuſcepto opii. Impedita deglutitio ab elevata epiglottide, ut deglutita in aſperam arteriam illaberentur. In alio deglutitio impedita a glandulis œſophagum arctantibus. Apoplectico & epileptico nulla fames, nulla ſitis, neque a tartaro emetico vomitus. Alpicolis deberi purgantium duplas & triplas doſes dari, & ne ſic crocus metallorum monticolam movit. Hypercatharſis non ſuperanda niſi plurimo & continuato uſu opii. Phthiſica & hydropica juvencula. Sanata lacte aſinino. Hepar craſſeſcebat, alvus obſtruebatur, ſequebatur hæmorrhagia, quem morbum funeſtum in viro illuſtri eventum habuiſſe vidi. Averſio ab ovis a matre in fetum tranſiens. Paroxyſmi febriles, quos præcedebat frigoris ſenſus in crure, & dolor vehemens cum calore in pedis dearticulatione (*emboitement*). Ab opii uſu ſæpe vomitus. A mœrore propter ſubmerſam filiolam vomitus perpetuus incurabilis. Phthiriaſis diuturna. Gyratio involuntaria ante apoplexiam, & convulſi muſculi faciei. Ventriculi tumor enormis, aqua ex oculis, naribus, ore egeſta, ſanatus. Plura omitto.

§. DCCCCXXIX. Varii linguarum nuperarum, ad A. 1691.

Johannes Panthot, Medicus Lyonenſis & Collegii Medicorum Decanus, ad hunc annum repeto, quem Ill. Haller ad. a. 1695. duobus tantum ſcriptis poſuit.

Ej.

Ej. *Traité des Dragons & des Escarboucles.* Lyon 1691. 12. Elog. Br.

Ej. *Traité de la Baguette ou la recherche des veritables usages auxquels elle convient.* ib. 1693. 4. & 12. Elog. Br.

Ej. *Reflexions sur l'état present des maladies qui regnent dans la ville de Lyon, dans le Royaume & en diverses parties de l'Europe depuis la fin de 1693 jusqu'à present.* ib. 1695. 12. Br. Febres soporiferæ cum vehementi cephalea, pulsu concentrato, motibus convulsivis, cujus initia mitia adparent. Calida rejicit, venam secat, alvum lenibus purgantibus a venæ sectione ducit, si non suffecerint vomitoriis utitur. Hall.

Ej. *sur l'effet du mercure dans la verole.* ib. 1700. 12. Br.

Ej. *Diss. sur l'usage des bains chauds & principalement de ceux d'Aix en Savoie.* ib. 1700. 4. Elog. Br.

Ej. *Dissertation instructive & très-curieuse pour la pratique des trois operations de la pierre faites en six mois de tems.* ib. 1702. 4. Ipse auctor triplicem istam operationem a fratre Horatio Panthot peractam sustinuit, & in fratris honorem descripsit.

Chastelan, *traité des convulsions & des mouvemens convulsifs qu'on appelle à présent vapeurs.* ib. 1691. 12. Astr.

Desse, *traité de la veritable connoissance des fievres continues, intermittentes, pourprées, pestilentielles, & de la peste; avec les moyens faciles pour les guerir. On y a joint un traité des flux de ventre.* Paris 1691. 12. Bur. Febres etiam pestilentiales esse a coagulo sanguinis.

Pierre Garnier, *Examen de la lettre de M. de Rhodes.* Lyon 1691. 4. Falc.

Idem erit Ej. *Apologie sur le dialogue satyrique de Neophile & de Mystagogue &c.* ib. 1691. 4. Rast.

Ej. *Formules nouvelles de medecine latines & françoises pour le grand Hôtel-Dieu de Lyon, avec un tr. de la verole.* ib. 1693. 12. Rast. 1699. 12. Bur.

Ej. *l'Histoire de l'ouverture de corps de Mr.* de Seve. ib. 1695. 12. *. Paulatim pulsus parvus factus & intermittens, & suffocationes frequentes redierunt. Accessit dolor cum clystere utebatur, & hæmoptoe. In cadavere pulmo nigræ carnis similis. In dextro ventriculo polypi a sanguine grumoso diversi, sic in aorta. Pulmo sanguine fartus. Mors a sanguine conpacto & soli lo;

Anicet Gausapé, *Observations singulieres sur le fréquent usage de la saignée.* Toulouse 1691. 12. Falc.

Ej. *nouvelle explication des fievres, avec des observations singulieres sur les*

matieres les plus importantes pour bien exercer la medecine. Edit. 2. Idem ut videtur liber, recusus T. I. Toulouse 1696. 12. *. Hypothesibus indulget, non tamen inutilis auctor, neque propriarum adnotationum expers. Febres a salibus & sulfuribus fieri, effervescentia sanguinis naturali majore excitata per exaltationem spirituum salis vel sulfuris. Earum classes. Ephemeram fieri a salibus valde penetrabilibus, alcalino & acido, qui sulfur sanguinis sua fermentatione exaltant. Febris catarrhalis a sale lymphæ austero. Intermittentes a sale. Aer Gallicus Narbonensis sale plenus est; hinc Narbo febribus obnoxius: has febres in regionibus septentrionalibus fere per sudorem sanari. Corticem peruvianum sæpissime profuisse vidit in febribus intermittentibus & continuis in quibus exacerbatio aliqua esset & frigusculum, demum in hecticæ febris initiis. Paroxysmum cortex non semper supprimit, sed mitigat tamen. Pulsum is cortex auget, febres intermittentes in ordinem redigit. Pulverem dat in aqua infusum, ad unam duasve drachmas. Semel vel bis in diem: parvam dosim a Jesuitis natam esse: se solum majorem propinare cum parva non sufficiat. Quartanam autumnalem potissimum tollit, tamen ut usum subinde repetas, propter frequentes recidivas; demum continuari debere duodecim diebus, ad duas & tres in diem drachmas: ita nunquam fallere. Aqua in qua cortex infusus fuit febrem etiam tollit. Vix unquam evacuat ut conspici possit. Potest in clysteribus dari, debilius tamen agere: potest & extractum sumi, ad drachmam. In febribus putridis non prodest. Quotidianam febrem esse a salivæ acrimonia. In principio morbi quando materies morbi in ventriculo est vomitus ciendus, in progressu cienda alvus. Febris tertiana ab acrimonia salini humoris biliosi fieri, sed etiam ab acrimonia succi pancreatici. Quartanam ab acrimonia salina humoris melancholici. Esse qui spiritu vini sibi subveniant. Se infusum coffeæ præferre. Hemitritæus ex pluribus febribus componitur. Febris hectica est a lymphæ acrimonia lixiviosa. Hinc testudinum, ranarum, limacum stillatitium liquorem suadet. De usu aquæ mille florum ex fimo bubulo stillantis. Febris putrida est ab exaltato sanguinis sulfure. Huic venæ sectio, inviscatio sulfuris, acor vegetabilis & mineralis. Si per paroxysmos ingravescat (*redoublemens*) cortici peruviano locum esse, potissimum in languore virium. Febris maligna & pestilentialis est ab alcalinis & acidis, quæ in principio febris nimium subtilisata, sub finem nimis præcipitata sunt. Contra quæ in febre putrida. Juscula cichorii.

Ej. *Reflexions singulieres sur le frequent usage de la saignée & sur le dereglement de la circulation du sang.* 2. edit. T. II. Toulouse 1696. 12. *. Venæ sectionem potens esse auxilium, quod non sit absque necessitate adhibendum: in Gallia a quinquaginta retro annis frequentiorem factam, & frequentiorem quam uspiam alibi: medicosque boreales hic sapientiores esse. Febris ipsa plethoram destruit, ut post 15 dies nulla possit superesse. Multa sunt quæ venæ sectionem contraindicant. Post revulsionem & subactam plethoram, mitigatum calorem, conpressam sanguinis rarefactionem, non debere porro sanguinem mitti.

mitti. Ob eam ipſam venæ ſectionum frequentiam, plures ægrotos in Gallicis noſodochiis quam in Anglicis interire. Ab acore natæ obſtructiones alcali volatili debent diſcuti. In longa febre poſt vigeſimum diem non oportet venam ſecare. In gangræna cataplaſma de limonibus utile. Ad hygieinem, tempeſtates anni, alimenta. Quæ cuique cacochymiæ conveniant. Materies alimentaria ad alphabeti ordinem recenſa. Jus carnium febribus aptiſſimum. De potu vario, coffeæ, chocolatæ. Aquæ minerales Galliæ. Iterum de alvo ducenda, deque venæ ſectione.

Lego etiam EJUS *tr. de la fievre, de la gangrene &c.* Toulouſe 1697. 12. 2. vol. Sed idem fuerit cum priori.

BARTHOLOMÉ SAVIARD in *Journal des ſavants* 1691, refert de glandularum induratarum concremento quod pericardium premebat, ut ſex linearum craſſitie eſſet, cartilagineum idem.

Ib. In orthoſtadia virgine oſſa ſponte fracta, ut ne unicum integrum ſupereſſet. Cartilagines nihil paſſæ erant.

EJ. *Nouveau recueil d'obſervations chirurgicales avec quelques remedes particuliers dont il s'eſt ſervi.* Paris 1701. 12. Anglice, 128 *Caſes in ſurgery.* Lond. 1740. 4. Belgice Haarlem 1756. 8. Chirurgus Pariſinus multa utilia habet, etiam ad medicinam. A nixu funeſtum ſub ſcapula anevryſma. In empyemate tumor ſub cartilagine enſiformi natus a pure ſeptum tranſverſum prementе. Tumores piloſi in ovariis, cum gypſea materie: Placenta veſicularis loco partus egeſta. Cui juvenculæ menſium fluentium tempore paſſim dolentia per artus œdemata intumeſcebant. Poſt cephalæam os acutum meninges in ſuccuſſionibus pungens; aqua in ventriculis cerebri. A rheumatiſmo gangræna ſicca pedis, amputatione facta, in altero crure funeſto eventu renata. Ejuſmodi gangræna apud Solonienſes ex uſu ſecalis corniculati frequens. Volvulus a parte inteſtini ſuperiori inmerſa in inferiorem. Hydrops pericardii & pectoris. Abſceſſuum hepatis diverſorum & ſanatorum aliqua exempla. Hydrocephalus cum imbecillitate. Glandularum induratarum acervus pericardium ambiens quod cartilagineum erat. Mors ex deliquio animi cum convulſionibus. In omnibus ſcorbuticis glandulæ meſenterii tumidæ; aqua in celluloſas telas effuſa; corpus oſſium cruris ab epiphyſi facile ſecedens, eaque oſſa emollita. Poſt longum delirium & convulſiones, aqua in ventriculis cerebri uberrima. Reſpiratio & deglutitio a tumefactis glandulis ſuppreſſæ. Hydrops; paracenteſi educta lac ſubſalſum, ſubfatuum, pingue, etiam cum cremore vero; punctio decies repetita; in abdomine repertum lac & coagulatus quaſi cremor; glaudulæ conſpicuæ in peritonæo; in jejuno inteſtino ſaccus ejuſmodi lacte plenus, cum fiſtula penetrante in glanduloſum corpus meſenterii, cum ramis fiſtuloſis. Glandulæ thoracicæ caſeoſa materie plenæ. De ſcorbuto; & ægrotis

 in

in magnum nosocomium *l'Hôtel Dieu* receptis: sæpe gangræna & caries etiam in maxilla superiori; nasturtium aquaticum nocuit. Difficulter hunc morbum in eo aëre sanari in quo natus est. Formulæ, sed unguentorum, aquæ vulnerariæ.

Cum acriter recensuissent *Acta Eruditorum*, reposuit *Reponse de S. au Journal des savans.* Paris 1696. 12.

IDEM in Journal des savans 1696 inque *Philos. Trans.* n. 222. retulerat de partu ventrali, cum uterus integer esset. Fætus sacco continebatur tubæ adhærenti; gangræna late omnia corruperat.

Mlle. D'AUVERGNE *Recueil de secrets en medecine.* Paris 1691. 8.

MARGUERITE DU TERTRE *Instructions faciles pour une sagefemme.* Paris 1691. 12.

Cuisinier royal & bourgeois. Paris 1691. 8.

JOSEPH HOMEN ANDRADO Ulyssiponensis.

EJ. *Pharmaceutica para verdadera trituragao da Jalapa e dos aromaticos discutientes &c.* Lisbon. 1691. 4.

EJ *Parte segonda apologetica por a trituragao da Jalapa e todos os mais medicamentos segut a ordem dos canones universales de Mesue sua verdadeira exposigas.* ib. 1692. 4. C. de V.

ANDREAS BROWNE *a vindicatory schedula concerning the neu cure of fevers.* London. 1691. 8. OSB.

ANDA *de febribus tentamen theoretico-practicum s. vera febrium hypothesis mechanica adaucta ex principiis* BELLINI *in febrium antecedentia & consequentia: tota fere œconomia animalis, præcipue methodus curandi febres per cathartica cum paregoricis a* SYDENHAMO *primum usurpata, ratione & experientia confirmata.* Edinburg 1695. 8. BURETTE.

EJ. *A indication of* SYDENHAMS *method of curing continual fevers.* Lond. 1700. 8. OSB.

Hos libellos putem esse ejusdem auctoris, etsi in unico nomen adjectum sit.

W. Y. *Neu art of making wines brandys and other spirits.* Lond. 1691. 4. Ad materiam medicam.

JANI MODESTINI ALETOPHILI *unvergreifliches Bedenken über* HORLACHERI *Tractat*

Tractat die höchstschädliche Würkung des Aderlassens und Purgierens betreffendt. Francf. 1691. 8. UFF.

Land- und Leibmedicus armer Leute aus eines alten Medici bey 52 jähriger praxi gesamleten MSS. colligirt. Merseburg 1691. 8.

Hebammen oder Kindermutterbuch, nebst angehängten Weiberarzneyen. Mers. 1691. 8. LEHMANN.

Hausmittel für Schwangere und Gebährende. Ingolstatt 1691. 8. Nisi idem est cum libello a. 1642. excuso f.

J. P. WAHRENDORF *Bedenken über* HORLACHER *von den Würkungen des Aderlassens und Purgierens.* Francf. 1691. 8 HAEN.

EJ. *Unterricht vom Aderlassen.* Budissin 1709. 8.

J. L. NEUHAUS *Unterricht von der Rothenruhr.* Schmalkald. 1691. 8.

§. DCCCCXXX. DISPUTATIONES.

CHR. FRID. PINKER *de hæmorrhoidibus.* Leid. 1691. 4. *. Non salubres esse.

EJ. *Vom Bluthfluß.* Dresd. 1701. 8. BR.

JACOB TANT *de vertigine.* Leid. 1691. 4. *.

J. FRID. DECKER *de arthritide vaga scorbutica.* Leid. 1691. 4. RIV.

PETR. VOOSD *de morborum causis.* Leid. 1691. 4. *.

BENJAMIN PINEAU *de arthritide.* Leid. 1691. 4. *.

P. TIELENS *de urina.* ib. 1691. 4. *.

NIC. LANGEWAGEN *de medicamentorum operationibus in genere.* ib. 1691. 4. *

TH. LICKEN *de nephritide.* ib. 1691. 4.

CAR. CHR. XYLANDER *de chlorosi, von der Jungferkrankheit.* Leid. 1691. 4. RIV.

TOB. SCHREIN *de inflammatione in genere.* ib. 1691. 4.

J. J. PINTO *de phrenitide.* ib. 1691. 4. HAEN.

JAC. HUGO *de apoplexia.* ib. 1691. 4. *.

CONRAD

CONRAD MEYER *de paralysi.* Leid. 1691. 4. *.

GEO. BUDENS *de scorbuto.* ib. 1691. 4. RIV.

JACOB FORRET *de mensibus vitiosis.* ib. 1691. 4. *.

T. MUYKENS *de corporum statu & mutatione.* ib. 1691. 4. Si huc facit.

ISAAC S'GRAVESANDE *de angina vera & spuria.* ib. 1691. 4. *.

J. SCHUT *de cholera.* ib. 1691. 4. RIV.

B. DE MANDEVILLE *de chylosi vitiata.* ib. 1691. 4.

J. GEORG HUVE *de virium imbecillitate.* ib. 1691. 4. *.

HERMAN FINCK *de mensium emansione.* ib. 1691. 4. *.

J. FRIDERIC BELOW *de vermibus intestinorum.* ib. 1691. 4. *.

In infante epilepsiæ similes convulsiones. Sanatas excreta a medicamento pituita. Cor a vermibus pertusum, post magnas anxietates.

EJ. *de natura, arte & remediis in morborum cura necessariis.* Upsal 1695. 4. *.

EJ. *de medico sagaci s. morborum vindice.* Lund. 1709.

MATTHÆI SEUTER *de nuce vomica.* Leid. 1691. 4. Experimenta facta dato hoc canibus veneno: inde convulsiones, sanguis ad cor congestus.

FRID. BOGISLAUS HILLIUS *de sero sanguinis, chylosi, ejusque morbis,* ib. 1691. 4. HE.

THOMÆ BURNET *de vomitu.* ib. 1691. 4.

DANIEL HAOART *de tenesmo.* Utrecht 1691. 4. *.

MARTIN VAN KUYL *circa hominis generationem & medicamenta ex vegetantibus & animantibus illi dicandis.* ib. 1691. 4. *.

ALEXANDER FELIX PHILIP. WACHENDORF *de peripneumonia.* ib. 1691. 4. *.

GODOF. MULLER *de angina.* ib. 1691. 4. *.

PAULI ROETERS *de sterilitate.* ib. 1691. 4. *.

NIC. DAN. OLDE *de sputo cruento.* ib. 1691. 4. MOELL.

HENRICI HEYDECK *de opii usu in catarrhis.* 1691. 4.

J. BRUNS-

J. BRUNSMAN *hendecas dissertationum miscellanearum.* Hafn. 1691. HOTTON.

LAUR. MICKANARI *de corporis humani pathologia.* 1691. 4.

J. GEORG GOLIZ *de cholera.* Regiomont. 1691. 4. RIV.

J. CHRIST. SCHULZE *de chiromantiæ vanitate.* ib. 1691. 4.

NIC. WILSTERMANN *de diabete; von der Harnruhr.* (Præs. G. CHR. PETRI) Erford. 1691. 4. MOELL.

GODFRIED ICKART *de lactis humani natura & usu.* ib. 1691. 4.

J. H. FRID. GRIVIUS *de hæmouresi.* ib. 1691. 4.

LUD. FRID. JACOBI *de anima causa morborum proxima.* ib. 1691. 4. HEF.

EJ. *de regulo stellato antimonii* 1692. 4. HEF.

EJ. *de Wismutho.* Erf. 1697.

EJ. *de febre intermittente tertiana.* Erf. 1700. 4. PL.

EJ. *de cerevisiæ bonitate.* ib. 1704. 4.

EJ. *de scorbuto hæreditario.* ib. 1705. 4. PL.

EJ. *de polychymia observata & curata.* ib. 1705. 4.

EJ. *de terris medicatis Silesiacis.* 1706. 4. HEF.

EJ. *de impotentia virili.* ib. 1707. 4. HEF.

EJ. *de Siriasi.* ib. 1707. 4. PL.

EJ. *de scandalo & gloria medicorum hydrope ascite.* ib. 1707. 4. VAT.

EJ. *de petechiis febrium malignarum.* ib. 1707. 4. PL.

EJ. *de fluore albo mulierum.* Jen. 1707. 4. HEF.

EJ. *de margaritis.* 1708. 4. HEF.

EJ. *de pestis indole.* ib. 1708. 4. PL.

EJ. *cataractæ nova pathologia.* 1708. 4. PL.

EJ. *de diabete.* 1709. 4. HEF.

EJ.

EJ. *de febre purpurata*. 1709. 4.

EJ. *de moralitatis vi medica*. 1709. 4. HEF.

EJ. *de mania*. Erf. 1710. 4. PL.

EJ. *de lienteria*. 1711. 4. HEF.

EJ. *Casus erysipelatis scorbutici subito in sphacelum terminati*. Erford. 1711. 4. PL.

EJ. *de arte chymistica*. ib. 1711. 4. HEF.

EJ. *de nephritide spuria*. ib. 1712. 4. HEF.

EJ. *de gangræna & sphacelo*. 1712. 4. HEF. BR.

EJ. *de tympanite*. 1712. 4. HEF.

EJ. *de peste*. 1712. 4. VAT.

EJ. *de hydrope uterino casus*. ib. 1713. 4. VAT.

EJ. *de fanaticismo medico*. ib. 1713. 4. VAT.

EJ. *de erroribus in potulentis commissis*. 1713. 4. HEF.

EJ. *de malo hypochondriaco*. 1713. 4. HEF. BR.

EJ. *de languore Pannonico*. ib. 1714. 4. HEF.

EJ. *de carminativorum natura, usu & abusu*. 1714. 4. HEF.

J. MICH. METIUS *de αυταρκεια*. Witteb. 1691. 4. RIV.

J. HIERON. DE WEDIG *de memoria, præsertim labili*. Witteb. 1691. 4. VATER.

HENR. MAI *de morbo castrensi quem vulgus cephalalgiam epidemicam vocat*. Rinteln. 1691. 4.

J. DAN. DORNSTENIUS *de natura medicinæ*. Marburg. 1691. 4. BOEHM. nisi DORSTENIUS legi debet.

GEORG OTTO *miranda imaginationis vis*. Marb. 1691. 4.

J. JAC. MARDORF *de maniacis nuperis Giessensibus a Solano furioso*. Giess. 1691. 4. RIV. Cum historia mali. Mania & epilepsia vomitu sanatæ.

GEORG

GEORG WOLFG. GILGIUS *de memoriæ læsione ex nimio veneris usu oriunda.* Altdorf 1691. 4. RIV.

ADAM UNZELMANN *de salivatione mercuriali.* ib. 1691. 4. ASTR.

J. SIGMUND HENNINGER, Professor inde in urbe patria.

EJ. *de cephalalgia.* Argent. 1691. 4. *.

EJ. *de curatione cephalalgiæ.* ib. 1692. 4. *.

EJ. *disp. de medicamentis stomachicis.* Argent. 1691. 4. RIV.

EJ. *Centuria thesium.* ib. 1708. 4.

EJ. *de purgatione.* ib. 1709. 4.

EJ. *de paracentesi abdominis.* ib. 1710. 4. *.

EJ. *de spermate ceti.* ib. 1711. 4.

EJ. *Circa uroscopiam theses miscellaneæ.* ib. 1712. 4.

EJ. *de medicamentis mercurialibus.* ib. 1715. 4.

IDEM a. 1709 & 1710 edidit septem Diss. sub nomine *Prælectionum materiæ medicæ* P. HERMANNI, medici & Professoris Lugduno Batavi, *ad lapidem lydium.*

Inde nata est editio *materiæ medicæ* HERMANNI aucta ab HENNINGERO scriptionibus, analysium chemicarum memoria, viribus medicatis, quæ efficiunt majorem partem operis.

Recudi fecit J. BOECLER sub nomine eodem *Cynosuræ materiæ medicæ.* Argentor. annis 1726, 1729 & 1731. 3 vol. 4. *. Quam editionem suo loco retuli.

IDEM *collectionem s. quadrigam scriptorum diæteticorum* edidit. Argent. 1713. 8. *, SANCTORIUM, VERULAMII *historiam vitæ & mortis*; EOB. HESSI *versiculos de tuenda valetudine* & BAPTISTÆ FIERÆ Cœnam. Nihil addidit sui.

J. FRANC. FOY-VAILLANT & DRAGUEVILLE. *E. insida mixtorum analysis ab igne.* Paris. 1691. 4.

J. POISSON & C. BOURDELIN. *E. ab aëre magis quam ab aqua afficitur homo.* Paris. 1691. 4.

J. Despree & Toullieu, *E. præcavendis morbis ex humorum viscida congerie oriundis Balneum tepidum ex aqua dulci.* Paris 1691. 4.

Ren. Chauvel & Berthod, *E. alimenta quæ alvum laxant ad tuendam sanitatem accommodatiora.* Paris 1691. 4.

S. Paulus Guyart & Mattot, *E. coma adscititia nativa salubrior.* Paris 1691. 4.

Franc. Alliot & S. Auvalle, *E. hyemali peripneumoniæ venæ sectio* ἡγεμονικόν. Paris 1691. 4.

J. B. Dodart, *Non E. phlebotomia magnorum morborum omnium princeps & universale remedium.* Paris 1691. 4.

Phil. Douté & Mattot, *E. in morbis natura tota in* ἐγχειρησει και διακρισει. Paris 1691. 4.

Am. Douté & Cl. Burlet, *Non E. diversæ pro diversis regionibus medendi leges.* Paris 1691. 4.

§. DCCCCXXXI. J. Andr. Fischer.

J. Andreas Fischer professor Erfordiensis.

Ej. *Diss. inauguralis* equidem physici argumenti, prodiit a. 1691. 4. He.

Ej. *de musculis horumque officio naturali & præternaturali.* ib. 1694. 4. He.

Ej. *Ilias in nuce, s. medicina synoptica medicinæ conciliatrici subsecutura.* ib. 1716. 4. Sic.

Ej. *de eo quod in cognoscendis & curandis morbis præcipuum est.* ib. 1717. 4.

Ej. *de scorbuto ejusdemque tum genuinis tum controversis causis, symptomatibus præcipuis & cura.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *Therapia convulsionum generalis ratione & experientia suffulta.* ib. 1717. 4. Hef.

Ej. *de arthritide fixa, speciatim podagra.* ib. 1717. 4.

Ej. *de discrimine inter empiricam & rationalem m. temperati corporis.* ib. 1718. 4. Burkh.

Ej. *Erythroides petechiarum species Silesiam affligens observata & curata.* 1718. 4. He.

Ej.

Ej. *paradoxon medicum esse in morte quidquid quærunt medentes.* 1718. 4. He.

Ej. *de syrupo longæ vitæ.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *lac optimum alimentum & medicamentum.* 1719. 4. He.

Ej. *phantasia errans.* 1719. 4. He.

Ej. *de osculo medico.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de osculo instar veri philtri agente.* ib. 1719. 4.

Ej. *de diæta hæmorrhoidariorum.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de phthisi gastrica.* 1719. 4. He.

Ej. *de mtdico empirico.* ib. 1719. 4. Hæn.

Ej. *de ricino americano.* 1719. 4. *.

Ej. *de singulari sanitatis restituendæ remedio.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de tympanite, von der Windsucht.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *Asthmaticus ex podagra retrocedente.* 1719. 4. He.

Ej. *de cognoscenda & curanda arthritide.* 1719. 4. He.

Ej. *qui bene vomit bene vivit.* 1719. 4. He.

Ej. *de* δυσηκοια *s. auditu difficili.* ib. 1720. 4. *.

Ej. *de eo quod causæ morborum atque mortis nobiscum nascantur.* ib. 1720. 4. Hef.

Ej. *de morbis ab acido s. noxa acidi in corpore humano.* ib. 1720. 4. Pl. tribuit J. Augusto Rivino.

Ej. *de motu sanguinis naturali, non naturali & mixto.* ib. 1720. 4. Hæn.

Ej. *de ortu pestium ex cœlo & terra.* ib. 1720. 4.

Ej. *de saturno ejusque natura & noxa.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de vigili cura animæ circa corpus humanum.* ib. 1720. 4. Hæn.

Ej. *de usu novellarum medico occasione pestis Massiliensis.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de furore uterino.* 1720. 4. He.

Ej. *de variolis.* 1720. 4. He.

Ej *de febre tertiana epidemice grassante.* 1721. 4.

Ej *Nosologia variolarum, curatione, methodo medendi observationibusque singularibus illustrata.* 1721. 4. He.

Ej. *de religiosorum sanitate tuenda & restituenda.* ib. 1721. 4. Hænel.

Ej. *de variolarum & morbillorum cognitione curatione & præservatione.* 1721. 4. He.

Ej. *de antiquissimo fruendæ carnis usu: — carnem porcinam vindicat ab insimulata malitia, quod ad lepram corpora præcipitet.* ib. 1721. 4.

Ej. *curiosa variolarum transplantatio, earumque cautio medica.* 1721. 4. He.

Ej. *Interdum bonus dormitat Homerus.* 1721. 4. He.

Ej. *de religione medici.* 1721. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus ex palato fluentibus.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *de leucorrhœa, s. fluxu mulierum albo.* ib. 1722. 4 He.

Ej. *de malo hypochondriaco.* 1722. 4. He.

Ej. *therapia inflammationis in se & generalissime spectatæ.* 1722. 4. He.

Ej. *de atrophia infantum.* 1722. 4.

Ej. *Certissima febrium prognosis ex aphorismo 69 Sect.* IV. *cum rationali therapia ad mentem aphoristæ instituenda.* 1722. 4 He.

Ej. *de diæta in morbis acutis.* 1722. 4. He.

Ej. *de catarrhis epidemice grassantibus.* 1723. 4 He.

Ej. *de curandis præcipuis oculorum affectibus.* 1723. 4. Hæn.

Ej. *de motu veluti magno ad longævitatem acquirendam medio.* 1723. 4. He.

Ej. *de officio obstetricis, vom Amt der Hebamme.* 1723. 4. He.

Ej. *plethora multorum morborum causa.* 1723. 4. He.

Ej. *de strumis & scrophulis Bunsgensium.* 1723. 4. He.

Ej.

EJ. *succincta sexus potioris secundum statum naturalem & præternaturalem spermatologia.* 1723. 4. HE.

EJ. *de idiosyncrasia miraculosa sanitatem amissam solo contactu restituendi in quibusdam personis illustribus conspicua.* 1724. 4. HE.

EJ. *contagium pecudis bubulæ epidemicum quod adhuc Thuringiam infestat*; die Thüringische Viehseuche. 1724. 4. HE.

EJ. *de contagio* 1724. 4. HE.

EJ. *de corrigenda idiosyncrasia in statu p. n. degenerante.* 1724. 4. HE.

EJ. *de scrutinio pestis synoptico.* 1724. 4. HE.

EJ. *de venæ sectione ejusque administratione methodica.* 1724. 4. HE.

EJ. *priscorum adversus fascinum remedia.* ib. 1724. 4. HE.

EJ. *vis fascini in corpus humanum medica arte devicta.* ib. 1724. 4. HE.

EJ. *de potus coffeæ usu & abusu.* 1725. 4. HE.

EJ. *Scolops datus carni.* 1725. 4. HE.

EJ. *de temperamento medici.* 1725. 4. HE.

EJ. *de temperamentorum morumque convenientia & usu medico.* 1725. 4. HE.

EJ. *Veneni canis rabidi pathologico-therapeutica* διασκεψις. 1725. 4 HE.

EJ. *de curiosa variolarum per insitionem nostri temporis prophylaxi, vom einpfropfen der Kinderblattern.* 1726. 4. HE.

EJ. *de hemitritæo s. tertiana maligna & gravissima & vexatissima compositarum febrium specie* 1726. 4 HE.

EJ *de menostasia s. mensium suppressione.* 1726. 4. HÆN.

EJ. *de podagra juxta genuinam optimamque methodum curanda.* 1726. 4. HE.

EJ *Sialographia medica.* 1726. 4

EJ *de commodis in corpus humanum a potu redundantibus: — cujusnam generis myrrha fuerit* SALVATORI *Judæis data potio.* ib. 1727. 4. HE.

EJ. *de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore.* 1727. 4. HE.

EJ.

EJ. *homo suæ vitæ destructor.* ib. 1727. 4. HE.

EJ. *Lepra Arabum s. elephantiasis observata & curata Resp.* KNIPHOF. 1727. 4. HE.

EJ. *prudentia medica.* 1727. 4. HE.

EJ. *de frequentia morborum in sexu sequiori præ potiori.* 1727. 4. HE.

EJ. *de medici circa moralia & physica in curandis morbis prudentia.* 1727. 4. HE.

EJ. *de menorrhagia, s. mensium fluxu nimio.* 1727. 4. HE.

EJ. *de morbis epidemicis.* 1727. 4. HÆN.

EJ. *de strangulatione uteri.* 1727. 4. HE.

EJ. *de chylificatione integra & læsa hujusque reparatione.* 1728. 4. HE.

EJ. *verminatio adfectus intestinorum molestissimus.* ib. 1728. 4. HE.

EJ. *de discrepantibus medicorum, potissimum præsentis seculi sententiis theoretico-practicis.* 1728. 4. HE.

EJ. *dysenteriæ malignæ ætiologia nova.* 1728. 4. HE.

EJ. *dysenteriæ malignæ cognitio & curatio.* 1728. 4. HE.

EJ. *de ephialte s. incubo.* 1728. 4. HÆN.

EJ. *de febribus intermittentibus præsenti anno grassantibus.* 1728. 4. HE.

EJ. *de febribus malignis generatim spectatis.* 1728. 4. HE.

EJ. *de fluxu hepatico, vulgo* die Leberruhr. 1728. 4. HE.

EJ. *de furore uterino.* 1728. 4. HE.

EJ. *de lassitudine spontanea morborum prænuntia juxta normam aphorismi.* V. S. II.

EJ. *de medicamentorum purgantium natura & usu.* 1728. 4. HE.

EJ. *de morbis intestini coli ex anatome dijudicandis.* 1728. 4. HE.

EJ. *de empyemate.* 1728. 4. HÆN.

EJ. *Consilia medica in usum practicum & forensem pro scopo curandi & renunciandi adornata.* Francf. 1705. 8. *. Morbi historia missa ad auctorem. EJUS, FISCHERI,

Fischeri, responsum multo cum ratiocinio & longo consilio, eventu non adjecto. Morbi vulgares. In lue venerea dat mercurium præcipitatum album. Consilia universa tantum quindecim. Mortuum natum pronuntiat infantem qui clamaverat.

Ej. *Consilia continuata.* 1706. 8.

§. DCCCCXXXII. Diaria ad a. 1691.

In *Transact. philos.* n. 191. sqq. aliqua sunt, sed quæ cum suis auctoribus diximus.

Sic in *Journal des savans.*

Sed in *E. N. C. Dec.* II. *Ann.* X, qui est a. 1691; præter adnotationes suis cum auctoribus relatas.

Anonymus refert in *Obs.* 20.

De puero gibboso, morboso, territo, qui incidit in artuum rigorem; deinde a pollice adscendens malum in epilepsiam erupit. Intercedebant paroxysmi musici, in quibus ex arte canebat; eventu funesto. Renes calculosi: in pulmone grandes vesicæ.

Franciscus Justinus *Obs.* 96.

Ophthalmia gravis nive admota sanata.

J. Christian Menzel.

Obs. 34. Facta paracentesi morbus curatus.

In alio a sanguinis jactura hydropico scrotum incisum detumuit & una pedes, ut tamen abdomen aqua plenum maneret malumque in mortem tenderet.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 183. In puella nuper partu edita volvulus fæcumque vomitus. Sarcoma quod putabatur ad umbilicum resectum, quod hernia erat umbilicalis. Cæcum intestinum &c. resecta fuerunt.

Obs. 184. In puero limpidi humoris diuturnus & funestus per nares effluxus.

Ann. III. *Obs.* 117. Infans atrophicus qui innumeros vermiculos per lotium excernebat.

Ann. IV. *Obs.* 82. Erysipelas vagum.

Obs. 120. A verberibus acceptis homo ad ſtatuæ modum rigidus cum debilitate & frigido ſudore.

Ann. V. VI. Quæ ob impetiginem manus aqua calcis abluerat ſublimato hydrargyro prægnante, maximos inde dolores percepit & deliquia animi, moleſtoſque vomendi conatus.

Ann. IX. X. *Obs.* 24. Mater filio mercuriali medicamento ſalivam excitavit, quæ præſtans abſque ſumto metallo & ipſa ſymptomata ſalivationis patitur.

Obs. 35. In lue venerea abunde illito hydrargyro nulla ſalivatio ſecuta.

Obs. 36. In puella octenni convulſiones perpetuæ nulla cum intermiſſione mali per quadraginta dies. Succeſſit Cæcitas, oculis nihil paſſis: ea ipſa diſpulſa ſuperfuit aliqua in altero pede debilitas.

Obs. 37. Acutus dolor in abdomine motuſque quaſi voluti pugni, uteri ſpaſmum eſſe noſter putat, anodynis & antiſpaſmodicis ſanatus.

Jos. Zamperius.

Obs. 147. A tertiana febre ſanguinis per nares jactura; capite tepida loto malum remiſit.

J. Zachar. Furst.

Obs. 174. Spiritus difficilis; in pulmone paſſim ſanguis effuſus, grumoſus, in ſiniſtro ventriculo polypus. Hepar octo librarum pondere.

Obs. 175. Reſpiratio difficilis; urina difficulter retenta; mors ſubita. Lien trilibris, ſuperne oſſeus. Obeſitas plurima.

Obs. 176. Pleuritis; empyema; paracenteſis ſatis felix, tamen ut fiſtula ſupereſſet; cum vino indulgeret hydrops: nullus pulmo dexter.

Ej. *Dialogus hygiaſticus inter Hygiophilum & Jatrophilum.* Francf. 1692. 12.

Ej. *Utilia & curioſa de vita ſana & longa, de annis climactericis; de termino vitæ.* Francof. 1692. 4. Kan.

§. DCCCCXXXIII. Ad A. 1692.

J. Potter poſtea archiepiſcopi Cantuarienſis.

Archæologia Græca. Londini a. 1692 & 1695 recuſa. Oxon. 1697. 8. & a. 1751. 8. 2 vol.; tum in Thesauri Gronoviani T. XII. Aliqua habet ad rem medicam, de Græcorum victus ratione, conviviis, veteribus in morbis,

in

in puerperiis legibus, quibus medici tenebantur; de Diis medicis; de balneis; de re coquinaria.

Daniel Ludovic. Eben, *Obſervationum medicarum centuria.* Aug. Vind. 1692. 12.

O. F. Blondel *ad experientiam doctrinæ obſervationes.* Cliv. 1692. 4. Hott.

J. J. Brusaschi *diſceptationes problematicæ medicinales.* Rom. 1692. 8. Hott.

Eliæ Veiel *de ſumma dignitate & præſtantia ſtudii medici diſſ. juxta mentem ductumque S. G. Græcorum & latinorum.* Ulm. 1692. 4.

Ignatii Cherusci *methodus medendi, non autoritatibus, ſed rationibus & de monſtrationibus fundata.* Hall. 1692. 8. Tr.

Nathanael Lucy *tr. de podagra.* Venet. 1692. 8. Pathologia ſalſa.

Nic. Lambert Thelen *de febribus diſſ.* Lovan. 1692. 8.

In Stephani Chauvin *Lexico philoſophico.* Roterodami 1692. fol. ſæpe recuſo vocabulorum etiam medicorum interpretatio reperitur.

J. B. Callard de la Duquerie *Lexicon medicum etymologicum, ſ. tria etymologiarum millia quas in ſcholis Cadomenſibus docuit.* Pariſ. 1692. 12. *Journ. des ſav.* 1693. 12. *. 1715. 12. Duæ partes opuſculi. P. I. etymologica, breviſſima 3000 vocabulorum medicorum interpretatio & etymologia. Hæc vocabula ſæpe inaudita ſunt. P. II. vocabulorum eſt variorum. Arabicorum, Græcorum, Alchemicorum, cum eorum ſignificatione breviter expreſſa.

Novam editionem fol. præparaſſe lego.

§. DCCCCXXXIV. Nuperi ad a. 1692.

Pierres Brisseau *tr. des mouvemens ſympathiques, avec une explication de ceux qui arrivent dans le vertige, l'epilepſie, l'affection hypochondriaque & la paſſion hyſterique.* Montpell. 1692. 12. Bur.

Flamant *l'art de ſe conſerver la ſanté, ou le medecin de ſoimême, avec un traité de quelques remedes les plus ſimples & les plus uſités pour la guériſon de différentes maladies.* Paris 1692. 12. Gunz. Tum 1699. 12., titulo paulum mutato; *Le véritable médecin, ou le moyen de ſe conſerver la ſanté.* Tr.

A. P. D. M. *Regles de la ſanté, ou le véritable régime de vivre, que l'on doit obſerver dans la ſanté & dans les maladies, avec une table alphabetique de tous les alimens.* Lyon 1692. 12. Bur.

M. D'AUVERGNE *Recueil de secrets touchant la médecine, pour les maladies & les playes.* Paris 1692. 12 ASTR. 1696. 12. D'ETR.

l'Art de guerir les maladies veneriennes, expliqué par les principes de la nature & les mecaniques. Lyon 1692. 8.

MASSIALOT *nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs & les fruits.* Paris 1692. 12.

C. DU MOULINET *Cabinet de la bibliotheque de S. Genevieve.* Paris 1692. fol. RUFFORTH. Utcunque huc facit.

J. FR. BONAVENTURA ANGELUS ANGELERES *Real philosofia — Vida de la salud temporal sabiduria sophica, testamento filomedico, arcanos filochimicos. Hippocratica, Galenica, Lilibotanica. Parte segonda de la parte primera de regimiento generale prudente fisico y morale en vida genero de catolica y physica sabiduria.* Madrit. 1692. 4.

THEODORUS SCHOON *Waare oeffening en entleeding der planten — van de tabak, haar gebruyk en misbruyk en werkige, tot en wederleggige von Beinlema a Peima verhandeling &c.* Sgravenhaage 1692. 8. *. Ex adseclis CORNELII BONTEKOE, osor GALENISTARUM. Vires medicæ a figura particularum & pororum. Corrigentia nocere. Chemicos veros esse medicos. Nullam dari atram bilem. Purgantia medicamenta noxia esse; Hinc sudorifera, quæ omnibus aliis præfert. Omitto reliquas declamationes.

GEORG DANIEL COSCHWITZ pater: Ej. *Vollständige Apothecke.* Nurnb. 1692. fol.

J HELFR. SCHROOT *Instruction der Flecken- und Hustfiebern.* Marburg 1692. 8.

J. INGENBERT *Chiromantia, metoposcopia & physiognomia.* Francof. 1692.

BARTHOL. KRUGER *Handbüchlein vieler singularen und in der Vernunftprobe bestandenen experimenten.* Wolfenbuttel 1692. 4.

EJ *Beschreibung der einheimischen Krankheiten, wie dieselben durch himmlische Influenz aus der Luft die Menschen a. 1692 inficiert worden.* Braunf. 1692. 4.

EJ *Philiater curiosus autodidactos, s. diagramma demonstrans methodum analyticam discendi veram medicinam.* Brunf. 1692. 4. *.

BENEDICT SCHOENFELDS *pharmacologia, oder allerley Hülfsmittel in mancherley bösen Zufällen.* Zell. 1692. 8.

LEOPOLI

Leopoli *Apotheckerordnung der Stadt Wien.* Wien 1692. fol.

Kunst zu kochen für vornehmer Herren Höfen. 1692. 8.

Neu ausgefertigtes Weinbüchlein. 1692. 8.

§. DCCCCXXXV. Disputationes.

Guil. Palmar *de atrophia.* Leid. 1692. 4. Pl.

A. F. Bussius *de passione hysterica.* Leid. 1692. 4.

Mauritii van Reverhorst *de motu bilis circulari ejusque morbis.* Leid. 1692. 4. *. recusa 8. absque anno & Leid. 1696. 8. *. Calculorum felleorum exempla; inter ea obstructus a lapillo ductus cysticus, & vesicula perampla. Morbi quos bili tribuit, cum formulis.

C. Edam *de hæmorrhagia in genere.* Leid. 1692. 4.

J. Georg Andreæ *de medicamentis confortantibus.* Leid. 1692. 4. *.

J. Horn *de motu invito.* ib. 1692. 4.

C. G. Oehmichius *de œconomia animali retardata.* ib. 1692. 4.

J. de Bequoy *de lenta & cita C. H. evacuatione.* ib. 1692. 4.

A. Soutkast *de pleuritide vera.* ib. 1692. 4.

J. Prat *de lepra.* Leid. 1692. 4.

D. Morel *de rheumatismo.* Leid. 1692. 4. Pl.

Andr. Bruke *de vomitoriis medicamentis.* ib. 1692. 4. Pl.

Gottfried Kirchof *de natura morborum medica.* Leid. 1692. 4.

J. Biechling *de variolis.* ib. 1692. 4. Pl.

Jac. Aug. Blondel *de crisibus.* ib. 1692. 4. Pl. Idem qui contra vires imaginationis scripsit.

Corn. van der Zee *de phlebotomia.* ib. 1692. 4. Pl.

J. Tiling *de suffocatione hypochondriaca.* ib. 1692. 4. Hæn.

J. A. Brouwer *de odontalgia.* ib. 1692. 4. Hæn.

Corn. ab Hildernis *de asthmate.* ib. 1692. 4. Pl.

J. Henr. Holzmann *de phthisi.* ib. 1692. 4. Pl.

J. Lud. Coigelana Dortmont *de phthisi.* ib. 1692. 4. Pl.

Ch. Mævius *de incubo.* ib. 1692. 4. Hæn.

D. Schonfeld *de sterilitate.* ib. 1692. 4. Hæn.

Caspar Wendeland *de hydrope.* ib. 1692. 4. *.

Franc. Vaughan *de cephalalgia.* ib. 1692. 4. *.

J. Bern. Gladbach *omnium febrium unam eandemque esse causam.* ib. 1692. 4. *.

Ej *Praxeos medicæ idæa novissima, in qua omnium morborum origo cum medendi methodo explanatur.* Herborn. 1694. 8. 1711. 8. Et vertente J. De Vaux Gallice; *La pratique medicinale.* Paris 1705. 12. Astr. Germanice. Magnos morbos facit febrem, catarrhum, scorbutum, cachexiam.

Nic. ab Holstein *de arthritide in genere.* Leid. 1692. 4. *.

J. Beikestein *de dyspepsia.* Utrecht 1692. 4.

J. Diederich Koat *de peripneumonia.* ib. 1692. 4.

Marcus de Meyer *de epilepsia.* ib. 1692. 4.

M. Harp *positiones medicæ.* ib. 1692. 4.

Daniel Rudl *positiones medicæ.* ib. 1692, 4.

Gerh. de Vries *de passione hysterica.* ib. 1692. 4.

Samuel Denyssen *de hæmoptoe.* ib. 1692. 4. *.

J. Fitzman *de epilepsia.* ib. 1692. 4. Burkh.

J. Groenvelt *de pleuritide.* ib. 1692. 4. *.

Lucas Stein *de dyssenteria.* ib. 1692. 4.

Adolph Dieterich Schroeter *de catalepsi.* Utrecht 1692. 4. Riv.

A. Thiel *de astmate.* Hardervic. ib. 1692. 4 Hæn.

J. Ebeling *de usu & necessitate chymiæ in arte medica*, Præs. O. Jacobæus. Hafn. 1692.

J. Her-

J. Herman Hamer *de medicina renunciatoria.* Erford. 1692. 4. *.

J. H. Friv. Grivius *de hæmuresi.* ib. 1692. 4.

G. Behrnauer *de morbis archæalibus.* ib. 1692. 4.

Chr. Paul Schroeder *de requisitis veri medici.* ib. 1692. 4.

Elias Kuchler *de cura palliativa.* ib. 1692. 4. Riv.

J. Hermann Sode *de obligatione medicorum.* ib. 1692. 4. Menz.

J. Frid. Reithardt *de artuum tremore.* Jen. 1692. 4. Pl.

Lud. Chr. Mieg *de medicis extraordinariis novi fœderis.* Rintel. 1692. 4. Boehm.

A. Untzelmann *de anasarca.* Altdorf 1692. 4.

Samuel Grosser *progr. ad orationem de medicorum studiis in rempublicam litterariam & civilem collatis.* Altenburg 1692. 4. Hæn.

J. Mich. Sargant *de arthritide.* Basil. 1692. 4. Pl.

J. Conrad Muralt, Joh. F. *Compendiosa naturalis hominis status historia.* Basil. 1692. 4.

Ej. *de iliaca passione.* Basil. 1693. 4.

J. Jac. Mosleder *de deliquio animi.* Argent. 1692. 4. *.

J. Burckel *de arthritide.* ib. 1692. 4. *.

Franc. Gouel & Paul de Toullieu, *E. in acutis morbis epidemicæ constitutionis maxima habenda ratio.* Paris. 1692. 4.

Ant. Xarin & Dangueville, *E. a quibus vita ab iisdem morbus.* Paris. 1692. 4.

Nic. de la Carliere & Berthod, *E. asciti profligando liquores acidi.* Paris. 1692.

Franc. le Roi & Dangueville, *E. fluori albo aquæ metallicæ.* Paris. 1692.

Lud. Labbé & Sauvalie, *E. pejor vigiliarum quam somni excessus.* ib. 1692.

And.

AND. ENGUEHAND & BURLET, *E. ab aquæ glacialis potu raucitas.* Parif. 1692. 4.

ALEX. PET. MATTOT & FRESSANT, *Non ergo ingeniosi qui facile lacrymantur.* ib. 1692. 4.

§ DCCCCXXXVI. DIARIA ad a. 1692.

In *Philos. Transf.* n. 196 EDMUNDUS HALLEY in primis agit de vicibus viventium & mortuorum, ut inde valor annuarum pensionum pro vitæ probabilitate æstimari possit. Ex fastis emortualibus Vratislaviæ eruit numerum superviventium in quovis anno. Ita ex 1000 altero anno supervivere ponit 855, anno 10, 661; anno 20, 598; anno 80, 41; anno 100, 7; quod mihi evidenter nimium videtur.

In *Memoires de l'Acad. R. des sciences avant* 1692, dicitur de calculo a femina ex ano reddito D. MOREAN referente.

In *Giornale de letterati dell'* a. 1692. Moden. 1692. 4. Vermis caninus dictus qui renem consumsit, ut solum involucrum superesset.

Hoc anno cepit prodire *Bækzaal van Europe* M. Jul. & Aug. continentem ad a. 1700, auctore PETRO RABUS B. BUN.

§. DCCCCXXXVII. Ad a. 1693.

SAMUEL DALE in botanicis dictus est. Primum prodiit EJUS *Pharmacologia*, Londini a. 1693. 8. *., tum supplementum a. 1708. 8.; & totum opus Lond. 1710. 8. 2 vol. 1737. 4. Leid. 1739 4. *. 1751. 4. Hic supplementum ad suas sedes reposuit. Totum fere opus est in nominibus & synonymis, cum brevissimo indice virium medicarum.

In *Phil. Transf.* n. 211. Nyctalopia f. cæcitas absente sole.

MICHAEL ANGELUS ANDRIOLLI Veronensis, in Carinthia protophysicus, Constantinopoli medicinam fecit.

EJUS est *Concilium veterum & neotericorum de conservanda valetudine, f. de morborum causis procatarcticis, in quo rationes experimentorum suffragiis discussæ exponuntur.* Lugd. 1693. 4. MAZUCH. Causas morborum usu sex rerum non naturalium deducit & harum qualitates salubres & noxias explicat, ad diæteticam ergo præcipue facit. CARR. BR.

EJ. *Domesticorum auxiliorum & facile parabilium tractatus quinque.* 1, *Regimen in morbis acutis*; 2, *de potulentis quæ ægris conveniunt*; *regimen in morbis*

morbis chronicis; 4, *regimen sanorum & convalescentium*; 5, *regimen prægnantium, puerperarum, & infantum.* Venet. 1698. 4. *. Stylum nolim requiras, sed neque multa, quæ ægrotis permittit: & carnes pullorum in morbis acutis decumbentibus; vitellos quidem, byzantinos etiam minus, quos noster utiliter acute febrientibus indulgeat. Analeptica varia, gelatinæ, carnium pulpæ, lac, ova. 2, De vino: Italis debere permitti, quorum lenti humores alioquin longos morbos essent producturi. In febribus præterea conducere, quæ sint ab alcali. Se vinum nigrum cum æqua aquæ portione optimo eventu dare. Lac, serum, aqua: aquæ medicatæ Italiæ. Calderianas aquas olim ob efficaciam suam celeberrimas, famam amisisse. Aquæ stillatitiæ, syrupi, julepi. Vinum mulsum in febribus saluberrimum. Non debere decoctum lignorum propinari absque interposita alvi purgatione. Theriaca Turcis propria ex fructibus composita. Medicamenta chemica, deinde tota ars coquinaria. Radices Ninsi in tussi & hæmoptoe utiles. Qui Venetiis asthmate laborant si Neapolim migraverint, a suo morbo immunes manent, & continuo relabuntur quum priorem patriam repetunt. Contra, asthmatici Neapolitani Venetiis convalescunt. Senium æstimatur non ab annis, sed a virium defectu, a tarda restauratione debilitatis, a lenta sanatione vulnerum. Senibus viperarum carnes conveniunt & baccæ juniperi. Variolæ Byzantii. Singulis annis grassantur funestissimæ & nigricantes, Turcis tamen quam Francis infestiores. Emetica ex antimonio parata potenter lochia restituunt.

Ej. *Enchiridion practicum medicum, in quo domestica & usitatiora auxilia recentiorum pro universis morbis curandis citantur*: 1, *pro morbis mulierum*; 2, *pro morbis capitis*; 3, *pro morbis pectoris*; 4, *pro morbis abdominis*; 5, *pro febribus & earum symptomatibus*; 6, *pro morbis ad Chyrurgos spectantibus.* Venet. 1700. 4. Helmontianus & empiricus. Inveteratas obstructiones oppugnat unguento arthanitæ minoris, cum pulvere trochiscorum alhandal, essentia sabinæ cum mercurio malaxata & matutina corporis exercitatione: hæc utilia s. efficacia expertum esse. Ad sterilitatem (qua de causa?) extracto secundarum muliebrium se uti. In cerebri adfectionibus, frigidis abstinendum, & opium pro sacra anchora reservandum. Oleum balsamines aureum catharros, sic etiam podagram inunctum solvit. Qui podagra liber erat quamdiu vino oligophoro utebatur, & continuo relapsus est, & una calculo infestatus, cum ejus vini nunc nulla sibi copia esset. Hypochondriacis calida & exsiccantia nocere, monente RAIMUNDO FORTI. In tussis initio nihil opio melius. Inflammatis olea adhiberi non probo. In hectica febre non siccos colles *Stabino*, sed palustria humida Laurentina saluti esse. Qui tabidi in siccam illam Veronam migrant, interire omnes. Ad ventriculi imbecillitatem certum præsidium est in sale martis cum conserva absynthii. Omphacium in viscerum æstu præstantissimum. In cholera balneum, lac asini ad tres libras (choleram daturum nisi adesset). Aqua Nocerina (pura & levi) cum tartaro multos hydropicos

picos ſanatos eſſe. Mars in febre acuta abſurde & funeſto cum eventu adhibitus. Se luem veneream abſque hypocauſti & carceris tædiis ſanare: auxilia ei convenire quæ ad catarrhum. Militis Germanos ſe a peſte immunes præſtitiſſe ſulfuratis induſiis. Ad variolas jubet ſaccharum ſaturni in aqua citri ſolutum lambere. Omnino multos leproſos ſanatos fuiſſe carnibus viperinis: ſubito qui quatuor libras abſorpſerunt.

Ej. *de febribus & morbis acutis febrem adnexam habentibus*. Venet. 1711. fol. Mazuch. Omnes febres alvo ducta ſanari.

Ej. *Novum ſyſtema practicum in via Platonis & Academicorum Italorum*. Galer. di Minerva IV. p. 298.

§. DCCCCXXXVIII. Alii.

Alexander Knips Maloppe P. P. primarius Patavinus (nomen ex duabus familiis Germanicis conjunctum):

Ej. *De aortæ polypo*. Lugd. 1692. 4. & in E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* I. *app.* Carolo Patino de natura ſui morbi quærenti reſpondit, polypum ei in aorta eſſe, neque alium morbum excluſis ſigillatim adfinibus morbis pectoris. Pulſus erat inæqualis, dyſpnoea frequens. Cum Patinus denique orthopnoïcus obiiſſet, reperta eſt aorta arteria ampliſſima; in ea polypus anſerini ovi mole, lamellatus, fibrilloſus.

Ej. *Prælectio pro Empirica ſecta adverſus theoriam medicam*. Patav. 1717. 4. *. Contra medicos dogmaticos & Galenum, ætiologiam totam debere omitti. Chemicos theoriam nihilo clariorem reddidiſſe. Nimis differre acerrimorum ſalium operationes ab iis quæ in corpore animali geruntur. In morbis, in inflammatione, coagulo, nihil acidi demonſtrari poſſe. Mathematicos ordinem artis habere, non certitudinem. Pro ſecta eclectica, quæ empirica dici poſſet, quod experientia nitatur: eam a vulgari empiriſmo differre & ad phyſicam experimentalem pertinere.

Ej. De Co Averoæ *de duobus remediis ab eo maxime illuſtratis, mercurio & Aponenſibus thermis commentatio*. Pariſ. 1725. 4. *. Autor Nicolaus Scanagatus. Hydrargyri uſum Patavii fere obſoleviſſe cum eum noſter revocavit. Uſus eo eſt in venerea lue varie præparato, inuncto tamen, noratque ſymptomata vitare quæ ejus metalli uſui ſupervenire ſolent, etſi ſalivam, & abunde ciebat. In uteri ulcere deſiſtere coactus eſt. Aquas Aponenſes utiliter bibi reperit, etiam in non graviſſima tabe, diverſiſque fontibus ſuam cuique utilitatem adſignavit.

J. B. Giraldi *Rupes inſuperabilis in pelago medico*. Bonon. 1693. 12. Mazuch.

Ej.

Ej. *morborum exitialium tyrannica sævitia per annos nobilem mulierem dirimentium syntæmia in medicam historiam redacta.* Bonon. 1693. Mazuch.

J. Carolus Amat (Amatus) Catalanus. Ej. *Fructus medicinæ ex variis* Galeni *locis decerpti.* Valent. 1693. 8. C. de V. (*).

Dissertationes quibus medicinæ medicorum studia ventilantur. Neapoli. 1693. 8.

Homobonus Piso Cremonensis, prof. practicae medicinae in Acad. Patavina, adversarius circuitus sanguinis novissimus, quoad nuper Archæi nonnulli sequaces denuo ei nobilissimum inventum insinuaverint.

Ejus *methodus medendi.* Patav. 1726. 4. (sed prima opera sunt anni 1693). Totus Galenicus. Contra modernos medicos, qui in febribus curandis nihil norunt, nisi venæ sectionem repetitam, vesicas trahere, cum singulæ febri, denique singulo febrienti sua curatio debeatur. Curatio extraordinaria, quando aliquid est, quod non sinit ordinariam sequi. Victus ratio non nimis ab adsueta recedat. Indicatio a juvantibus, a nocentibus. Pro Hispanis tali venam ante venam brachii secantibus. Exemplum cum non profuissent in puerpera quatuor sanguinis in brachio missiones, dum in talo venæsectiones malum sustulerunt. Non bene omnibus febricitantibus vinum negari. Sed etiam ova sorbilia sumsisse necesse fuit in febre acuta continua. P. Martianum ante Sydenhamium calidorum usum in febribus proscripsisse. A febre intermittente feminæ gravidæ parca lochia. Vena incisa & menses revocati, & variolæ. Fuisse qui a debiliori medicamento sed solido melius haberet, quam ab acriori liquido. Contra hypotheses nuperorum & Helmontii. Contra Guilielminum de natura morbi.

Ej. *Spicilegium curationum morborum cum singulorum animadversionibus. Acc. diss. de inconstantia medicinæ.* Patav. 1742. 4. *. Ultimo in senio has morborum historias edidit, quorum aliquos ante quinquaginta annos curaverat. Veteres ubique in oculis habet. Auxiliis usus est paucis & mitibus; venæ sectiones non valde repetiit. In gravissimis nonnunquam morbis stetit imperterritus, cum exigua spes salutis superesset, ut in sopore febrium acutarum, dum unum alterumve bonum signum adgnosceret. In acutis malignis urticationes vesicatoriis substituit. Petechias non esse criticas: evacuationes enim criticas eo meliores esse quo uberiores, non ita maculas. Imaginationis lætos errores minus metuit, quam tristes. Secretionibus apparentibus non dubitavit sanguinem mittere. In petechiis somnum vigiliis præfert. In universum primo die morbi venam secabat, alvum laxabat: in reliquo toto morbo vix molie-

(*) Idem liber in Meth. stud. Med. & in Bibl. pract. Tom. II. p. 514. ad a. 1623. refertur. Br.

batur quidquam. Morbos describit fere vulgares, tamen aliquos minus frequentes & incisiones cadaverum. Hydropicis, enormibus purgantium medicamentorum dosibus vitam diu sustentavit. Præscribit diagrydii grana duodecim, jalappæ drachmas duas, salis Anglici unciam cum semisse. Suppressis lochiis venam tali non secuit, fausto eventu, & causas dat suæ abstinentiæ. Asitiæ rarioris exempla. Calculus quem in vesica sedere indicaverat in cadavere repertus est, cum nullæ unquam arenulæ decessissent. Urina pueri in hydrope utilis. Cum ictero tamen alvum fluxam conjungi vidit. In ictero vesicula fellis amplior; hepar durum. Ab usu cantharidum mictus cruentus & mors. Post palpitationem & difficilem spiritum, cor amplius. Esse ubi in pleuritidis initio crusta in sanguine nulla sit & demum cum morbi progressu se offerat. In hoc morbo venam non valde secat: negat nigram urinam ominosam esse.

Diss. de inconstantia medicinæ, de sectis. Galenum defendit contra BOERHAAVIUM: addit quatuor humores esse ex HIPPOCRATE. Pro dogmatica veterum medicina, ut tamen methodicis faveat; potissimum etiam ob diligentiam in morborum & auxiliorum historia. Contra Jatromathematicos, BOERHAAVIUM & BELLINUM.

BERNHARDUS CONNOR hibernus, medicus JOHNNIS SOBIESKY non absque ingenio vir.

EJ. *Dissertationes medico physicæ*. Oxon. 1695. 8. De antris lethiferis 3, de stupendo ossium coalitu 4 de immani hypogastrii sarcomate. In 1, de antro potissimum canino prope Neapolim, in quo ad certum limitem aër adsurgit, ad respirationem alendamque flammam non idoneus, aliqua nova noxam monstrantia CONNORI experimenta 3, de sceleto cujus omnia ossa in unum coaluerunt & 4, de utero in materiam carneam degenere. De sarcomatis indole & altera de sceleto ancylotica est in *Journal de savans* 1693. & Phil. Trans. n. 255.

In Evangelio medici s. de suspensis Naturæ legibus. Lond. 1697. 8. Amsterd. 1697. 8. (Jenæ 1724. 8. HÆN. quarta editio BR.

Classes morborum. Ad nimiam tenuitatem humorum febrem refert, & fibræ contractio sive nimis stricta sive nimis laxa tota omittitur. Spirituum morbi. Cataleptici Monspeliensis historia.

Cura posthuma *History of Poland* prodiit. Lond. 1698. 8.

A compendious plan of the body of Physic. Oxon. 1697 jam edita, parvi momenti, analysi chemicæ sanguinis multa tribuit.

ADAM

ADAM LITTLETON *Diss. epistolaris de juramento medicorum.* Lond. 1693. 4.

SEMPRONII GRACHI MASSILIENSIS (SAMUEL GOTTHELF MANITII Physici Dresdensis) *Medicus hujus seculi s. Herma tyroni medico expeditissimam, qua ad veri medici requisita feliciter obtinenda & miserias pœne inevitabiles prudenter declinandas eundam viam monstrans.* Dresd. 1693. 8. Non ineptus liber, etsi multa aliena admista habet. Polyhistor magis quam medicus, juveni medico consilia dat, ut possit ad solidam artis cognitionem pervenire & ad felicem praxin. Propædeutica studia sigillatim considerat. Præceptores requirit perfectos, eorum exempla producit. Logicam a medico requirit, mathematica & physica. Catalogus librorum quorum lectionem commendat, non ille ut mihi satisfaciat. Adminicula refert, inter ea peregrinationes, proprias encheireses, tum methodum collectaneorum colligendorum, sed in ordine desidero, quod nimis perfectam medicinæ cognitionem in juvene adversaria colligente supponat, aptiorque sit ad digerendam summam quam ad colligendam. Ut possit medicus ad famam pervenire, monet juvenem ne nimia promittat, ne præceps definiat neque titubet. Calamitates medicorum eorumque integra fere historia, de numero medicorum, de sostro, de medicastris, de calumniis & invidia, judicia de scriptoribus propria neque vulgaria. Amœnus lectu etsi minime profundus.

GUILH. a LIMBORCH Prof. Lovan. *Medulla simplicium* ex DODONÆO SCHROEDERO &c. *desumpta.* Lovan. 1702. 8. Doses & bonitas, aliqua de viribus.

ABRAHAM CYPRIANUS medicus qui & lithotomiam exercuit & artem obstetriciam.

EJ. *Epistola historiam exhibens fetus humani post* 21 *menses salva matre ex tuba excisi.* Leid. 1700. 8. & gallice. Amsterd. 1707. 4. Neapoli 1727. 4. Plerique ad chirurgiam pertinent, aliqua medici sunt argumenti. Non ideo lacte semper instrui mulieres quæ vivum fetum utero gerunt, sed post mammarum collapsum & lac evanescens fetum vitalem esse redditum. Sterilitas a tubarum concretione. Hydrops tubæ uterinæ in qua 150 ℔. aquæ collectæ erant. Hydrops mere gelatinosus, ut frustra abdomen perforaretur. Tubæ pars cartilaginea.

THEODORI MUGKENS *Collectanea chymica Leydensia* MÆTSIANA, MARGGRAFIANA *collecta a* CHRIST. LOVE MORLEY edidit. Leid. 1693. 8. Scriptiones eo tempore minus vulgo notæ.

P. LANTANA *Oratio de officio medici.* Franeck. 1693.

D. L. M. D. *Introductio in universam medicinam hodiernam Londinensem* 1693. 8.

FRANCISCI COURCELII *de vana mittendi ſanguinis ratione in hæmato threſeos.* Francof. 1693. 8.

L. C. LEINKER *compendium promtuarii medicamentorum, tam ſimplicium quam compoſitorum, in pharmacopolio caſtrenſi exercitus ſtat. Circ. franconici exſiſtentium.* 1693. 4. TR.

PHIL. JACOBI SPENER *parentalia* MARTINI WEISSII *archiatri.* Berol. 1693. fol.

ERNESTI HEINSII *Lapis offenſionis in febrium curatione purgatio ſ. diſcurſus de purgantium validorum abuſu in febribus.* Lipſ. 1693. 4.

J. D. THOM *collectanea chymica curioſa, quæ rerum naturalium ex triplici regno anatomiam continent.* Francof. 1693. 4.

§. DCCCCLIX. NUPER. LING. ad a. 1693.

J. VIDOS y MIRA *primera parte de medicina y cirurgia rational y ſpagirica, ſon obra de herro e fuego con ſu autidotario de ragees, yervas, flores, ſemillas, frutos maduros, uguas e vinos medicinales que uſa en medicina.* Saragoſſa 1693. fol. Quæ ſecunda eſt editio. Madrit. 1705. & 1713.

ISIDORO FERNANDES MATIENCO *diſcorſo medico contra el medicamento.* Madrit 1693. HAUSEN.

J. B. FRANCII *elenchus utilitatum ſectionis venarum in pedibus.* Milano 1693. 12.

EJ. *Pillola (ſic) antivenerea o ſia miſtura antiacida unico puricativo, degli umori comprovata con quantita di ſinceri eſperienze.* Milan. 1700. 12. ARGELAT. BR.

A. PIA CARTLI JACOBI SENIBALDI & HIPPOLYTI MAGNANI *Pariſio de medici aſſiſtenti all infirmitá ed apertura del cadavere della ſ.* OLIMPIA GINETTI. Roma 1693. fol. Venenum ſumtum fuiſſe contra hos medicos pugnabat P. MANFREDUS.

FRANCESCO FERDINANDO ROGAZZINI *medicina poſitá al eſame del tribunale de la veritá diſapologetica.* Breſc. 1693. 4.

PASSERA *Practica univerſale della medicina.* Milan. 1693. fol.

JOSEPH VALISNERI archiater reliquit codicem *de vera methodo lue celtica adfectos ſanandi,* de quo ASTRUC. Eadem inunctione ſe paralyſin, iſchiadem fixam, arthritidem ſanaſſe.

ANONIMI

ANONYMI *Tr. des maladies veneriennes.* Amſterd. 1693.

A. DISDIER *manière de faire de l'excellent Chocolat.* Paris 1693. 12.

DU FOUR *Tr. du Caffé, Thée & Chocolate avec les meilleurs methodes pour compoſer la Chocolate par* DISDIER. A la Haye 1693. 12. *Cal. Bib. Dœver;* num idem liber? BR.

AIGNAN *l'ancienne medicine à la mode, ſentiment uniforme* D'HIPPOCRATE *& de* GALIEN *ſur les acides & ſur les alcalis.* Paris 1693. 8.

EJ. *Le prêtre medecin avec un traité du Thée & du Caffé de France.* Paris 1696. 12. CARR. Theam gallicam herbam Meliſſæ vocat, Coffeam hordeum & ſecale toſtum.

LAMARE *obſervations critiques ſur l'ancienne medicine de* L'AIGNAN. Paris 1702. 12.

EJ. *Traité de la goutte.* Paris 1707. 12. CARR. BR.

CHARLES de THUILLIER *Traité des maladies veneriennes avec des experiences pour les guerir ſurement & facilement.* Paris 1693. Primam editionem Ravennenſem a. 1684. citat ELOG. duas alias Pariſienſes 1707. & 1716. BR. *Et lettre de cet auteur imprimée & adreſſée a* M. DEMETRIUS AMMIRAUX *medecin a Chio ſur les maladies veneriennes & les antiveneriens.* 1693. 12.

LAURENT VERDUC *Pathologie dans laquelle exſiſtent toutes les maladies du çorps humain.* 1693. 12.

De la HAYE *le medecin ſincere.* Lyon 1693. 8. CARR.

J. FRANC. LAUGIER *Tr. des remedes vulneraires.* Lyon 1693. 12.

EJ. *ſtatutes of the colledge of Phyſicians.* L. 1693. 8.

J. JACQUES BERLU *Tr. des remedes vulneraires.* Lyon 1693. 12.

NICOLAI HEINSII NIC. *f. Het ontdeckt vergift der zoo genannate melekur behelſende deſſelfs ſchadelykheit in ſcheurbugk, gicht en podagra, licham en longe teering; Benebens aanwyſing de geneesmiddelen en manier vor deeze qualen.* Utrecht 1693. 8. Germanice adjuncta præfatione in STEPH. BLANCAARDI *Milchcur* a J. SCHREYER. Leipzig 1694. 4. Ex BONTEKOI ſecta contra eum lacte rejecto tutiora ut putat medicamenta proponit.

EJ. *Armamentarium ſanitatis of het wapenhuys der gezundheit, behelſende verſchyde heilſame geneesmiddelen en tot ny toe unbekannte geheimniſſe.*

EJ.

Ej. *de guynende Venus of te Verhandeling van Pocken.* Amſterd. 1697. 8. Germanice *ſchmachtende Venus.* Francf. und Leipz. 1703. 8. Ut videtur idem: *die gemarterte Venusſchweſter oder Verhandlung von der Venuskrankheit.* Amſterd. 1701. 8. Et gallice. *Nouvelle methode pour guerir les maladies veneriennes ſans l'aſſiſtance d'aucun medecin, ſans epuiſement des forces, ſans garder la chambre ſans negliger ſes affaires.* Amſterd. 1706. 8. Quam editionem Astruc putat ab ipſo Heinsio gallice verſam eſſe. Morbum mundo coævum eſſe, natum ex fermento ſalino acido volatili. Arcana ſua commendat.

Ej. *Næuwkeurige Verhandelingen van het podagra en det gemeine gigt.* Amſt. 1698. 8. Germanice *übel und wohl ſoulagirter Podagriſt auctore* H. Friderico Hundertmark. Leipz. 1701. 8. 1703. 8.

Salamon van Rustingh *nieuwe veld medicyne en chirurgie.* Amſt. 1693. 8.

Ej. *Nieuw gebouu der geneeskonſt gegrundet op ſedermere ervarenheyd.* Amſt. 1706. 8. Contra Cartesium morbos eſſe ab ignis defectu, exceſſu, impedito libero commeatu.

Haarlemmer Apothek. Amſterd. 1693. 8. per Wachendorf.

Andr. Glorez *Anhang von den Krankheiten die von Zaubern herkommen.* Regenſpurg. fol.

Ej. *Vollſtändige Haus- und Land-Bibliothek.* Regenſp. 1701. fol. P. II. P. III. 1700. fol. & Nurnb. 1719. vol. II. Continuatio. Augſp. 1701. fol. II Theil 1702. fol. III Th. 1703. IV Th. fol.

J. Dietrich Hoffstædt *panacea cæleſtis* Hoffstadiana *oder Beſchreibung des himmliſchen Theriaks.* Hanau 1693. 8. Pl.

J. Reinhart Stalberg *engliſcher Wahrſager aus dem Urin, oder gewiſſe Wahrſagungen aus dem Waſſerglaſe von* Thom. Bayer *aus dem engliſchen überſetzt.* Hamburg 1693. 8. 1703. 8. 1746. 8. Primam editionem ignoro.

Conrad Philip Limmer *de cereviſia ſerveſtana* Zerbſt 1693.

Ej. *des Raths von Werningerode Apothekertaxe.* Halberſt. 1693. 4.

§. DCCCCLX. Disputationes.

E. C. Bruckner *de hemicrania.* Leid. 1693. 4. Pl.

David Ferry *de anorexia.* ib. 1693. 4. Pl.

J. A. Rossen *de polypo cordis.* ib. 1693. 4. Pl.

D. Duc-

D. DUCLAUX *de apoplexia.* Leid. 1693. 4 HÆN.

CAR. LUD. ZANDER *de ophthalmia.* ib. 1693. 4.

MART. van de VELDEN *de febribus.* ib. 1693. 4.

J. BRAAK *de catalepsi.* ib. 1693. 4. HÆN.

AUG. DAVID GRUNDMANN *de medicamentis uterinis.* ib. 1693. 4. PL.

SAM. CRADOCK *generalia circa oculi suffusionem guttam serenam & inflammationem Ophthalmiam dictam.* ib. 1693. 4. PL.

CAR. DERLINCOURT Carol. f. *de lienosis.* ib. 1693. 4. Et in collectione operum paternorum. Sanguinem serosum acido salsum & tartareum in lienem colligi. Alia lienis vitia & morbi inde sequuntur. Vetustæ medicinæ per varias artis partes excellentiæ analyses aliquæ.

HERMAN OSTERDYK SCHACHT postea professoris Leidensis.

EJ. *de melancholia hypochondriaca.* ib. 1693. 4. PL.

EJ. *de πτυαλισμω artificiali.* ib. 1720. HEF.

EJ. *Orationes* II. 1. *de firmitate artis medicæ*, 2. *de medico exercitato.* ib. 1723. PL.

EJ. *Orationes* IV. *quarum* 1. *de iis quæ medicum ad artis exercitium se adjungentem præcipue scire oportet*, 2 & 3 *supra jam dictæ*, 4 *de prudentia in ratiocinio physico & medico necessario observanda.* ib. 1735. 4. PL. BR.

HENR. SUPPRIAN *de colica.* ib. 1693. 4.

E. U. WESTENBERG *de hydrope.* ib. 1693. 4. HÆN.

J. PET. RIEBIUS *de dysuria.* ib. 1693. 4. PL.

TH. ROEPER *de angina vera.* ib. 1693. 4.

LOTHAR. ZUMBACH *de sudore & sudoriferis.* ib. 1693. 4.

A. HOLSCHEN *de gangræna & sphacelo.* ib. 1693. 4.

J. HOOFD *de lethargo.* ib. 1693. 4.

J. JOHNSTON *de motibus convulsivis & epilepsia infantum.* ib. 1693. 4. PL.

FRANC le ROY *de pleuritide & peripneumonia.* ib. 1693. 4. PL.

G. FLAM-

G. FLAMMING *de angina*. ib. 1693. 4. HÆN.

G. VERPOORTEN *de hydrope ascite*. ib. 1693. 4. PL.

G. LEMMERS *de purgantibus*. ib. 1693. 4.

G. GARBERS *de diureticis*. ib. 1693. 4. HÆN.

B. REINWOLF *de peripneumonia*. ib. 1693. 4. HÆN.

PET. OPPERDÆR. *de hydrophobia*. ib. 1693. 4.

J. CHR. HABERKORN *de medico physico*. ib. 1693. 4.

G. UNGER *de asthmate*. ib. 1693. 4. PL.

RHOM. FRID. s'UCHLAN *de paralysi metallariorum*. Utrecht 1693. 4.

BERNH. AND. NOTTELMANN *de melancholia*. Traj. ad Rhen. 1693. PL.

ANDREAS REUTSCH *de tincturis antimonialibus*. Utrecht 1693. 4. Scriptiones numerosæ & tincturæ 57.

ARN. WIEXMANN *de suppressione mensium*. ib. 1693. 4.

J. MOENTHER *de febre quartana*. Horderow. 1693. 4.

THOMAS LAURENTII *de phthisi*. Horderow. 1693. 4.

L. ERBERFELD *de morbis eruditorum*. Duisb. 1693. 4. PL.

DOMINIC. LAPPONI *de apepsia*. Duisb. 1693. 4.

LAURENTIUS ROBERG Professor Upsaliensis pro gradu disputavit *positiones medicæ*. Leid. 1693. 4.

EJ. *de thermis*. Ups. 1699. 4. *.

EJ. *de variis effluviorum effectibus*. ib. 1699. 4.

EJ. *morbi hæreditarii* ib. 1702. 4. Varios admittit etiam calculum, luem veneream.

EJ. *de fœda lue dicta venerea*. ib. 1700. 4. *. Ex coitu cum simiis natam esse. Ossa ab ea lue mollia & flexilia. Sudorem jubet movere, purgantium tamen medicamentorum usum interponere. Cum fungus tibiæ mercurio præcipitato & sabinæ usu consumeretur, nata inde salivatio & os squamam deposuit. Cum hydrargyrus varia forma absque effectu datus fuisset, sanata demum hydrargyro in aqua forti soluto ut muria calida superbiberetur.

EJ.

Ej. *de aquosi calidique potus salubritate.* Upsal. 1711. 4. Thea princeps, dein de variis infusis.

Ej. *de piceæ pinique sylvestris resina.* ib. 1714. 4. Hef.

Ej. Hippocratis *νομος s. lex suecice versa.* 8.

Ej. *idea boni medici.* ib. 1708. 4. *. Ad historiam artis dotes necessariæ.

Ej. *samling angaende nosocomium academicum.* Upsal. 1784. 4. Suecice.

Ej. *de erroribus in curandis febribus.* ib. 1738. 4.

Varias ejus Orationes collegit Joh. Gottschalk Wallerius. Upsal. 1768. 8.

1. *De requisitis futuri medici ex* Hippocrate.

3. *De medicinæ encomio.*

4. *De thesibus physiologicis quibusdam similitudinibus explicatis.*

5. *Cogitationes de empiricis & empiria.*

Primus auctor fuit ut etiam in academiis suecicis summi in arte medica honores impertirentur quos antea suecici in academiis extraneis merebantur.

Christoph Ettner *denique a* Ettner.

Ej. *de podagra.* Vratislav. 1693. 4.

Ej. *satirica. varia.*

Ej. *medicinischer Maulaffe oder der entlarvte Marktschreyer.* Francof. 1694. 8. 1710. 8. 1720. 8.

Ej. *unwürdiger Doctor.* Augspurg 1697. 8.

Ej. *entlaufner Chymicus.* ib. 1697. 8.

Ej. *der ungewissenhafte Apotheker.* Lipf. 1700. 8. Augsp. 1753. 8.

Ej. *verwegner Chirurgus.* Augs. 1698. 8.

Ej. *unvorsichtige Hebamme.* 1725. 8.

Ab. Ziegra Programma *de medicinæ origine & progressu.* Torgav. 1693. 4.

J. And. Gleich *de cura theologiæ optima medicinæ praxi.* ib. 1693. 4.

ADAM KAHLE *de diæta jejunantium* Præſ. C. BARTHOLINO. Hafn. 1693.

J. HENR. PANRING *de conſervanda ſanitate illuſtrium virorum*. Regiom. 1693. 4. PL.

GEORG EMMERICH *Poſitiones phyſico medicæ*. Leid. 1692. 4.

EJ. *de phlebotomia an cauſam morbi tollat*. Regiom. 1693. 4. PL.

EJ. *de ratione & experientia medica*. Regiom. 1693. 4.

EJ. *Theſium medicarum pentas & totidem paradoxa*. ib. 1698. 4.

EJ. *Theælogia deque ejus infuſo*. ib. 1698. 4.

EJ. *de morbo marino navigantibus prima inprimis vice familiari*. ib. 1700. 4.

EJ. *de frigore correptis*. ib. 1701. 4. De aëre corpus humanum comprimente deque ſpiritus vini abuſu.

EJ. *de duumviratu* HELMONTIANO. ib. 1702. 4. HEF.

EJ. *Concionatorum diæta ſ. ſanitatis conſervatio*. ib. 1707. 4.

EJ. *de febre virginum amatoria*. ib. 1708. 4.

EJ. *de conjugio* ASTREÆ *cum* APOLLINE *diſſ.* I. *de inſpectione cadaverum*. ib. 1710. 4.

EJ. *Diſſ.* II. *de vulnere lethali in genere*. ib. 1711. 4. HEF.

EJ. *de conjugio* ASTREÆ *cum* APOLLINE *circa medicinam forenſem diſſ.* III. *de vulneribus lethalibus in ſpecie*. ib. 1715. 4. HEF.

FRANC. HENR. WERCKMEISTER *de imaginatione morborum cauſa*. Hal. 1694. HÆN.

EJ. *de genio, curatione & præſervatione arthritidis ſ. vom Reiſſen in den Gliedern*. ib. 1697. 4. VATER.

EJ. *Filum ariadneum in ſtudio medico*. ib. 1698. VATER.

J. TOB. HEINRICI *Incus chiromantarum*. Lipſ. 1693. 4.

J. HENR.

J. HENR. HERLIN *biga remediorum generosiorum* 1) *de remediis sudoriferis cum præmissis de sudore ac analepticis*. ib. 1693. 4. PL.

EJ. *Hæmorrhoides in pectore s. de præternaturali ac lethali fluxus hæmorrhoidalis suppressi ad pectus translatione observ. anatom. pathologica*. Altenb. 1716. 8. PL. BR.

AND. MYRRHEN *de odontalgia*. Lips. 1693. 4.

J. CHRISTOPH SCHROEER *de arthritide*. Erfort. 1693. 4. RIV.

EJ. *Gedanken über das gewöhnliche Theetrinken*. Francf. Viad. 1696. 8.

EJ. *Unterricht von junger unerwachsener Kinder Krankheiten*. Berl. 1704. 8. Lactis materni bonæve nutricis necessitas, bonæ notæ. Aliæ causæ morborum infantilium. Cutem debere mollem mundamque servari. Laxantia ad alvum siccam. Tormina. Laudat suum pulverem in quo crystallus montana, lapides cancrorum, cinnabaris; Aliæ scriptiones etiam ex GUALTERO HARRIS; vomitus, singultus, diarrhoea, vermes; cum iis sæpe febris conjungitur aut continua aut remittens. Das Herzgespann durities sub hypochondrio ex acido viscido in ventriculo congesto, inde lenta tabes. Laudat aurum fulminans cum arcano duplicato. Tussis, etiam hic aurum fulminans. Epilepsia; in paroxysmo puella loquebatur, quæ annum 15 ingressa convaluit, Incubus, ad eum calida. Plura supersedeo addere, placet tamen quod auctor sua propria cogitata profert.

Video etiam *de præsagio ex lotio* scripsisse 1697.

SAMUEL SCHROEER *de opii natura & usu*. Erf. 1693. 4. *. Opium non calefacere, nullum continere salem volatilem, efficacem esse in deprimendis spiritubus, acido abundare sine alcalinis urinosis.

EJ. *Brevis in naturam opii inquisitio*. Lips. 1696. 4.

CHRIST. GAUKEN *de morbo caduco, die Fallendesucht*. Erf. 1693. 4.

AND. EYSSEL *de febre infantum putrida, ex putredinali vermium seminario orta*. Erf. 1693. 4. RIV.

EJ. *de chylo secundum & præter naturam*. Erf. 1694. 4. PL.

EJ. *de passione colica*. ib. 1716. 4. HE.

CHRISTIAN WILDVOGEL *de jure embryonum. Vom ungebohrner Kinderrechte*. Jen. 1693. Cont. II. 1697. 4.

EJ. *de esculentis & potulentis. Von essen- und trinkender Waare*. ib. 1701. 4. HEF.

Ej. *de balneis & balneatoribus.* Francof. 1714.

Ej. *de arbitrio judicis circa torturam.* Jen. 1710. 4.

Ej *de partu legitimo, von rechtmässiger Geburth.* ib. 1710. 4. He.

Christ. Joh. Horbius *de febrifuga chinæ chinæ virtute.* Altdorf. 1693. 4. Experimenta varia. Cum vitriolo nigrescit ut styptica solent, cum syrupo Violarum virescit, nec tamen alcalinum est, & ad secundum ordinem febrifugorum pertinet.

J. Philip Hilchen *de aegro pleuritide laborante.* ib. 1693. 4. Burchh.

J. Jac Scheuchzer *de presbytis & myopibus.* ib. 1693. 4 Præs. Sturmio.

Ej. *surdus loquens.* Traject. 1694. 4.

Ej *Loimologia Massiliensis. Die in Marseille eingerissene Pestseuche.* Zurich 1720. 8.

Ej. *von der massilianischen Pestseuche, erste Zugabe.* Zurich 1721. 8. Idem ut puto libellus.

In sua *Physica sacra* passim Jobi aliosque morbos describit.

Ej. *fliegender Zungenkrebs, eine Viehseuche, welche 1732 die eydgenossischen Lande ergriffen.* Tigur. 1732. 4. Morbus subinde rediens celeberrimæ civitatis plurima stabula inficiens, post hæc imperium alias in regiones deducens, funesto ulcere linguam celeriter exesurus, sed facillime rudi quadam exstirpatione sanabilis. Noster iter mali & de loco in locum progressionem sequitur. Mense februario ex Suevia Helvetiam invaserat, sub initio aprilis Sabaudiam. Boves infestat & equos. Ulceris naturam & pilos internatos Johannes frater ad microscopium depinxit.

Idem *in Itinerum alpinorum primo.* Tigur. 1703. 4. morbum describit colicum spasmodicum qui in cænobio Engelbergensi sæviit e vasis cupreis parum mundis natus, in paresin terminatus. Cadaveris addit incisionem, de causa inquisivit & curationis monachorum laborem suscepit. Calida intus & extus adhibuit.

J. Heckheler *de hæmorrhoidibus.* Argent. 1693. 4. Pl.

Joh. Georg Otto Πεϱὶ Εἰλέϐ *s. de passione iliaca.* Argent. 1693. 4. Pl.

Henr. Stæhelin (Patris Benedicti amici) *de ossibus eorumque morbis.* Basil. 1693. 4.

Joh.

JOH. THOMASSEAU & AMB. NIC. CHEMINEAU, *E. non misere vivit qui medice.* Paris 1693.

LUD. de DARGUIVILLE & idem CHEMINEAU, *E. in morbis epidemicis anni* 1693 *emeticum cum phlebotomia curationis tempora diviserunt & laudes.*

§. DCCCCLXI. DIARIA a. 1693.

In Philos. Transact. n. 202. PASCHALL adnotavit, quod si nycthemerum in quatuor partes diviseris, non nisi in secunda & quarta divisione soleant nasci homines aut mori. In senariis quibus mare tumet videri omnia esse firma & vigore frui; in senariis ad refluxum pertinentibus relaxationem dominari & dissolutionem, n. 203. T. M. de venenata vi mercurialis sylvestris perennis. Inde vomitus, diarrhœa, sopor, in quo ipso alter infantum periit, duos alios vomitus servavit. In Journal des savans 1693. Alvi constipatio pertinacissima trium annorum.

LIBER

LIBER DUODECIMUS.

HERMANNUS BOERHAAVE.

Novum librum a nemine digniori ordiri potui, quam a PRÆCEPTORE. Ei potiſſimum debetur quod neque inefficax illa per terrea curatio porro dominata ſit, neque præpoſtera per alcalia & ſudorifera, in morbis acutis vulgo exhibita: quod demum morbi plerique in acido radicem ſuam habeant & quod ſanguinis tenuitas ſummum curantis medici votum ſit. In univerſam enim Europam diſcipulos ſuos diſperſit, nulla gente excepta, qui ipſi PRÆCEPTORIS conſilia & placita porro ornarunt & inculcarunt. Galli quidem, potiſſimum nuperiores, ARCHÆO dediti, ſolent famæ ſummi viri obloqui, in Anglia etiam curatio febrium hactenus correcta eſt, ut in univerſum ſub initio morborum acutorum antiphlogiſtica & antiſeptica auxilia, deinde roborantia & vires excitantia fracta jam vi putredinis morbo opponantur. Plurima tamen etiam in iſtis gentibus monita SUMMI VIRI etiam nunc inter artis leges recepta ſunt. Ego quidem ab A. 1725 ad 1727. biennio & quod excedit eum audivi & incredibili voluptate memini me perfuſum fuiſſe, quando primum veriorem medicinam amœniſſima eloquentia ornatam proponentem audivi.

§. DCCCCXLII. HERMANNUS BOERHAAVE vel BOERHAAVEN.

Junior N. nomini ſuo ſubfixit, per ætatem depoſuit.

Liceat de amato præceptore eſſe fuſiorem, cujus eruditionem aliqui, pauci quidem, adtingent, animum vix quiſquam, divinum, omnium amantem, in invidos & adverſarios beneficum, nemini detrahentem eumque ipſum a quo quotidie refutabatur, maximis ſibi beneficiis obſtringentem.

Audivi virum a. 1725. 1726 & 1727. diſertum, in ſermone ſuo facilem, lætum, ut nihil audire cuperes magis. Sacris deſtinatus literis linguas doctas optime callebat, idem Matheſeos peritus; Tædia vitæ teſtudine conſola-

consolabatur. Vita ei simplex, calcei in horto lignei, in toto victu exili vestituque civis minoris & opificis alicujus similem se gerebat. Idem in redimendis scriptis absque ejus beneficentia perpetuo latituris regium explicabat animum, nullosque sumtus nimios reputabat. A Rege Wilhelmo maximis conditionibus invitatus, quietem academicam prætulit. Universa ex Europa ejus consilia petebantur, eamque fidem sinceritate summa & efficacia medicationis meruit. Pene autodidactos in laboratorio chemico suæ artis rudimenta posuit. Rectissimo tamen judicio facile vidit, receptam illam morborum ab acido & viscido pendentem theoriam, neque in se ipsa fundamenta habere, neque ad felicem curationem ducere; Ad Hippocratis & Sydenhami methodum rediit & curationem antiphlogisticam febribus opposuit, non ut Patiniano more solis refrigerantibus confideret, gnarus vires conservare, incitare ut res ipsa ferret. Neminem audivit præter Drelincourtium & hunc iniquo tempore. In theoria Bellinum & Pitcarnium sæpe secutus est, & aliquantum hypothesibus indulsit, eas modestissimus idem neque maximi æstimabat, neque defendebat pertinacius. Medicamenta amabat valida, quæ spem dantis medici non destituerent, simplicia tamen sed mascula dosi data. Frictionem & equitationem faciebat plurimi; Chirurgiam amabat & dirigere solebat. In nosocomio civili, utinam pluribus instructo lectulis utinam in diæta ægrotorum liberaliori, veram praxin nobis ad ipsos hominum lectos procurabat. Chemiam tamen super reliquas artes amabat, exercebat, ornabat illata lucida & sapiente theoria. Felix idem clinicus etiam gravissimos morbos simplicibus auxiliis superavit. Iniqui fuerunt & sunt inter Gallos ex schola Theophili Bordeu non pauci, qui aut parum clinicum fuisse, aut minus felicem calumniantur. Praxin & per consilia uberrima fecit & ad illustrium personarum lectum, uti vidi eum cum Legato gallico Hagam aperto curru petentem, quo uxorem Legati gravidam & variolis decumbentem servaret, & ita etiam in nosodochio. Verum inter innumerabiles ægros qui ab absente consilia petebant, fieri non potuit quin aliqui interirent, neque enim ad leves morbos adhibebatur.

Pro gradu Doctoris disputavit: *De utilitate inspiciendorum in ægris excrementorum ut signorum* 1693. 4. *. quæ in vita viri ill. Londini 1744. 8. * recusa extat & Francof. 1742. 8. Leid. 1742. 8. Primum de urinæ tanquam signum inspiciendæ modo. Ex analysi nimirum disci sperat, quibus medicamentis ad morbum opus sit. Idem lotium post longam digestionem perinde igne subjecto exagitat, sales, olea separat. Sputa, ex iis in diversis liquoribus chemicis solutis optimam contra infestos Batavis morbos medelam, obtineri. Alvi fæces breviter.

Ej. *Oratio de commendando studio Hippocratico, dicta cum institutionum medicarum munus auspicaretur.* Leid. 1701. 4. 1721. 4. *. & in collectionibus Haag. 1738. 4. Venet. 1757. 4. *. Hippocratem noster peculiari studio colebat

colebat ob caſtas hiſtorias morborum, expectationem naturæ, ſinceram morborum eventuum confeſſionem. Nihil nos ſcire de rebus materialibus, niſi quæ per ſenſus & experimenta diſcimus.

EJ. *Oratio de uſu ratiocinii mechanici in medicina.* Leid. 1703. 4. Devent. 1702. Leid. 1709. 8. & in collectionibus Haagienſ. Venet.

EJ. *Oratio qua repurgatæ medicinæ facilis adſeritur ſimplicitas dicta* cum an. 1709, profeſſionem medicam & botanicam adgrederetur Leid. 1721. 4. & in collectionibus. Breviſſimam artem fore ſi ab hypotheſibus purgaretur. GALENUM parum illis coævis adtuliſſe utilitatis, neque chemicos neque CARTESIANOS multa bona in artem adtuliſſe, præter experimenta chemica. Theoriam corrupiſſe, exemplum ſimpliciſſimum pathologiæ & therapiæ. Non ſemper criſis expectanda non tunc quando certum eſt morbum criſin præventurum. Pauca & ea ſimpliciſſima medicamenta ad curandum ſufficere. Contra fermenta & Archaeum.

EJ. *Inſtitutiones rei medicæ in uſus annuæ exercitationis domeſticæ.* Leid. 1708. 8. *. 1713. 8. *. 1720. 8. *. 1727. 8. *. 1734. 8. *. 1746. 8. *. quarum editionum quælibet nuperior paulum aucta eſt. Francfurt 1712. 12. Paris 1722. 12. 1737. 8. 1747. 12. Duisburg 1756. 8. Venet. 1757. 4. cum tabulis æneis additis Londin. 1741. & 1757. 4. Edinburg 1752. 8. Vienn. 1775. 8.

Belgice a CORN. LOVE verſæ 1741. 8. Gallice vertente JULIANO OFFRAI vulgo DE LA METTRIE. Germanice vertente J. P. EBERHARD Hall. 1734. 8. Vult ALBERTUS SCHULTEN arabice verſas eſſe & in novo typographico theatro Conſtantinopoli excuſas, quod mihi non videtur probabile. Hoc princeps opus famam ſummi viri per univerſam Europam ſparſit, ut undique ad eum medicaturi in Europa juvenes, ſubinde & barbati medici, confluerent. Neque vellem negare, hanc veram BOERHAAVII ſententiam fuiſſe, quæ libris excuſis continetur, cum ipſe ſubinde mentem mutaverit (*), mens certe fuit eo tempore quo ſcripſit.

Prior harum inſtitutionum pars quidem maxima phyſiologica eſt, ut minimam partem ſui temporis practicæ parti dicaret, ſparſa quidem varia cum phyſiologicis miſcebat, denique partes reliquas artis brevi conſpectu continet. Pathologia morbi partium ſolidarum & fluidarum, figurarum mutationem etiam admittit & acrimonias varias huc refert. Inde error loci, celebre ſummi viri inventum, niſi malis idem requirere in ERASISTRATI placitis, cui inflammationis theoriam fere ſuperſtruxit. Cauſa morborum iterumque variæ ingeſtorum acrimoniæ,

(*) Hæn. De inoculatione p. 70.

acrimoniæ, etiam cum viſciditate conjunctæ. Bilem atram, vitellinam, porraceam &c. retinet. Symptomata cum ſuis cauſis. Morbi oculorum, huc jam 1708 vel 1707, ſedem cataractæ in lente cryſtallina quærit. Semeiotica; ad veterum morem ſigna integræ valetudinis, temperamentorum, morborum, criſium habet. Molimina critica cum morbi ſymptomatibus confundi. Signa ſigillatim, pulſus, reſpiratio, urina. Hygieine & prophylaxis, hæc breviter. Therapeutice; Claſſes medicamentorum ſecundum indicationes, fructibus horæis ſuam innocentiam reddit. Antidota. Curatio vitiorum in ſolidis & fluidis, hic acrimonia varia, quæ ſummo viro nuper vitio vertitur, acida, alcalina, muriatica, oleoſa. Evacuatio in genere, ſigillatim per ſingula emunctoria. Venæſectio BELLINI JUN. revulſio ejus utilitas, locus. Curatio palliativa.

EJ. *Aphoriſmi de cognoſcendis & curandis morbis*. Leid. (*) 1709. 8. 1715. 8. 1722. 8. *. 1737. 8. Lovan. 1752. Francof. 1720. 12. *. Lipſ. 1758. 8. Gallice Rennes 1738. 12. Paris 1745. 12. Anglice Lond. 1715. 8. vertente DE LA COSTA cum notis 1735. 8. & 1736. vertente R. TAMES ſupplevit ex HOFFMANNO ea quæ apud BOERHAAVIUM videbantur deficere. Belgice vertente CORNELIO LOVE 1741. 8. Germanice cum titulo *Anführung zu einer heilſamen Lebensart*, vertente EMANUEL LOEBER 1744-1745. 8. & Berlin 1763. 8. cum titulo *Kurze Lehrſätze von Erkennung und Heilung der Krankheiten.*

Aureus in ſumma brevitate libellus in quem anno integro prælegebat, hic de morbis acutis eorumque ſymptomatibus & de gravioribus morbis chronicis egit. Generalia primo loco; Morbi fibræ ſimplicis laxæ & ſtrictæ. Morbi vaſculorum viſcerum debilium & rigidorum. Morbi a viſciditate, ab acrimonia in eodem ſenſu ut in inſtitutionibus. Morbi a nimis rapido & a nimis debili ſanguinis circuitu. Obſtructio & huic ſuperſtructa inflammatio, in BELLINI ſenſu. Vulnus & multa chirurgica. Febris. Hic & ubique in ſumma ſua brevitate cauſas uberrime habet, multumque ad acrimoniam refert. Symptomata febrilia fuſe. Febres ſigillatim. Febris continua putrida, quam συνοχον fecit veterum & ab ardente ſeparat. Febris intermittens, in corticis peruviani uſu aliquantum meticuloſus. Febres topicæ cum curatione antiphlogiſtica. Anginæ variæ, etiam aquoſa gangrænoſa & convulſiva. Peripneumonia & Pleuritis, Hippocratica omnia & ad SYDENHAMI mentem. Pleuritin ponit in muſculis intercoſtalibus, Paraphrenitin in diaphragmate, morbus obſcurus & dubius. Inde breviter præcipui præter febres morbi, ſcorbutus varius.

(*) Primam editionem Leidenſem 1708. 12. citat CARRERE alias præterea ib. 1709. 4. 1713. 8. 1742. 8. Pariſ. 1720. 1726. 1728. 12. BR.

varius. Hydropem memini in ſuo collega SCHARFIO frictione ſanaſſe. Variolæ. Inoculationi tamen favebat. In calculo & in variolis ſpecifica ſperabat.

Soli aphoriſmi qui ad chirurgiam pertinent germanice excuſi ſunt cum commentario G. v. Swieten. Gedan. 1753. 8.

Soli qui ad febres intermittentes Gallice vertente PAUL Paris 1766. 12.

Prælectionum BOERHAAVII præterea lego, *Abhandlungen vom Krebs und Krankheiten der Kinder.* Frankf. 1765. 8. quam putarem eſſe SWIETENII operis partem. Puto & hæc *a full view of childerns diſcaſe from* HARRIS *and* BOERHAAVE. London 1742. 8.

Ad morbos prægnantium. Paris 1768.

Non poteſt ſeparari *libellus de materia medica & remediorum formulis quæ ſerviunt aphoriſmis.* Leid. 1719. 8. 1727. 8. (1740. 12. CARR. BR.) 1762. 8. Lovan. 1750. 8. Paris 1720. . . . 1772. 8. Francof. & Lipſ. 1720. 12.

Gallice Paris 1739. 8. 1756. 12. (vertente *la Mettrie* CARR. BR.)

Anglice ni fallor Lond. 1734.

Latine *cum aphoriſmis.* Nurnberg 1755. 8. Lipſ. 1758. 8.

Germanice Berlin 1763. 8.

Secundum ſeriem aphoriſmorum ad quodque malum ſua præſidia ſubjungit. Primum integras claſſes, quarum eadem eſt indicatio, tunc formulas ſimplices ſed bonas & efficaces.

In capite de ſcorbuto formulas fere ex WILLISIO eſſe & male hydrargyrum admiſceri LINDIUS, quod quidem metallum ego nuſquam reperio.

EJ. *Oratio de chemia ſuos errores expurgante.* Leid. 1718. 4. & in collectionibus.

Errores in medicinam per hypotheſes chemicas introducti & nimiæ laudes ſpecificorum HELMONTIANÆ. Hæc per ipſam demum Chemiam correcta fuiſſe.

EJ. *Oratio de vita & obitu* BERNHARDI ALBINI, *qui* BERNARDI SIEGFRIDI *pater fuit.* Leid. 1721. 4. *. Nobilitatem gente a MAXIMILIANO I. commiſſam per injuriam temporum deſertam fuiſſe. Cauſam cur demum reliquerit BOERHAAVIUS ſilet, & ego ſileo tute mihi revelatam.

Merito vero BOERHAAVIUS ALBINO parentavit, cujus in familiam inque filium

filium potissimum natu maximum, vere paternus ei animus fuit. Juvenem vix viginti annos natum in Ravii locum ad cathedram anatomicam commendabat, & promovebat.

Ej. *de fabrica glandularum in corpore humano*, Leid. 1722. 4. Haag. 1738. 4. Paris 1752. 8. Venet. 1757. 4.

Omnino huc pertinet. Sebum describit coactum, quod pro vermiculis impugnant. Fæx in phymosi molestissima, quæ inter præputium & glandem colligitur. Talpa ex tumente glandula simplici orta, alii tumores cystici. Tumor aquosus supra scapulam crassissimo involucro. Minor folliculus in naso cathæreticis consumtus.

Ej. *Atrocis nec descripti morbi historia, secundum medicæ artis regulas descripta*. Leid. 1724. 8. Haag 1738. 4. Paris 1752. Venet. 1757. 4.

J. Baro de Wassenaer solebat Cardui benedicti infuso sibi vomitum ciere. Id negotium cum a se ipso repeteret, ei funestum fuit. Subito moribundum invenit vocatus Boerhaavius, abdomen contra pectus quantum poterat comprimentem omni in alio corporis situ intolerabiliter dolentem, postquam inter effectum emetici subito incredibilem dolorem perceperat. In aperto pectore repertus est Oesophagus laceratus, aër de pectore aperto obviam ruit inspicienti, deinde prandii prægressi reliquiæ in cavo pectoris repertæ. Nullo porro a priori morbo hunc infelicem casum esse Boerhaavius ostendit, ut totus conatui vomendi tribuatur, omnemque sanationem respuisse. Si ponitur clauso ventriculo ne gula sursum cedere posset, simul diaphragma fortissime sursum œsophagum abripuisse, rumpi posse intelligo.

Ej. *Atrocis rarissimique morbi historia altera*. Leid. 1728. 4. Haag 1738. 4. Paris 1752. 8. Venet. 1757. 4.

Hic Baro de S. Albani exquisitum dolorem sub dextra scapula percipiebat, cum molesta tussi & summa præcordiorum angustia. Moles maxima (sex librarum cum dodrante pondere) adipis, a summo thoracis fastigio ad septum transversum usque, partem sinistrum cavi pene sola replebat & pulmonem eliserat etiam dextrum conpresserat.

Utramque historiam conjunctam edebat E. G Baldinger Francof. & Lips. 1771. cum C. Barbeirac *de morbis pectoris*. Amsterd. 1731.

Cum Aloysii Luisini collectionem Bœrhaavius anno 1728. Leidæ folio recudi curavit, præfationem præfixit, quæ sola Londini 1728. 8 deinde variis locis recusa fuit. Haag. 1738. 4 Paris. 1752. 4. Venet. 1757. 4. Lovan. 1752. 8. Germanice cum J. Simmii præfatione Bremæ 1738. 8 Gallice *System de* Boerhaave *sur la maladie venerienne*. Paris 1735. 12. 1755. 12. lego. In

In ea luculenter ſane BOERHAAVIUS agit de natura & ſede morbi venerei. Contagium etiam veſtium ope communicari perſuaditur. Sedem habere in tela celluloſa. Inveteratum morbum hydrargyro porro non obedire. Gonorrhœæ curationem naturam poſcere mitiſſimam.

Gonorrhœæ variæ, quarum quarta ad proſtatam penetrat.

Hunc libellum diſtinguere jubet a duobus codicibus prælectionum de lue venerea, quorum prior Londin. 1751. 8. alter Franecker pariter 1751. 8. prodiit, & quos inter alias ſummi viri prælectiones dicemus.

EJ. *Oratio cum cathedræ Chemiæ & Botanices valediceret.* Leid. 1729. 4. ad hiſtoriam vitæ propriæ.

EJ. *Sermo academicus de honore medici ſervitute dictus* a. 1731. Leid. 1731 4. Cum nempe per naturam leges motus intelligat, vir ILL., ſecundum quas machina corporis humani ſua damna reparat, ſuis malis reſiſtat, omnia concoquit & repurgat, acria diluit &c. has leges ſequi, miniſtrari, adjuvari medici eſſe officium, ad ſenſum fere HIPPOCRATIS.

EJ. *Elementa Chemiæ.* Leid. 1732. 4. 2 vol. Venet. 1745. 4. 1759. 4. 2 vol. Paris 1732. 4. (Tubingæ 1732. 4. 2 vol. Paris 1733. 4. 2 vol. ib. 1753. 4. 2 vol. Baſil. 1747. 4. 2 vol. CARR. BR.)

Gallice Amſterd. 1752. vertente Lallemand, partem theoreticam tantum continet; alia verſio gallica cum notis quibuſdam Paris 1755. 12. 6 vol. etiam partem tantum continet theoreticam. CARR. BR.

Germanice Lipſ. 1753. 8. (Aliam verſionem germanicam citat CARR. Halberſtadt 1733. 1748. 8. BR.)

Anglice curante DALLOW Lond. 4. 2 vol.

BOERHAAVES *Elements of Chymiſtry abridged.* Lond. 1734 & 1735. EDUARDI STROTHER opere.

Abrégé de la Theorie chymique de Bœrhaave par de la METTRIE. Paris 1741. 12.

Hoc opus inter BOERHAAVIANA perfectiſſimum, non ut quidem priora prælectionum ordini dirigendo deſtinatum, ſed integrum optimæ notæ compendium, in qua auctor plurimum ſibi placuit, in quo ſolamen vitæ ſenis tormentorumque quæ patiebatur finem quærebat. Primum potiſſimum elementorum theoria, deinde proceſſus, ad artis præciſas fines & revelandum verum inſtituti, non ut ſolebant quaſi temere in medium projecti. Aliæ libri prærogativæ ſuis laudibus locum invenerunt, huc autem facit chemiæ hiſtoria, deque PARACELSO, HELMONTIO aliiſque ſincerum benignum tamen judicium. PARACELSI ſordes, tamen

tamen & nobiles morborum curationes. HELMONTII minorem in curando felicitatem non dissimulavit, mortemque inepta pleuritidis curatione sibi concitam.

Deinde utilitas Chemiæ in medendo, in ipsa etiam pathologia & semeiotica, dum naturam & degenerationem excrementorum revelat, maxime tamen in therapeuticis, dum efficacissima auxilia aperit.

In T. II. præter egregiam theoriam putrefactionis, quam a fermentatione separat, huc faciunt analyses humorum humanorum, seri, sanguinis, lactis, urinæ.

Cum suffocatione, hydrope superstite oppressus vir optimus, post longas miserias obiisset, edidit Leidæ 1738. 4.

ALBERTUS SCHULTENS *orationem academicam in memoriam* H. BOERHAAVE belgice recusam. Leid. 1739. 4.

Placet, siquidem & bonos viros necesse est mori, invictum per maxima mala animum fidere in CHRISTUM, tot aliis qui se dicunt philosophos contemtum.

Deinde prodiit *An account of the life of* H. BOERHAAVE. Lond. 1743. 8.

Præter vitam viri, hic descriptio ejus sigillatim dicitur, ejus fama adversus editorem anglum vindicatur, adjiciuntur BOERHAAVII commentariolus propria viri manu scriptus de ejus vita, & epistolæ aliquæ ad BASSANDUM & CROMWELLUM MORTIMER de ultimo morbo.

MATH. MATY *Essay sur le caractere du grand medecin, ou éloge critique de* H. BOERHAAVE. Cologne (in Belgia) 1747. 8.

Germanice *Versuch über den Character des grossen Arztes, oder practische Lebensbeschreibung* H. BOERHAAVENS. Leipz. u. Freyberg 1748. 8. Paulo accuratius judicium BOERHAAVII demonstrat. Iniquum judicium ob admissas hypotheses, ob præjudicatas opiniones hactenus mollit, tum calumniam infelicioris praxeos. Exstat etiam summi viri elogium in *Hist. de l'Acad. des sc.* 1738. & in *Encyclopædia* JONCOURTI opus.

Bibliothecæ Catalogus. Leid. 1739. 8. PL.

Collectiones operum subinde prodierunt. Venet. 1723. 4. 1738. 4. 1751. 4. 1757. 4. (in qua Institutiones, Aphorismi, Materia medica. Tr. de lue aphrodisiaca, mali atrocis duo, epistola de fabrica glandularum, orationes, disputatio inauguralis.)

Haag 1738. 4. cujus ultimus libellus est *de mercurio* alias dicendus. Leid. 1730. 4. *Orationes.*

Deinde

Deinde aliqua a morte Viri edita, *praxis clinica*, *de calculo*, *alia non clinica.* Iterum Opera medica omnia. Venet. 1766. BAL. 1771. 4. SMITH

Cum Chemiæ editione Parif. 1752. 4. prodiit. EJ. *de fabr. gland. morbi atrocis hiftoria*, *præfat. ad aphrodifiacum.*

Multa Cl. virorum opera edidit.

VESALIANA opera cum ALBINO. Leid. 1725. fol. 2 vol.

ARETÆUM. ib. 1731. fol.

VAILLANTIUM. Leid. 1727. fol.

MARSIGLI *hiftoriam maris.* Amfterd. 1725. fol.

SWAMMERDAMMIUM adjuvante GAUBIO. Leid. 1737. fol. 2 vol. *.

Tum cum brevibus præfatiunculis EUSTACHII Opufcula 1716. 8.

BELLINI 1717. 4.

P. ALPINUM *de præfagienda vita & morte.* 1719. 4.

NICOL. PISONIS *felectas obfervationes & confilia.* 1715. 4.

EJUSD. *de cognofcendis & curandis morbis.* 1736. 4. (*).

Edidit etiam urgente MORGAGNO *ejus epiftolas anatomicas.* Leid. 1728. 4. & VAILLANTII *fermonem de ftructura florum*, *addita verfione.* Leid. 1718. 4. AETIUM & NICANDRUM ad *editionem paraffe* BURTONUS.

Omiffis nonnullis fummi viri Poematibus, tranfimus ad ejus prælectiones varias quæ aut inconfulto viro fummo fuperftite aut a morte viri prodierunt. Primo loco dicam.

EJ. *Inftitutiones & elementa Chemiæ, latine,* in Belgio Paris 1724. 8. 2 vol. Venet. 1726. CARR. BR. Anglice Lond. 1725. 4.

Abfurdiffimus & inutiliffimus codex, de quo tantum dolorem BOERHAAVIUS concepit, ut ab ordinibus Hollandiæ obtinuerit, ne liceat opera ejus nomine infcripta, fed abfque ejus confenfu publicata vendere. Sæpe vidi indignantem, dum chemica prælegebat & turpiffimum opus in omnium manubus videret.

Sic *hiftoria plantarum quæ in horto academico L. B. crefcunt cum characteribus &*

(*) Prius opus felectæ obfervationes &c. a CAROLO NICOLAI fratre eft, cujus nomen etiam in Mfcpto fed deletum extat.

& *medicinalibus virtutibus.* Rom. 1727. 8. Sed manifeste in Belgio excusa. Prælectiones sunt in horto habitæ. Cum arbores sparsæ inter plantas stabant humiliores, earum historia inter alienissimas stirpes tractatur. Etsi maculosissimum opus & stylus vix ferri potest, habet tamen BOERHAAVII de viribus plantarum sententiam. Bardanæ folia in febre Harlemensi magnam celebritatem adepta esse. Salvia cum ferro perinde nigrescit ut gallæ. Memineris tamen in laudibus plantarum nostrum benigniorem esse.

Praxis medica s. commentarius in aphorismos, prælectiones sunt in ejus aphorismos Patav. (in Belgio 1728. 8. 5 vol. Lond. 1732. 8. 5 vol. recusæ 1745. 8. 5. vol. Utrecht 1743. 8. CARR. Etsi etiam inutilis est labor, in hic sordidissima est dictio, & ab eloquentia summi viri remotissima, non tamen quo plurimas bonas adnotationes reperies.

Ex L. I. Utique acidum nocere, Operarios in fodinis sulphureis vix tres per annos sanos superesse. Qui scarlati colore tingunt & aqua forti ac spiritu salis utuntur, numquam non esse cachecticos. Aneurysma cordis simile ut sanguis coactus columnas carneas referret. Hæc perpauca ex multis.

Ex Tomo II. Gangræna subita, cum oleum cornu cervi stillatitium parti paralyticæ adhibuissent. Theoria febris a diminuto numero vasorum liberam. Exempla tabis ex nimia suppuratione natæ. In variolis sanguis missus pure plenus. Ex unica fere magni abscessus apertura phthisin sequi. Cum gangrænosum pedem amputare vellent, Boerhaavius percepto odore aliquo salis marini aromatica imposuit. Ita panniculus adiposus mortuus elapsus, tendines ad ossa adcreverunt sed æger sanatus est. Ut gangræna senilis sursum per suram lethali eventu proserpserit. Sedes ejus morbi semper est in tela cellulosa. Qui crus sphacelatum diu gestavit, parte viva scarificata, admoto forti aromate. Totum brachium sphacelosum delapsum, æger servatus. Ne scirrhus in cancrum abeat amalgama ex hydrargyro cum plumbi triplo & emplastro diapompholygos.

Ex Tom. III. Frigoris tempore cutis insensilis ut puellæ ad periostium usque se ambusserint, neque ignem senserint. Qui in frigore febrium intermittentium pereunt, iis pulmo lividissimus est & sanguine plenissimus. Tinctura cantharidum numquam potest admitti, neque desinit venenum esse. Drachmis quatuor vel quinque salis marini febrem curare.

Ranunculo pratensi acri ante frigus carpo imposito calore excitato, paroxysmus febris intermittentis aversus. Qui somno carent in febres incidunt. Ex artificio COEHOORNIUS, præsidia ad deditionem coegit, ita neque die neque noctu desinens, eorum somnum tormentorum fragore turbare. Bos luem passus, non patitur secundo. In febre sanguis arteriolas pulmonum rupit & undatim funesto effectu effluebat. Se ordine chronologico medicorum scripta legisse. In febribus acutis utique ægroti cibo indigent, quo humores reddant blandiores. Tenuem victum boreales populi non

non ferunt & medicus coactus febricanti vini usum reddidit; sola aqua copiose pota sanatus qui mercurium sublimatum sumserat. Fervidissima cepa, deglutita infans subito exstinctus. Laudes balnei tepidi cum sapone in febribus. Artificium SYLVII erat, symptomata curare, ita ad famam pervenit. Laqueo adstricto fulmina vidit, inde tenebras & summam anxietatem, porro nihil. Summa anxietas ab obstructo hepate, hoc symptoma noster numquam non metuit. In hepate sola membrana extima sentit. Quod mulieres vocant uteri adscensum est aëris rarefacti de ventriculo post sphincteris relaxationem eruptio. In flatibus Ipecacuanha, antimonialia ad anxietatem, cremor tartari in sero lactis in diarrhœam degenerat. In nausea acidis non cedente fere hepar subest ulcerosum. In dysenteria die septimo cum nihil prodesset, ne narcotica quidem, vomitus excitatus profuit. In febre maxime inflammatoria servatus qui totam lagenam aceto plenam clam exhauserat. Post magnam hæmorrhagiam somno superveniente limatura chalybis cum vini pauxillo saluti fuit. Cum vasis arctis minimo ex motus augmento calor nascitur. Non dandum opium in phrenitide unquam, nisi febre sopita. In pervigilio dat opii I. granum cum aceto. Morbo crudo opium cum calefacientibus funestum fuit.

Praxis medica Boerhaaviana, being a compleat boddy of præscriptions adapted to each of the practical aphorismes. Lond. 1716. 12. opus subreptitium quod ex propriis auctoris manuscriptis collegisse editor prædicat. CARR. BR.

Deinde a morte VIRI ILL. cum prælectiones ederem a. 1744. perveni ad partem practicam, quam absque prælectionibus edidi Gœtting. Amsterd, Leid. 1758. 8. Venet. 1754. & 1757. 4. Turin 1774. 4. Neapoli anglice Londin. *Academical lectures on the theory of physic.* London 1766. 8. 6 vol. Prælectiones ipsæ ex meis codicibus & FELDMANNI & GESNERI & aliis collectæ sunt, satis planæ, has nescio quare solent mihi tribuere, cujus ne verbulum sit Continuassem ast cum audivi, GERHARDUM a SWIETEN commentarios in *Aphorismos* promittere, meum statui ei hanc spartam cedere, cujus vita in praxi occupatur. Ecce specimina aliqua: Vita minima, cum pulmone juglande non majore, pectore pure pleno. Inania illa opera ARGENTERII aliorumque quæ fere in generalibus versantur. Se pestem veram (non inficientem nec cientem carbunculos) vidisse, ex nimia corporis exercitatione natam. Consumtio vera sanguine dissoluto & sudoribus nocturnis, quæ curatur frictione, cibis solidis, medicamentis quæ sanguinem compingunt. Venti, subsolanum Belgis saluberrimum Anglis noxium esse. Ventriculus in vorace sue medius crepuit BONTEKOEUM multos suis aromatibus occidisse. Cacochymici, hydropici, empyici ad motum adacti subito pereunt. A nimia meditatione BOERHAAVIUS totis quadraginta diebus somnum non vidit. Atram bilem in aula Principis sæviisse, in qua solebant pastillos odoratos die nocteque manducare & salivam emittere. Contra nimias theæ laudes. Urina per ischuriam retenta die sexto fœtuit, non tamen alcalina fuit. Puellam cui omnes sex sinus pituitarii vermibus pleni erant, sanavit fumo cinnabarino

nabarino leviori & tabaci decocto per nares attracto. Qui nullum cibum appetebat, cum demum halecum eum prehenderet cupido aliquoties centenos devoravit, & convaluit. Sanguine vermiculorum forma prodeunte, ut hamulo educere necesse fuerit, CAROLUS DRELINCOURT periit. Mirum exemplum Aneurisma sub axillis maximum, noctu inanibatur, expergefacto replebatur. BECKERO cor nudatum, cum abscessum aperire necesse fuisset. Qui calculos de pulmone expuunt, ii fere ex hæmoptoe intereunt. Aspera verrucula, arenula illapsa in palpebra nata, cum maximo dolore. Cataractæ sedes in lente vitrea. Cum vidua DRELINCOURTII, post depositam a RAVIO cataractam, visum non recuperaret, eum sensum noster bonæ feminæ vitri convexi usu reddidit. A magno polypo vidit olfactum integre sublatum. Beatus ab opio (in inadsueto) status. In epileptica tumores in cranii caveam protuberantes. Pro acidorum vi antiseptica. Qui ob imaginariam luem hydrargyrum sumserat ad animum saniorem pervenit. Asæ fœtidæ in deliquiis hystericis summa utilitas. Colica pictonum, quam noster acidis adgressus est. Solo melle pertinacissimos abdominis morbos superari. Vapore salis ammoniaci certissime menses suppressos expediri.

GERARDUS a SWIETEN has ipsas prælectiones multa animi agilitate adnotavit, jam a. 1725. eo suo studio inter germanos celebris. Varia ut memini in suos commentarios inseruit, quæ suo loco dicemus.

Prælectiones academicas in proprias institutiones 1740. 8. 2 vol. editore HALES, qui notas adjecit, citat sine loco CARR. BR.

Sequitur ut prælectiones publicas recenseam, quæ ad particularem aliquam partem artis pertinent & quas plerumque discipuli exceperunt & ediderunt.

EJ. *Methodus studendi medicinam prælectiones* a. 1710. anglice London 1719 8. latine ib. 1726. 8. 1734. 8. cum titulo Londini sed in Belgio manifeste prodiit. Venet. 1747. Amsterd. 1751. 4. Venet. 1753. 4. Prima capita sunt physica, mathematica, & physiologica, sed huc faciunt judicia de libris medicis, quæ præcipuis cuique titulo artisque parti subjecit. Maculosum & imperfectum opus amplis commentariis auctorum, sed ob absentiam meam pessime vitiatum erroribus.

EJ. *De viribus medicamentorum prælectiones* a. 1711. 1712. anglice 1720. 8. latine 1723. 8. sed longe melius Paris 1727. 8 curante D. BOUDON 1740 8. Venet. 1744. 12. 1761. 8. anglice ad editionem priorem autore S. MAXIM. FREINDIO & HARRIS lego Lond. 1739 & 1756. 12. gallice Paris 1730. vertente J. C. VAUX belgice Leid. 1750. 8.

Theoriam pathologicam BOERHAAVII hic potissimum reperies: de acrimonia & viscidítate, de errore loci, de vitiis partium solidarum & fluidarum &c.

Sequuntur classes medicamentorum cum interpretatione mechanica operationis. Theoretica omnia sunt, sed bono ordine & dictione minime mala.

Prælectionum a. 1717. de *auditu* codicem habeo, nimis ordine imperfectum neque famæ PRÆCEPTORIS responsurum.

De morbis oculorum quidem utique melius respondet. Codex fuerat J. RUDOLPHI ZWINGERI viri Cl. & mei præceptoris. Eum typographo desiderante edere cum suscepissem, reperi equidem, sed sero nimis, ita maculosum esse in mathematicis potissimum, ut omnino correctione opus esset. Feliciter accidit ut LAURENTIUS HEISTER alium codicem possideret non paulo meliorem. Inde nata est editio altera quinta parte auctior & emendatior, eum laborem suscipiente optimo olim juvene CHRISTIANO LUDOVICO WILLICH, sed & ego totum opus relegi, emendavi, & in mathematicis errores reparavi. Prodiit Gœtt. 1750. 8. sæpius recusa.

BOERHAAVIUS multum usus est PHILLIPPI de la HIRE opere, addidit tamen etiam morbos palpebrarum cum sua curatione & fistulam lacrymalem. Instrumento BARTISCHII multos homines Amstelodami sanatos fuisse. Non debere os unguis perforari, irritum eum laborem esse. Paulo post fatetur tamen, utilem esse administrationem si impediveris ne nova via claudatur, equidem difficile esse, & demum usu carere si ductum ANELLIANA acu feceris.

In asellis nihil est specifici. Ophthalmia reprobato & acri purgante medicamento ex hydrargyro sanata. Vas pellucidum a tunica corneæ crepans. Ulcus inter lamellas corneæ sanatum purgantibus medicamentis. Maculæ & umbræ sedent in retina, hoc in proprio oculo ex fulgore solis etiam BOERHAAVIUS sentiebat, curationem ab hydrargyro sperat. Scintillæ hærent in aqueo humore. Qui amaurosin patitur quoties se vino nimium incitavit. Cataracta, ejus sedes est in lente crystallina, inter primos enim BOERHAAVIUS verum adseruit. Strabismus ab inæqualitate illius puncti videntis in duobus oculis. Hemeralopia, nyctalopia, presbyopia, visus obtusus curatur inspiciendo per tubos atratos. Luscitas quando punctum quod in retina videt non est e directo axis optici, aut corneæ tunica non e directo retinæ opposita aut lens obliqua. Multa nunc vulgo nota sunt, quæ eo ævo nova erant. Cui ante mortem objecta contra parietem apparebant & adtuenti evanescebant.

Ad primam editionem versio gallica Paris 1749. 8.

Nuperior recusa est Paris 1748. 8. *. satis vitiosa cum l. *de calculo*, *introductione & consiliis*.

Ad nuperiorem GABRIELIS FRIDERICI CLAUDER versio germanica, Nurnb. 1751. 8.

Ej. *prælectiones de calculo, dictæ* 1729. sæpius prodierunt Paris 1744. Gœtt. 1752. 8. cum *consiliis* Paris 1748. 12.

Ubique in corpore humano reperiri & in abscessibus fundoque fistularum, quæ non sinant claudi, intra ossa cranii nonnunquam. Experimentum ut in urina sabulum ad parietes vitri adhærens collegerit, deinde ex nubecula crassa, quam microscopio secutus sit. Non ideo continuo calculus nascitur, utique vero metui debet si celeriter arenulæ adhæserint. Morbi progressus, finis.

Ab a. 1730 ad 1735. prælegisse dicitur *in morbos nervorum.* Hoc insigne opus ex codicibus auditorum conscriptis collegit JACOBUS EMS & edidit Leid. 1761. 8. 2 vol. Venet. 1762. Francof. 1762. 8. 2 vol. Cum suo conjunxit codices HOVII & G. SWIETEN neque vulgare ideo opus confecit, cujus magna pars quidem physiologica est, postea tamen etiam istis pathologica miscet. Ita universum oculi globum intumuisse vidit cornea ut tunica sola exciperetur. Morbos etiam arachnoideæ membranæ recenset & piæ. Chlorosin salubri consilio naturæ in debilibus puellis obveniri & male a medicis oppugnari. Ferrum chalybi ob medicas virtutes præfert. Spirituosa medicamenta senex non amat. Venena, inter ea Scammonium. Morbos articulares curatos medulla ossium. Cui feminæ cornua ex digitis exque metacarpo pendebant sero lactis cum radice graminis subventum est. In Tomo II. plura practica. Morbi universi systematis nervosi, sed multa dubia & superstitiosa admiscet & nævos incredibiles. Multa de sympathia, etiam diversorum hominum oculos rubere a visis oculis inflammatis. Mania vitriolo cupreo sanata, astheniam hic supponit. De vertigine fuse. Ex insectis per aures descendentibus mania. Visus duplex. Siccitas cerebri porro ad insensilem stupiditatem ducit. Femina quæ in cranio suo stipem colligebat. Paralysis, ad eam vesicatoria & gummi amara. Sic etiam cutem maniacis fricare utile. Veterinarios se observasse & eorum curationes adnotasse. Plurimum tamen sperat de purgante, etiam colocynthidis. De epilepsia.

Fragmentum totum erogatum est in HÆNII l. de colica pictonum.

Ej. *Prælectiones de lue venerea* quorum annum ignoro, editæ sunt eodem anno Leidæ 1751. 8. & Franecker 1751. 8.

Prior editio recusa est germanice a GODOFREDO HENRICO BURGHART Bresl. & Lips. 1753. 8. Gallice *à* LA METRIE. Paris 1753. 12. CARR. BR.

Prior editio Leidensis multo plenior est, ut alium putaveris esse libellum. Historia morbi, novus est neque veteribus notus, dari vero mala in forma adfinia venereis, ut etiam pene CL. BOERHAAVIO imposuerint, cum tamen absque medicamentis aphrodisiacis sanatus est. In Africa malum oriri & per servos æthiopes in Americam devehi. Non nasci ex venere pura. Venenum esse

esse quod omnes humores in suam naturam convertere aptum sit. Multum cum scabie similitudinis habere. Halitu propagari & foetore de naribus spirante & per ipsum aerem inficere, pessimam etiam infectionem esse, quae lingua fit, etiam nummos ab infecto contactos malum propagare. Homines frigidiores malum venereum diutius ferre. Mali sedes & progressus, pessimum omnium quod absque signo externo cellulosam telam & periostium adgreditur, quod factum vidit. Praecipua ex melioribus scriptoribus symptomata ex ordine, fistulae, ulcera. Diversae species, nempe magis minusque profunda sedes mali. Gonorrhaea ejusque gradus, in principio in urethra sedet. Et a lue venerea liberat, a solo concubitu cum impura muliere oritur. Gonorrhaeae profundioris tunicae etiam prostatae. Curatio gonorrhaeae: repetitum balneum, ablutio urethrae, injectio detergens, aloetica, absque adstringente vi, purgatio valens & repetita praestans est praesidium. Inde fomenta roborantia.

In profundissima gonorrhaea venerea adipem solvere oportet, ad luem autem ipsam fumus cinnabarinus. Nimia dosis cantharidum mitigata balneo & decocto glycyrrhizae. Cavendum saturninis & vitriolicis, symptomata aliqua, phimosis aliaque multa. Mala venerea feminarum perinde. Lues venerea ipsa, neque solo hydrargyro curari, neque solo ligni Guajaci decocto. Etiam hic adeps totus dissolvendus, victu puro vegetabili, frictione, decocto lignorum, sudore. Haec curatio si minus responderit, confugiendum ad fortissimum per 40 dies decocto lignorum expressum sudorem. Hac methodo se potissimum uti, quando malum in oleo ossium residet, optima vero est & innocens. Porro hydrargyrum. Post frictionem, & corporis balneum & decoctum demulcens, demum hydrargyrus frictione admotus ad ciendum salivationem. Deinde de hydrargyro per sales acidos soluto. Non juvare nisi saliva mota. Non succedit salivatio si per decocta purgantia, repetitam salivationem humores jam tenues redditi fuerunt. Laudat mercurium dulcem aut praecipitatum album, narcoticis interpositis. Moderamen salivationis. Sed nimium hydrargyrum inutile est & ubi ejus vires deficiunt, Guajaco locus est.

Gallice. Paris 1753. 8.

Anglice puto ad hanc editionem cum notis JONATHANI WATHEN. Lond. 1765. 8.

Latine. Venet. 1753. 8. ut puto.

Editio. Franeck. 1751. 8. multo brevior est.

Alias praelectiones BOERHAAVII *de lue venerea* sub titulo *tractatio medico practica de lue venerea*. Leid. 1755. 8. citat CARR. BR.

EJ. *Introductio in praxin clinicam*, Leid. 1740. 4. *. Goett. 1752. 8. cum consiliis.

Generalia

Generalia aliqua consilia, ad cognoscendos morbos.

Ej. *Consultationes medicæ s. Sylloge epistolarum cum responsis* H. BOERHAAVE. Leid. 1744. 8. Gœtt. 1752. 8. aucta & emendata. Venet. 1756. 8. Gœtt. 1744. 8. Francof. 1750. 8. *. Cum prælectionibus de calculo, & introductione. Haag 1744. 8.

Anglice. Lond. 1745. 8.

In Anglia prodierunt consilia 54. His ego addidi duas alias ejusdem generis curationes, tum consilia 25. Morborum sunt historiæ cum H. BOERHAAVII responsione epistolari. Huc aliqua specimina: Vir nobilis incredibilia mala a calculo patiens Leidam me suadente adiit, ut auxilium BOERHAAVII experiretur, obiit, erat in vesica calculus, in rene ulcus. Consilium pro exercitu Imperiali a dysenteria adflicto. Puella epileptica sanata emeticis & purgantibus cum opio conjunctis. Medico atrabilario succi herborum amararum, fructus horæi. Longum malum atrabilarium, inde curatio mala, aloen dedit cum decoctione amararum herbarum, saponem cum therebinthina, equitationem, juniperina. Alius morbus cum epileptica passione ex atra bile, frictione abdominis, pedum, sapone, terebinthina, succis herbarum, ipecacuanha solidissime sanatus. Asthma chronicum cum summa nervorum sensibilitate frictione, asa fœtida, equitatione. Uxori MEADII frequenter fetus mortuos parenti ex defectu dolorum, crocum, boracem cum myrrha & terebinthina.

Una editi libelli sunt de calculo & introductionum.

Epistolam ad R. LUSITANIÆ de codice BURTONUS vitæ adjecit.

Adfectum in libris & praxi rarissimum ab H. BOERHAAVE in nosocomio L. B. sanatum descripsit D. CHRISTIAN AND. KOCH. Leid. 1730. 4. Morbi & curationis historia. Post diram ischuriam multaque tormenta decessit lamina interna membranæ vesicæ urinariæ, lapillis undique adspersa Vesicam excorticatam BOERHAAVIUS mitibus, decocto glycyrrhizæ, laudano suo opiato &c. curavit.

Sub nomine BOERHAAVII adhuc editi sunt libelli.

De actione partium corporis humani & in versione gallica. CARR. BR.

La theorie chymique de la terre, avec le traité du vertige & une lettre à Astruck sur les maladies veneriennes. 1741. CARR. BR.

Ej. *Circa cor animadversiones pathologicæ* nuperrime promulgatæ sunt in J. VOEGEN van ENGELEN *Genees Natuur en Huishoudkundig kabinet.* Leyd. 1779. Tom.

Tom. I. p. 55. versione germanica in *Sammlungen auserlesner Abhandlungen zum Gebrauch practischer Aerzte.* Tom. IX. p. 483.

Pars altera est prælectionis circa naturam cordis, a discipulo BOERHAAVII medico Leydensi in collegio calamo conceptæ & post quadraginta annos inter hujus scripta inventæ. Vita sine corde, plurium cordium exempla. Motus cordis interceptus ex variis causis, concretione præsertim cum partibus adjacentibus. Morbi cordis ex situ cordis iniquo. Cordis substantiæ mutationes, ossificationes &c. Vasorum cordi proximorum morbi. Ex cerebro & nervo cardiaco cordis pathemata, destructo cerebello putat etiam vim cordis destrui ex sua theoria de cerebri & cerebelli functionibus. De morbis cordis ex animi pathematibus cum multis exemplis, ex humorum vitiis & polyposis sanguinis concretionibus. Præternaturales cordis dilatationes & contractura. Tandem de lethalitate cordis vulnerum. BR.

Citat tandem CARRERE inter Opera BOERHAAVII genuina *Tractatum de peste* sine loco. 1728. Quem tamen nusquam alias citatum reperio, saltem certe non BOERHAAVII scriptum est. BR.

§. DCCCCLXIII. Ad a. 1694.

ENGELBERTUS KÆMPFER Lippiensis Westphalus, in legatione suecica ad Regem Persarum Solymannum medicus & chirurgus, (*) deinde societati Indiæ orientali se addixit, Siamum etiam & Japoniam adiit. Leidæ 1694. Disputationis pro gradu titulus est.

Decas observationum miscellanearum.

Hæc dissertatio retractata rediit in *Amœnitatum exoticarum politico medico physicarum* Fasciculis V. Lemg. 1714. 4. excusis. Eximium opus, universam enim rem naturalem noster maximo labore & indefesso studio persecutus est.

In Fasciculo I. vix quidquam huc facit, nisi voculæ aliquæ de pharmacopæa Regiæ aulæ & domo in qua pro ægrotis julepia parantur.

Fasciculus III. fere totus medici est argumenti. Omitto quæ ad materiam medicam pertinent, in botanicis & physicis repetienda, mumiam, aquas minerales, naphtham, Ibicem bezoardicum. Sed hic potissimum historia *Andrum* s. hydrocelæ, mali in Malabaria vulgaris, frigus accusat his in regionibus valde noxium. Singulis mensibus scarificare solent, unguentum etiam illinere ex cinnabari & cortice Moringæ. *Perical*, pes elephantinus spinæ ventosæ

(*) Hujus legationis a secretis fuit ut ex vita ejus ab Ill. DOHM. patet. sed postea societatis Indiæ chirurgus navalis. BR.

ventosæ genus in Carnatica frequens. Venenum teterrimum Macaſſarienſe, lac certæ arboris quo ſagittæ imbuuntur. Lapis viperinus. Curatio colicæ Japonicæ per acupuncturam, Moxæ uſus & curandi modus, cum tabulis in quibus regiones corporis exprimuntur, quas certos ob morbos urere ſolent. Theæ integerrima hiſtoria. Kheif ſ. inebriamina Perſis quidem ex Nicotiana, Papavere & Cannabi. Opii formatio in cylindros. Theriacæ tum liquor *Coconar* ex foliis aut capitibus coctus, demum electuarium opiatum, Cannabis noſtratæ ſimillima. In India *Dutr.* electuarium, quod Papaver recipit & Cannabin, tum ſuccus Lansjies. Lœtiſſima phantaſmata ipſe K. expertus eſt. Torpedo, Vena medinenſis. Omitto herbarium Japanenſe.

In *hiſtoria Japoniæ quam poſthumam* reliquit & J. CASPAR SCHEUCHZER edidit, quæ ipſa germanice recuſa eſt Roſtok 1750. 4. Gallice vertente DES MAIZAUX, & nunc germanice ex Manuſcriptis KÆMPFERI originalibus cura Ill. DOHMII. Lemgo 1777. Tom. II. 4. Aliqua repetiuntur ex amœnitatibus ut de acupunctura, moxa & thea. Hiſtoria naturalis Japoniæ breviter traditur, animalia, plantæ, mineræ. Nuper poſthuma ſub prelum data ſunt, quæ num ad rem noſtram faciant nondum reſcivi. Hæc poſthuma quorum catalogum ex Muſeo Britannico Ill. Viri PLANTA & LICHTENBERG editori Ill. DOHMIO tranſmiſerunt (v. EJ. proemium in Hiſtoriam Japoniæ) adhuc expectantur. Præter itineraria varia, Medicinalia Javanenſia excerpta ex horto Malabarico. Memoria inquirendorum in Perſia ſimplicium & variarum regionum floræ etiam medico adhuc varia nova promittunt. BR.

J. PECHEY *Promtuarium praxeos medicæ ſ. methodus medendi, præſcriptis medicorum Londinenſium concinnata & in ordinem alphabeticum redacta*. Amſterd. 1694. 12. Lipſ. 1695. 12. Amſterd. 1718. 8.

Anglice *ſtore houſe of phyſical practice*. Lond. 1695. 8.

EJ. *Introduction to the art of Phyſic*. Lond. 1697. 8.

EJ. *On the diſeaſes of infants and childern*. Lond. 1697. 8.

EJ. *Of the diſeaſes of women*. Lond. 1706. 8.

EJ. *Compleat herbal of phyſical plants*. Lond. 1707. 8. Aliquas minus notas ſtirpes habet, ut radicem Caſſumuniar, hinc vires ſtirpium non ubique obvias.

EJ. *Treatiſe on Apoplexy and Convulſions*. Lond. 1708. 8.

WILLIAM WOTTON *Reflexions upon ancient and modern learning*. Lond. 1694. *. Comparat etiam antiquam chemiam, anatomen, botanicam, medicinam cum nova. Ægyptiam medicinam ſuperſtitione fultam non magni facit. Contra BORRICHIUM. Sic per reliquas artis partes nuperos præfert antiquis, neque

neque Chinensium medicinæ multum tribuit. Chemiam nuperorum multo perfectiorem esse, sic materiam medicam, anatomen, historiam naturalem, plantarum cognitionem & animalium. HIPPOCRATEM tantum laudat, quia anemine doctus in arte insignes progressus fecerit, non tamen totam artem perspexisse ut nos perspicimus & medicamentorum copia destitutum fuisse. Multa arti esse addita, male ab enthusiasticis veterum laudatoribus priscis adscripta.

J. FRANC. VALLADE *Idea generalis morborum & passionum hominis.* P. III.

In I. *principia ad constructionem hominis spectantia.* II. *De morbis.* III. *De passionibus.* Roterd. 1694. 4.

Pharmacopœa Lillensis. Lisle 1694. fol.

Decani collegii medicorum Norinbergensium programma ad Dispensationem theriacæ & mithridatis antidoti Mathioli, Elect. orvietani, Confect. Alkermes & theriacæ cœlestis. Nurnb. 1694. fol. TR.

§. DCCCCLXIV. NUPERORUM LINGUARUM.

PHILIPPE PEU *Pratique des acouchements.* Paris 1694. 8. *.

Chirurgi & obstetricis.

Aliqua tamen habet argumenti medici. Cum mater ictum pedis passa esset, gemelli inde sanguine nigro tincti, quo uterus plenus erat, cum placenta rupta esset. Ex insalubribus vaporibus feminæ in nosodochio Hotel dieu vulgo plurimæ peribant, quod in superiori cubiculo eos vapores exciperent.

Cum nulla ad speculum respiratio adpareret, neque in corde motus ullus, cum tamen eam, incidere vellent, femina se concussit. A cinctu nimium adstricto magna symptomata & suppressa lochia. A clystere vinoso lochia suppressa effectu subito lethali. Sic passim alia.

FROMENT *Hypothese raisonnée dans la quelle on fait voir, que la cause interne de toutes les maladies vient des levains acides, acres ou salés, qui se rencontrent dans les premieres voyes, le tout expliqué sur les principes* de DESCARTES *& confirmé de l'experience des meilleurs practiciens.* Paris 1694. 8. v. BEUGHEM. Caussam febrium esse in fermentis acidis & salsis primis in viis collectis & mala inde sanguinis fermentatione.

Nouveau recueil des plus beaux secrets de medecine pour la guerison de toutes les maladies, blessures & autres accidents, de plusieurs secrets de la nature & de l'art, des plus excellens preservatifs contre la peste, fievres pestilentielles, pourpre, petite verole & autres maladies contagieuses. Paris 1694. 12. 2 vol. BUR.

L'ECUYER

L'ECUYER *françois qui enseigne à monter à cheval à voltiger & bien tresser un cheval — la science de connoitre leurs maladies & des remedes salutaires pour les guerir*. Paris 1694. 8.

PIERRE POMET *Histoire generale des drogues, des plantes, des animaux & des mineraux. — La manière de connoitre les veritables d'avec les falsifiés, leur propriétés, ou l'on decouvre l'erreur des anciens & des modernes.* Paris 1694. fol. 1735. 4. a filio aucta. Germanice Lips. 1717. fol. Anglice 1712. 4. Aromatarius cum sit, quæ de viribus medicatis habet, ea non potest nisi exscripsisse. Observata quidem adspersa, sed neque specierum in viro accurata fuit cognitio, ita myrtillos quos describebat, pro myrti baccis habet, simul sunt Vaccinii, ut ex colore colligas. Bonas notas magis probes.

EJ. *Catalogue des drogues simples & composées.* Paris 1695. 8. & compendium ejus *Traité des drogues qui ont raport à la medecine.* Paris 1697. 12. & *Drogues curieux Catalogue des drogues simples par alphabet.* Paris 1709. 8. SEGUIER.

DU FOUR *Le medecin des riches & des pauvres.* Paris 1694. HOTTON.

Cum his temporibus rex nummis conficiendis intentus collegium erexisset, cui *Chambre royale de medecine* titulum fecit & cui potestatem tribuit, cæteris medicis praxeos in urbe Parisiorum veniam largiendi, lites subortæ sunt & denique rex eam *chambre royale* aboluit. Huc faciunt.

Requête très importante pour les medecins de la chambre royale des universités provinciales à Paris contre les medecins de la Faculté de Paris sur la declaration de S. M. du 3. May 1694 surprise au prejudice de l'Ordonance de Blois & des statuts même de la Faculté de Paris. Paris 1694. fol.

Et Requête presentée au Parlement le 15 Juillet 1695. pour PIERRE L'ANGLOIS & FRANÇOIS.

PRIEUR *D. D. en medecine de Montpellier & de Rheims contre le D. D. & Docteurs de l'Academie de la famille de Paris avec quelques remarques importantes pour l'examination de la declaration du Roi de Jun.* 1694. Paris 1695. 4. FONSETTE.

Contra ista *simple Factum pour les Docteurs royals de la Faculté de medecine de Paris, defendues contre les D. D. des Facultés provinciales apellans & demandans.* Paris 1694. 4. FONS.

Et *Reponse importante pour la Faculté de medecine de Paris à la Faculté des medecins soi disant de la chambre royale de Paris.* Paris 1694 fol. FONS.

CHRISTOVAL FRANC. de LUDUC Profess. Hispaliensis *Apollineo enduceo have concordia entre los dos opuestos opiniones una que apruoba los consultas de los medicos para la curacione de los graves infermedados otra que la reprouba.* Sevilla 1694. 4 SEG.

LODOVICO TESTI *Disinganni overo ragione fisiche fondate su l'autorita ed esperienza, che provano l'aria di Venezia interamente salubre.* Colonia (puto Venetiis) 1694. 4. *. Inde a viginti annis Venetiis medicinam fecerat. Salubrem aërem reddere acidos maris vapores (non valde accurata demonstratio), neque tamen qui tenues sunt nec meraci, sanguinem coagulare. Capitis fracturas facile sanari, non perinde pedum ulcera. Humiditatem utique a magnis fluviis nimiam nasci, neque salsas aquas putrescere, neque aquas dulces dum moveantur, miscelam autem utriusque aquæ perniciosam esse; ad pagum Mazerbo salubrem factam esse postquam hæc miscela sublata fuit. Venetiis nullum haberi morbum endemicum, morbum hypochondriacum in continenti frequentiorem esse & exteros eo laborantes Venetiis sanantur. Siccos annos salubres esse, humidos sævos. Continentem & villas morbosiores esse urbe, neque autumnales febres intermittentes in urbem irrepere, continente plures mori in dato numero. Longævos homines multos Venetiis numerari, in nosodochio mendicorum ex 800 ægris quatuor seculum adtigisse aut superasse. Paludes salubres esse, in earum vapore carnes non putrescere. Hic experimenta ANTONII VALISNERI. Ranas in vapore aquæ salsæ exstingui, non in aquæ dulcis vapore.

PROSPERI MAGITI BAPTISTÆ filii *Laudes aëris veneti in epistola.*

EJ. *Inventoris de novo sacharo lactis præstantissimorum medicorum judicia & verissimæ observationes: Auctoris de eodem sacharo relatio, novi systematis compendium, nec non pro absolvenda arthritidis curatione virorum præstantissimorum medicorum notitia.* Venet. 1700. 12.

ALOYSIUS della FABBRA, CAJETANUS de ANGELIS, PAULUS QUINTILIUS & medicus Parmensis anonymus, vires efficaces hujus sachari adversus arthritidem laudant, experimentis in ipsis ægrotis factis subnixi. Auctor arcanum nondum revelat, distinguit tamen a sale seri dulci, quod in frigida solvatur, sacharum ob viscisitatem non solvatur, quare & sebaceum saporem contrahat, si ab aere excludatur. Nunc vulgo notum est & in Helvetia abunde præparatur. Triplex facit, ut in primo multum adiposi supersit, parum in altero in tertio nihil. Encheiresin non dat.

Recusus est libellus in E. N. C. *Centur.* III. *Obs.* 33.

Relation veritable de la guerison miraculeuse de MARIE MEILLARD *avec la deposition & certificats de plusieurs personnes dignes de foi qui l'ont connue avant & après la guerison. On a ajouté une lettre du* D. WILWOOD *sur ce sujet, traduit de l'anglois.* Amsterd. 1694. 8.

Ab infantia clauda subito sanata cum crus extendere cogeretur quod eo ipso conatu restitutum fuit.

FEDERICO GUNEDO *Critica della morte overo l'apologia della vita trad. dell Inglese.* Colon. 1694. an ad nos faciat ignoro. TR.

H. CHAM-

H. CHAMBERLIN *A few queries relating to the practice of physick with remark upon some of them modestly proposed to the serious consideration of mankind.* Lond. 1694. 12. GUNZ. Nisi jam dictum est.

FORREST *Brief defence of cunning continual feevers.* Lond. 1694. 8. OSB.

J. E. THIEMEN *Haus, Feld, Arzney, Koch- und Wunderbuch.* Nurnberg 1694. 4.

Neu eröfnete Schatzkammer verschiedener Natur- und Kunstwunder. Nurnberg 1694. 8.

Vademecum curiosum medicum zur Medicin, nebst bewährten Arzneyen zu allen Krankheiten des menschlichen Leibes vom Kopf bis auf die Fußsohlen. Dresd. 1694. 8. HUTH.

Officina pharmaceutica Steiniana. Kiel 1694. 4.

Churf. Brandenburgische Medicinalordnung. Cœlln an der Spree 1694. 4.

Göttingische Apothekertaxe. Gœtting. 1694. 4. Præparata omnia chemica & plurima pharmaceutica cariora sunt ac nunc venduntur. BR.

EBERH. MELCHIOR *Kurzes doch gründliches Wassergespräch.* Frankf. 1694. 8.

EJ. *Kurzer Schwalbacherunterricht.* ib. 1702. 12.

BERN. de BOUT *Nieuw Examen der Chirurgie.* Amsterd. 1694. 8. 1700. 8. *. Intercedunt practica, de morbis cutis, Vena medinense, luscitate, strabismo, inflammatione, œdemate; lepra, struma, gangræna aquosa, spina ventosa. Pars diætetica caput habet proprium sub finem materiæ medicæ simplicium medicamentorum & compositorum.

§. DCCCCLXV. DISPUTATIONES.

FANER *de sympathia.* Leid. 1694. 4.

NIC. MAXIM. WILHELMI *de salivatione mercuriali.* ib. 1694. 4.

DAN. LABAT *de hæmoptœ.* ib. 1694. 4. PL.

ROB. CARMICHAEL *de apoplexia.* ib. 1694. 4. PL.

ULRICH FELSIUS *de palpitatione cordis.* ib. 1694. 4. PL.

CAR. de MÆTS *de pleuritide vera.* ib. 1694. 4. PL.

WILHELM GÜNTHER BRÜGGE *de apoplexia.* Leid. 1694. 4. PL.

J. SCHROEDER *de paralysi apoplectica.* ib. 1694. 4. PL.

JOH. JEZURUN PINTO *de phrenitide.* ib. 1694. 4. PL.

WILH. EMMERSON *de elephantiasi vera. s. legitima, præcipue illa ulterioris Asiæ.* ib. 1694. 4. PL.

J. P. GAILLARD *de nephritide.* ib. 1694. 4. HÆN.

P. VERHOOFT *de vomitu.* ib. 1694. 4. HÆN.

OSWALD TULLERIN *de catarrho suffocativo.* ib. 1694. 4. HÆN.

J. DAN. ARNOLD *de acido peccante & corrigente humores.* ib. 1694. 4. HÆN.

TH. CATE *de diarrhœa.* ib. 1694. 4. HÆN.

AUG. CHR. PAUL. DESSALI *de erysipelate.* ib. 1694. 4.

HAB. DECKERS *de syncope.* ib. 1694. 4. PL.

J. ZANDER *de palpitatione cordis.* ib. 1694. 4.

J. G. LUCIUS *de lumbricis alvum occupantibus.* ib. 1694. 4. HÆN.

J. DIETER. JÆGER *de dysenteria.* ib. 1694. 4. PL.

J. GRUNDEN *Positiones theoretico-practicæ.* ib. 1694. 4. HÆN.

J. A. PLA *de pleuritide.* ib. 1694. 4. HÆN.

J. HARRISON *de morborum natura generalia.* ib. 1694. 4. PL.

C. S. QUELMALZ *de instrumentorum delectu.* ib. 1694. 4.

G. GROLLER *de valetudine puerperarum.* ib. 1694. 4.

NIC. de BLANKENDEEL *de chylificatione læsa.* Utrecht 1694. 4.

J. WESLING *de passione hysterica.* Leid. 1694. 4.

J. OOSTWOUD *de fame canina.* 1694. 4.

LUD. LEUSDEN *de morbo nigro.* Utrecht 1694. 4. *. PL.

GUIL. PIECK *de hydrope.* ib. 1694. 4. *.

J. de

J de JONGH *de uteri suffocatione*. Utrecht 1694. 4. *.

HENR. RUYSCH FRIDERICI f. *de consultatione medicorum præside* BERNAGE. Amsterd. 1694. 4. *.

EJ. *de peripneumonia*. Franeck. 1696. 4. *.

J. PHILIP *de malo sinensi aureo*. Leid. 1694. 4. *.

JAC. IGNAT. FOCKY *de mania*. Wien 1694. 4.

J. GOTTSCHED *de renutritione eorum qui per diuturnam famem bello, obsidionibus emaciati sunt*. Regiomont. 1694. 4.

EJ. & DEODATI BLUMENTROST *Medicus castrensis exercitui moscovitarum præfectus*. ib. 1703. 4. *.

EJ. *de hæmorrhoidibus*. ib. 1703. HÆN.

EJ. *de æthere & aëre eorumque in corpus humanum ejusque humores vi atque actione*. ib. 1698. 4.

J. E. STEINHART *de atherapeusia morborum*. Francof. 1694. 4. *.

PETRI le CERF medici Francofurtani *de febre gallica*. Francof. ad V. 1694. 4. HÆN. Germanicum acorem cum alcali gallico fervere.

EJ. *der Frauenzimmer Verhalten vor in und nach der Schwangerschaft*. Francf. 1716. 8.

CHRISTOPH le CERF. Christophori fil. *Probstucke in Augenkrankheiten des Herrn* v. WOOLHOUSE. Jena 1715. 8.

EJ. *de pleuritide*. ib. 1714. 4. CARR.

EJ. *Am Licht besehener Staar oder pasquillantischer criticus sincerus fidelis*. Lipf. 1710. 4. CURR.

Edidit idem dissertationes ophthalmicas WOOLHOUSII de cataracta de glaucomate, contra systema HEISTERI. Francof. 1719. 8. Diximus in chirurgicis.

P. RITTER *de remediis vulnerariis*. Lipf. 1694. 4.

CHR. GOTTF. FINGER *de quotidiano corporis humani decremento*. ib. 1694. 4.

FRID. SIM. LOESLER *de iis qui inter gentes in vitam rediisse perhibentur*. Lipf. 1694. 4. BOEHMER.

GOTTF. ANDR. MEYER *de poculo soterio*. ib. 1694. 4.

J. JAC.

J. JAC. HERING ὑπνολογια. Lipſ. 1694. 4.

J. HENR. KNOBLAUCH *de Apide bove atque idolo Ægyptiorum*. Wittenberg 1694. 4.

ANDR. EYSSEL *de chylo ſecundum & præter naturam*. Erf. 1694. 4.

EJ. *de paſſione colica*. ib. 1716. 4. HE. BR.

HENR. la ROCHE *de auditus gravitate* præſide FRID. SCHRADER. Helmſt. 1694. 4. *.

GEORG LUDWIG SCHLEYERMACHER *de catalepſi, rariſſimo adfectuum*. Gieſſ. 1694. 4. *. PL.

J. AND. BONZE *de propagatione morborum*. Gieſſ. 1694. 4. HÆN.

GERH. DAN. LANGHANS *de cardialgia*. Altd. 1694. 4.

CAR. OTTO MOLLER.

EJ. *de divino in medicina*. Altd. 1696. 4. RIV.

EJ. *Conſilia medicorum de curanda peſte cum præſervatione Glaz* 1710. 1739. Presb. 1748. 4.

EJ. *Obſerv. ſonderbarer durch die Eſſentiam dulcem verrichteter Curen*. Hall. 1706. 4. (8. RIV.)

EJ. *Thermarum St. Kilianenſium & Vibacenſium deſcriptio hiſt. medica ex* BELINFEDO *Hiſt. Ungar.* WESSPRENI.

LUD. CASP. MAYER *Prodromus de medicamentorum viperinorum uſu*. Altd. 1694. 4. RIV.

CASP. FRANC. XAVER. KOEFFERLIN *de vitiis ſpirituum & humorum*. Baſil. 1694. 4.

PHIL. WILH. MOGEN *de colica*. Altd. 1694. 4. HÆN.

J. FRID. GAMBI *de phrenitide*. Baſil. 1694. 4. PL.

MICH. SAUVALLE & JOH. GAB. FRESSANT *Malignis febribus venæſectio*. Paris 1694.

LUD. POIRIER & JOAN GELLY *febre maligna laborantibus juſcula viperarum carne medicata*. Paris 1694.

Jos.

Jos. Bapt. Doge & Joan Gelly *an ischuriæ emeticum*. Paris 1694.

Pet. Bourdelot jun. & Laissant *Orizæ usus saluberrimus*. Paris 1694.

Mich. Pichonat & B. Chomel *Medico evidentior Dei existentia*. ib. 1694.

F. Picate de Bellestre & Puylon *Medicina non tam librorum lectione neque tam usu ipso quam vera traditione addiscitur*. Paris 1694.

§ DCCCCLXVI. Diaria ad a. 1694.

In Philos. Transact. n. 201.

Jac. Wassu Hydrops peritonæi aqua effusa cutem inter & peritonæum. Abdomen aqua liberum & viscera sana ipsumque hepar.

J. Lichfield Hydrops uteri in ejus visceris tunica externa.

Anonymi venenum canis rabidi post aliquas demum hebdomades in convulsiones abiit cum latratu.

Wittie Hepar peritonæo undique adhærens, inde dolor in corporis conversione.

N. 208. Guil. Cowper celebris incisor de styptico J. Colebatch. Acre esse & amburere, tamen ægre sanguinem compescere.

In additionibus ad Bidloi anatomen passim aliqua occurrunt practica. Calculi vesicæ felleæ curatio.

In anatomy of human body. Oxon. 1697. fol. Leid. 1731. fol. *.

Morbi passim intersperguntur etiam interni. Ante la Fosse sedem morbi staggers in sinubus frontalibus posuit, eos jussit malleo & cuneo aperire. Glandularum inguinalium magni tumores.

In Phil. Transact. n. 222. De femina cui nigrum lotium cum doloribus secedebat, dolore pubis & alterius femoris, hujus lateris os vastæ molis, arteriæ membranæ crassæ, lumen angustum, in rene cellulæ vacuæ plurimæ. Idem cum polypo conjunctum vidit hydropem pectoris.

Ibl. Ph. Tr. n. 270. polypo repleta auris dextra & ejusdem lateris ventriculus. Alio polypo repleta vena pulmonalis qui omnes ramos ejus venæ replebat ut sebum solet incisoris manu injectum.

Porro Phil. Transact. n. 202. ex glandula lacrumali hæmorrhagia.

Robertus

ROBERTUS PITT de ſæva lumbagine rheumatica demum alvo ducta datoque opio ſanata.

N. 209. MOLINEUX Epidemia catarrhalis, cum tepidæ hiemi frigus acre ſucceſſiſſet latiſſime graſſans, non tamen funeſta.

I. T. Lien putrido & fætente ſanguine plenus, calculus micis cryſtallinis adſperſus totam veſiculam occupans.

N. 210. D. G. WITHER ſermo de phyſiognomia.

E. LAYFOK de hiſtoria naturali Virginiæ. Multa ad rem medicam faciunt, de morſu viperæ caudiſonæ ejuſque remediis. Experimenta infuſoria, alumine in aqua ſolutc animalia ſubito enecata, ſic nitrum, tantum ut ſanguis fluidus ſit. Ab hydrargyro phthiſis. Quem canis rabidus momorderat, ſale volatili ſuccini ſanatus eſt & vomitu. Eventu funeſto a vipera caudiſona demorſa animalia.

N. 213. THOMAS DENT de proprio morbo. Tumoribus in lingua eminentibus in quibus vermes quas manu ipſius femina extrahebat. De eodem MARCUS LEWIS.

Memoires avant 1699. GUILELMUS HOMBERG de animalibus in ſpatio aëre vacuo enecatis. Vaſa nulla crepuiſſe, pulmones rubicundiores apparuiſſe.

Anonymi chirurgi de vaſis univerſi corporis cruſta oblinitis indurata, ut exiguum lumen liberum pro ſanguinis tranſitu ſupereſſet.

In E. N. C. decennii III. *Ann.* I.

MARTINUS MAXIMILIAN PRUGGMAYER phyſicus in Stiria.

Obſ. 1. Artus contracti Mercurio vitæ & Ellebori nigri extracto & eſſentia ſanati.

Ann. V. VI. *Obſ.* 226. Abſceſſus umbilici in uterum patens, tamen felix partus, manente febre hectica cum tumore matris flatulento inde poſt perceptum fragorem, maxima tympani ſimilis intumeſcentia, lacte de mammis fluente ſeroſo, menſibuſque fœtidis maſſa ejecta in qua aliquid fetui ſimile, inde 16 libræ urinæ & puris una vice eruperunt, inde porro lympha de utero manante, denique a morte uterus, ejus molis qua in gravida eſt, in quo innumerabiles hydatides, ſteatomata & ulcera.

AMBROSIUS STEGMANN Medicus Islebienſis.

Obſ. 7. Limaturam martis crudam certum adverſus vermes præſidium expertus eſt.

Obſ.

Obs. 8. Fonticulo excitato obstructæ nares solutæ.

Obs. 10. Hydrocephalus internus, aquæ libræ 23. cerebrum minimum sescunciale.

Obs. 12. Venere largita epilepsia suppressa, redeuns cum ea negaretur.

Obs. 13. In puella nondum duodecenni, pruritus & furor uterinus cum morbo convulsivo. Venæ sectione, refrigerantibus etiam plumbeis, deinde emetico aliisque præsidiis excitatis mensibus sanata.

Obs. 14. Pia fraude restitutus juvenis melancholicus, fraude detecta periit.

Obs. 19. Emeticum medicamentum salutare in febre quam vocat tertianam epidemica petechiis comitata, in qua venæsectio funestum exitum sortiebatur.

Obs. 178. Apostema pulmonem comprimens, perinde parti cordis adnatum.

Ann. IV. *Obs.* 102. Qui instante stadio hæmorrhoidum emeticum sumserat, siccatæ hæmorrhoides, sanguis per os ejectus.

Obs. 103. Mutitas ab ira, emetico sublata.

Obs. 104. Ridicula historiola, mere ut puto fabella. Juvenis qui puellam impugnaverat, testibus & pene carere videbatur sed percusso podice prodibat.

Obs. 107. Papillæ matris a pueri contactu & saliva exulceratæ.

Obs. 108. In nephritica femina arenulæ per alvum decesserunt.

Obs. 109. Et per tussim lapilli in phthisico.

Obs. 110. In nephritico ren maximus totus intus deformis & spongiosus, vesicæ quasi duæ curvitates, in altera calculi.

Obs. 111. Equus qui undecim calculos in colo gerebat.

Ann. V. VI *Obs.* 167. In hydropico glandulæ ad intestina nigræ, mesenterium cartilagineum, ejus glandulæ nigræ, hepar sanum.

Obs. 169. Angina canum epidemica inflammatis faucibus. Alias febris ardens in his animalibus vulgata, & 170 Anseres, columbæ & galli indici (meleagrides), perierunt ex epidemicis pustulis exulceratis sub alis.

Et 171. Pisces in lacu dulci, maculosi, fœtidi usu noxii, ut etiam putridæ inde fierent malignæque febres.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 31. Fetus putridus abſque matris inde nato incommodo.

Obſ. 32. Mira hiſtoria vermium, qui fetum conſumſiſſent.

Obſ. 34. A terrore menſes ſuppreſſi, inde dyſenteria funeſta.

Obſ. 36. Plica Judæorum ex ſpiritu vini.

Ej. *Genaue Beſchreibung des Euterlings.* Lipſ. 1694. 12. Cereviſiæ cui hoc nomen impoſuerunt.

DAVID SPLEISS medicus Scaphuſinus.

Obſ. 56. In febre maligna epidemica cum canis crura ſudantia lambſiſſet, vomuit miſera beſtia perque aliquos dies abſque cibo jacuit.

Obſ. 57. Spicula aurichalcea minutim conſciſſa pro acuto veneno.

Ann. II. *Obſ.* 147. In febre maligna hæmorrhagia narium malo conſilio ſympathetice ſuppreſſa.

Obſ. 148. Hydrargyrus a deauratore procul dubio in halitu reſorbtus, per tartarum emeticum de alvo feliciter exturbatus, ut mox febris mali moris curaretur.

Dec. III. *Ann.* II. qui pariter ad annum 1694. pertinet.

PYRRHUS MARIA GABRIELIS Medicus Senenſis.

Obſ. 1. Enormis tumor brachii in gangrænam tranſeuns, aquoſus, libris pene 200 aquæ fetus.

Obſ. 2. Ex brachii abſceſſu diarrhæa ſanioſa.

Obſ. 3. Femina cui paulatim oſſa varia intumuerunt, magno cum dolore. A morte ea oſſa mollia fuerunt & cornea.

Ann. IV. *Obſ* 40. Motus pulſatorius in hepatis ſede frequens & moleſtus. Quare ad quemcunque ſonum proſterneretur humi.

In appendice de cauſis magni tumoris brachii.

Ann. V. VI. *Obſ.* 285. Aſcites ſponte ſanatus aqua per vomitum, per urinam, per uterum, per umbilici ulcus erumpente.

Obſ. 289. Hydrops enormis 300 omnino librarum, aqua inter peritonæum & muſculos effuſa. In liene ſolo ulceroſo ſinus.

Ann.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 52. Boreæ frigus in quaternario salubris.

Obs. 185. Ex vermibus orthopnœa & a morte adparuit ut ipsa aspera arteria funestis insectis adrosa esset.

Obs. 189. In cephalea forti vermes excisi, & ex dorso cum prurigine.

Obs. 200. Lapillus circa globulum plumbeum.

Idem a. 1697. Academiam Senensem physico-criticam instituit, etiam nunc florentem.

J. AEGIDIUS EUTH Clinicus qui Hagæ comitis artem exercuit.

Obs. 5. Stupor brachii hemiplecticus, multa frictione sanatus.

Obs. 6. Post longos dolores colicos epilepsia euporisto ZATHLANO sanata.

Obs. 8. Sic inflammatio laryngis repetita venæsectione.

Obs. 8. Mandibula lucii per anum denique educta.

Obs. 9. Tabe exeso quasi a vermibus pulmone & etiam putrida pro corde caro.

Ann. III. *Obs.* 84. Ad spinam ventosam decoctum lignorum, tinctura antimonii, absorbentia, lotiones spirituosæ.

Ann. V. VI. *Obs.* 215. Crus sideratum nigerrimum ad similitudinem mumiæ superstite vita circumgestum.

Obs. 216. Vermis, ut putat noster, majalis utilitas, sed efficacibus medicamentis admistis facile adscripseris, quæ noster vermibus tribuit.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 3. Post multa deliquia polypi in dura, ossiculum in pia matre.

Ann. IX. X. *Obs.* 50. Phlegmone & ad eam curandam fotus aromatici, quod arcanum Nepenthes esse putat.

EJ. Agonisma de hydrope curiosum in quo ostenditur vera veri medici cognitio, & quinam medici in curandis morbis & ad officia archiatrica admittendi quinam vero rejiciendi. Leid. 1700. 8. VATER PL.

FRIDERICUS KHERN jun. in Stiria medicus.

Obs. 53. In phrenitide cerebro vermiculi casseariorum similes innumerabiles.

Obſ. 55. Acus de brachio extracta per magiam infixa.

Obſ. 58. Magnus tumor ſanie plenus in meſenterio.

Ann. V. VI. *Obſ.* 45. Convulſio, delirium varium periodice occurrens, alexipharmacis, ut putat, ſanatum.

Obſ. 46. A calculo impacto capitis dolor, eo educto ſublatus.

Obſ. 47. Sanguis ex eadem vena, exigua per intervalla ſecta, valde diverſus.

Obſ. 48. Surditas ſanata magna copia puris de ano reddita abſque præcedente dolore.

Obſ. 49. Phthiſico ulcus inter primam & ſecundam coſtam ſpuriam ſubortum; eventu ſalutari.

Obſ. 50. Materies, ut intelligo, tophi podagrici adeo acris ut vitrum adroderet.

J. Michael Pauli Medicus Vratislavienſis.

Obſ. 71. Pilorum glomeres vomitu ejecti.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 82. Nævus ex atheromatis genere in œſophago, ovato folliculo, integre ſanatus.

Obſ. 84. Ulcus thermis ſiccatum, inde urinæ purulentæ, tabes ſanata ſponte ſuperveniente & rupto abſceſſu.

J. Georg Joseph Schwaller Solodorenſis helvetus.

Obſ. 98. Hydrops cum aſthmate ſuperatus diureticis & abſorbentibus.

Obſ. 174. Mania maxima curata helleboro nigro & purgantibus.

Ann. V. VI. *Obſ.* 57. Lapſæ in ventrem aqua magna vi de utero effuſa.

Obſ. 58. Colica epidemica (lithargirizati vini proles), ſingulari dolore umbilici & ut æger putat renum. Data oleoſa mitia.

J. Adam Limprecht Vratislavienſis.

Obſ. 128. Chorea St. Viti, ſaltationis nempe adfectatio in puella decenni cum cachinnis.

Ann. III. *Obſ.* 160. Ad febres pulvis præcipitans Pariſinus declinante febre datus.

§. DCCCCLXVII.

BARTHOLOMÆUS de MOOR Professor Harderovicensis & Groninganus, ex secta mechanica.

EJ. *Cogitationum de instauratione medicinæ ad sanitatis tutelam morbos perstringendos nec non vitam prorogandam libri tres.* Amsterd. 1695. 8. *. Magna pars operis physiologici est argumenti, totusque liber I. In secundo morbos deducit a vitiata pressione sanguinis, nimia, nimis parva vel etiam sublata, tum a nimia visciditate humorum. Intermiscet morborum peculiarium historias, ut ægrotum potulentia & cibo restricto fere exstinctum restituerit humectantibus & diluentibus. Hydropem superasse ex spiritus vini abusu natum. Utilitas incisionis cadaverum morbosorum. In epileptico glandula scirrhosa in cerebro. Cephalea a vermibus (Scolopendris & Julis), in sinubus pituitariis habitantibus, his expulsis sanata. Contra eos qui omnes morbos volatilibus sudoriferis sanare satagebant, quæ eo ævo secta in Belgia dominabatur. Quam male inflammatis partibus incidentia imponantur. Signa morborum vulgo negligi conqueritur. Febris autumnalis tertianæ typo epidemicæ descriptio, crises potissimum per sudores, salutaria hic emetica, vena etiam secanda.

L. III. Methodus medendi. Veteres laudat, chemicos refutat. Spirituum morbi. Per venæsectionem sanata apoplectica mulier. Sic femina morti proxima. Prodest in plethora etiam boni sanguinis missio. Ut amorem detexerit qui morbi occulta causa esset, nuptiis conciliatis restitutum. Sex res non naturales fuse potius & asiatice. Pro autarkeia cujusque regionis in nimias Theæ laudes. G. AGRICOLAM fictitia medicamenta chimica descripsisse, inter ea oleum stanni aurei coloris, quod ex capite mortuo expectari nequeat. Medicus debere sua manu medicamenta parare. De compositione medicamentorum aliqua. Non debere cum aquis destillatis lapides cancrorum & syrupos glutinosos misceri, glutinosam enim inde fieri misturam. In nimiam antidotorum compositorum farraginem, ab Arabibus ortam, iis deberi simplicium medicamentorum in composita stipatorum corruptio. Dictio fusior est.

EJ. *Pathologiæ cerebri delineatio practica in qua morborum soporosorum distinctio, nec non spasmorum accuratior distributio traditur.* Amsterd. 1704. 4. Morbi interni capitis. Species epilepsiæ diversæ. Ut ab affini epilepsia histerica distinguatur in ista sensus non constanter aboleri. Theoria physiologica. Non aliud esse sensorium commune præter animam. Epilepsiam fere a repletione fieri. Esse tamen ubi paroxysmus sit ab inanitione. Indicatio & curatio a causa perspicitur. Specifica medicamenta. Non multum se sperare a Pæonia a Visco &c. Laudat Rutam, Castoreum, cranium humanum, Alcis ungulam, sanguinem reddere fluidiorem & prodesse Sal volatile succini. Curatio secundum causas. Symptomata epileptica febrilia, quæ nempe fiunt a febre & a repletione. Hic utilissima venæsectio & purgatio, clysteres, acida, opium vetat ob repletionem. Epilepsia superveniens doloribus, vulneribus, ulceribus, hæmorrhagiæ, repletioni,

tioni. Ad istam venæsectio, emeticum. Hysterica epilepsia, hypochondriaca eadem priori, cui chalybs & calidæ scriptiones. Sic in aliis morbis.

Ej. *De hypothesibus medicis.* Amsterd. 1706. 4. *. cum Grœningæ Cathedram adiret.

Contra hypotheses, contra chemicos. Errores practici veterum ex mala hypothesi nati: hinc denegatur potus febrientibus, adstringentium usum in dysenteria pessime adhiberi. Contra acidorum osores, utilia esse in inflammationibus.

Ej. *Oratio de methodo docendi medicinam.* Franeck. 1707. Artis quoddam compendium.

Ej. *De amœnitatibus medicis.* Harderov. 1713. fol.

Ej. *De fluxu alvi in genere.* ib. 1723. 4. Pl.

Lego apud Pl. Cl. viri Disp. inauguralem *de suffocatione hypochondriaca & hysterica.* Leid. 1669. 4. Verum fere nimium inde senium colligeretur annorum 54. postquam honores medicos nactus esset.

Georgii Pasch *de novis inventis quorum accuratiori cultui facem prætulit antiquitas.* Kiel 1695. 8. Quarta parte auctior Lips. 1700. 4. *. Non medici quidem opus, capita tamen duo habet de inventis medicis & physicomathematicis, Antiquitas morborum, medicorum veterum, operationum manualium, librorum medicorum, instrumentorum. Inventa chirurgica, urinæ analysis chemica. De chemicis fusius, de ipsis roseæ crucis fratribus, ad Paracelsi historiam. Alchemia. Acidum & alcali Hippocrati nota fuisse. Morbi epidemici, endemici, novi, qui negaverint luem veneream novum esse morbum, sudor anglicus, rachitis. Nova medicamenta, Cascarilla. Medicina superstitiosa. Curatio regia strumarum. Sanctorii experimenta, Thea, Caffea, Cerevisia, Tabacum. Venena larvata.

David de Græbner S. R. C. M. Med. aul.

Ej. *Medicina vetus restituta.* Lips. 1695. 4.

Ej. *Tractatus philologico-physico-medici septem.* Vratisl. 1707. 4. *. Videtur humili de gente fuisse, neque medicinæ legitimas honores adsecutum. Libelli hic conjuncti sunt.

I. *Ephemerides meteorologici Vratislavienses* ab a. 1692. ad 1702. Venti, tempestas, signa calendarii. Nondum aut barometri aut thermometri. Spissum volumen.

II. Animad-

II. Animadversiones in morborum historiam qui a. 1699. Vratislaviæ grassati sunt. Litem noster cum D. D. OEHMB & JÆNISCH aluerat. Hic potissimum adversarii undique congruunt ad opus Vratislaviensium medicorum, quod eo tempore maxima de parte prodibat, neque alias refutationes & carptiones reperio.

Verum III. *De plagio medico* asperius scriptum est, Catalogus plagiariorum. HALY ABBAS ex ISAAC AVICENNA, BARBETTE ex RIVERIO, MARCELLUS ex INGRASSIA, DOLAEUS ex J. KRAANEN, SCHNEIDERO, WEDELIO, J. FERNELIUS ex U. de HUTTEN, J. B. de LAMZWEERDE ex D. de MARCHETTIS, LAURENTIUS ex CÆLIO RHODIGINO aliis, LUDOV. MERCATUS ex PALMARIO, ACTUARIO aliis, LAZ. RIVERIUS, ex P. SALIO, denique VRATISLAVIENSES ex DOLÆI chirurgia & ex variis disputationibus.

IV. *Theatrum medicum antagonisticum s. catalogus librorum eristicorum*, qui tractatus ad historiam medicinæ pertinet.

V. *Additamenta* ad THEODORI CRAANEN Tr. *de homine*. Bonæ notulæ & fere collectanea ad ordinem THEODORI dispositæ. Intercurrunt aliqua propria ut relatio de absurdorum vorace homine & polyphago. Viginti quartas vini & tantundem cerevisiæ unico in prandio consumsisse.

VI. *Specimen medicinæ practicæ veterum restitutæ*. GALENUS de curandi ratione per venæsectionem græce & latine longis cum scholiis. Multa collectanea etiam ex Judæis.

VII. Non sunt argumenti medici.

EJ. *Mantissa operum hucusque editorum tripartita*. Vratisl. 1708. 4.

Ejus videtur esse *apologetica epistola contra* auctorem *observationis* 238. E. N. C. vol. V. Vitam viri dedit J. ERNESTUS STIEFF in epistola latina. Bresl. 1734. 4. BURM.

J. ABRAHAM MERCLIN GEORGII ABRAH. filius.

EJ. *De hydrope saccato*. Altd. 1695. 4. *.

EJ. *De dignitate medicorum*. Patav. 1696. 4.

EJ. *De feliciori nunc quam olim medicina Diascepsis*. Patav. 1696. 4. *. Laudes inventorum nuperioris aevi, pathologia emendata, ars mantica castigata, meliora medica auxilia inventa, opium in usum revocatum, corticis chinæ chinæ inventio præstans, febrium intermittentium antidotum. Chemica inventa, Theæ, Caffeæ, Chocolatæ. Chirurgia infusoria emendata, botanica multa.

IDEM *Syllogen casuum incantationi vulgo tribui solitorum maxime memorabilium decurias VI. complectentium* edidit Nurnb. 1698. 4. Dari utique morbos qui pro magicis

magicis habiti, nihil habeant ſuper naturæ vires poſitum. Dari tamen & vere magicos morbos. Signa eorum, naturæ vires nempe ſuperantes. Signa veræ obſeſſionis. Tunc collectio caſuum vere magicorum partim ex ſcriptoris autopſia partim, collectorum. Plerique caſus ſunt exempla animalium vivorum vel eorum partium, fruſtorum ligneorum, oſſium & pedum per vomitum vel per alvum egeſtorum aut de cute exciſorum, tunc convulſionum mirificarum. Caſus omnino 60. Verum pueri hiſtoria cui totum crus ſuperſtruitur, manifeſte fabuloſa eſt.

In mantiſſa libelli continentur FISCHERI *de morbis magice per ſagas inductis naturaliter curandis*; CARRICHTERI *ratio medendi morbis ab incantatione dependentibus*; HELMONTII *Fragmenta de receptis injectis materialibus* & MYLII *collectanea & ſecreta ad morbos magicos.*

EJ. *Abbildung der groſſen Steine welche ſich im Körper gefunden.* 4.

EJ. *Eriſtiſche mediciniſche Theebude.* Nurnb. 1714.

EJ. *Oratio de ortu, progreſſu & hodierno ſtatu collegii medici.* Nurnb. 4.

PHILIP FRANC. FRAUENDOERFER phyſicus Brünnenſis.

EJ. *Opuſculum de morbis mulierum.* Nurnb. 1696.

EJ. *Spolia hippocratica ſ. textus & ſententiæ ex Libris aphoriſmorum prænotionum, prædictionum, de judicationibus, Coacis prænotionibus & capitis vulneribus* HIPPOCRATIS *collectæ.* Brünn 1699. 12. *. Tituli alphabeti ordine digeſti morborum, & loca hippocratica ſub eos titulos diſpoſita, neque viri ſtudium inutile videtur.

EJ. *Tabula ſmaragdina.* Nurnb. 1699. 8. & aucta a J. ABRAH. MERCLIN. ib. 1726. 8. Chemici ut puto argumenti.

EJ. *Oniſcographia ſ. de aſellis.* Brünn 1700. De formulis quas aſelli ingrediuntur, de morbis quibus opponuntur.

P. R. CATZII *Specimen medicum de podagra.* Roterdam. 1695.

GUILELMI COWARD medici *de fermento vitali nutritio* London 1695. 8. In præfatione poſſet huc facere: nauſeam ſæpe ventriculi languori tribuit qui alcalibus magis adhuc peſſumdatur. Inappetentia oritur a viſcoſa putrilagine tunicis ventriculi inhærente. Oleoſa & viſcida appetitum deſtruere. Cauſæ lienteriæ, icteri. Contra acidorum uſum acriter. Paralyſis Oeſophagi & difficilis deglutitio a Coffeæ frequenti potu. In ſucco pancreatico & bile SYLVIUM ſequitur. Hypochondriam ortam eſſe a nimio vini potu. Medicamenta ſtomachica. Teſtaceis inſipidis

insipidis nullam inesse vim medicamenti. Incidenter Elixir vitrioli in tussi humorali. Volatilium laudes. Tinctura ex cortice peruviano optima. Emetica. Non utilissimus scriptor.

Ej. *On acid and alcali.* Lond. 1698. 8.

Ej. *Ophthalmiatria.* Lond. 1705. 8. vide Bibl. anatomicam.

Ej. *Remediorum medicinalium tabula generalis tam compositorum quam simplicium.* Lond. 1710.

Andreas Buxbaum *Catechesis medica.* Martisburgi 1695. 12.

J. Christoph Strauss *Thermæ Carolinæ.* Lips. 1695. 8.

Stephano Piccoli *La medicina ventilata nel salasso e nella purgatione.* Colon. 1695. 4. Contra Helmontium pro venæsectione.

Ej. & Alessandri Pegolotti *La confusione di chi ha preteso il Galenista confuso.* In Galer. di Minerva III. p. 260.

Joseph Nocera *Opus medico physicum contemplativum in quo variæ medicantium sectæ circa phlebotomiam & pharmaciam discutiuntur, systema de febribus nondum alias divulgatum juxta* Democriti *&* Epicuri *dogmata novis rationibus & experimentis propugnatur.* Messan. 1695. 8.

Pharmacopœa Tolosana. Tolos. 1695. fol.

Balth. Carminæi vita Jac. Bergmanni 1695. 4. Boehm.

Nicolai Rainssant *Actiones medicæ.* Paris 1695. 12. Quinque sermones. Cur medica ars muta dicta sit. Quatuor reliquæ sunt eruditiones juvenibus medicis impertitæ.

§. DCCCCXLIX. Nuperi ad a. 1695.

Guil. Cokburne, J. Collbatsch.

Guilelmi Cokburni medici regis *Oeconomia corporis animalis.* Lond. 1695. 8. & in Mangeti bibliotheca. Pitcarnius queritur sua a Cokburnio esse furto desumta, tamen Cokburnius non videtur jatromathematicus esse. Pulsus fallere ut indicium. Temperamentum. Urina fallax, raro critica, de ejus contentis, coloribus &c. Perspiratio.

Ejusdem *Sea diseases or a treatise of their nature causes and cure and an Essay on bleeding in fevers.* Lond. 1696. 8. & continuatio 1697. 8. *the* 2. *edition* 1706.

1706. 8. cujus titulum descripsi, belgice vertente BIDLOO Leid. 1701. 8. germanice Rostock 1726. 8. Victum cætera bonum sanis, non esse accomdatum nautis. Inde scorbutus princeps morbus nautarum. Multum ratiocinationis. Scorbutum esse a cibo male concoctili, & ex defectu transpirationis. Plethoram inde nasci sanguinis, qui sua vasa disrumpat. Panem biscoctum nocere, quia alvum siccat, malum alioquin nautis familiare: malo avenæ usum opponit. Quare pulsus in plethora depressus sit? Symptomata scorbuti sua ex hypothesi interpretatur. Febris intermittens, aqueo a lentore admixta cacochymia. In II. historia morborum febres esse a suppressa perspiratione, sanari evacuantibus, minus bene per sudorem, qui æstum auget, melius per alvum. WILLISIUS spiritu cornu cervi nullum sudorem extorquere potuit, qui successit post balneum frigidum. Vesicatoria laudat, inde auxilium deliriis. Multum noster emeticis utitur, opiata in febre nocere quam augent. Mali eventus plusculi curationis diaphoreticæ.

Morientium ex febre cum delirio numerum se minuisse, vomitu in principio morbi moto, datis tunc papaverinis acidulis, aceto cum oculis cancri, mitibus diaphoreticis, munditie navis. Corticem chinæ chinæ contra osores tuetur, ejus vim sedere in qualitatibus inconspicuis. Scorbutum in mari & in navibus spernere medicamenta, etiam in navibus regiis non superari. Usu horæorum fructuum brevi cedere. Dat iterum emetica, salem vitrioli cum oxymelle squillitico, victum naturæ acidæ, limoniorum succum. Anginæ discrimina pro varietate sedis suæ. Pulsus paucissimos numeravit etiam 37 in febricitante.

In *Essay of bloadletting* refutat vulgares leges quales sanguinem jubent ad animi deliquium usque emittere aut sanguis dum pulchrior & rubicundior fluat, aut vasa depleta sint. Promittit leges se daturum pro copia sanguinis determinanda & receptas refutat.

EJ. *Profluvia ventri.* Lond. 1702. 8.

Cure of loosenesses. Lond. 1721. 8.

EJ. *The symptomes, nature, causes and cure of gonorrhæa.* Lond. 1713. 8. 1719. 8. ed. IV. 1728. 8. *.

Gallice Paris 1730. 12. vertente de Vaux. latine Leid. 1717. 8. *.

Editio mea quarta est & aucta dicitur. Sedem morbi non esse in prostata, quæ vulgo recepta est opinio, sed in urethræ sinubus recte. Caussam esse peculiarem acrimoniam injecti per Venerem liquoris. Morborum historiæ ex quibus apparet acres humores in feminis posse generari, absque suspicione Veneris, inque viro ex hernia quædam oriri posse gonorrhææ symptomata. Gonorrhææ a fluore

fluore albo discrimen. Purgantium certa vis, esse tamen astringentibus suam utilitatem, tum therebintinæ. In priori libro sibi ad diarrhæam & gonorrhæam securum arcanum esse scripserat.

J. COLLBATCH Pharmacopola inde medicus castrensis demum ut puto *Licentiatus Med.*

EJ. *Novum lumen chirurgicum & in Collectione* v. B. Chirurg. T. I. de arcano potissimum suo ad sistendum sanguinem agit.

EJ. *Physico medical Essays concerning alcali and acid in the cure of distempers.* Lond. 1696. 8. & in *collect.* Alcalina nocere, mortem esse alcalinam, in febre acorem non peccare. Pulveres absorbentes & similia rejicit, curat succo limoniorum & aurantiorum, ipso oleo vitrioli. Sed etiam in scorbuto alcali causam esse morbi & in Podagra sanguinem alcali abundare. Eundem succum ad gonorrhæam valere. Vapore salsæ leprosos sanatos fuisse.

Et EJ. *Farther considerations concerning alcali and acid.* Lond. 1704. Acetum in febribus summarum esse virium, hinc ad pleuritidem valere, sic limoniorum succum ad arsenici malos effectus, denique acida fere ad omnes morbos, vitrioli etiam ad phthisin quæ non alia methodo curari possit.

EJ. *Treatise of the gout.* Lond. 1697. 8. & in *collectione.* Tribuit malum humori alcalino extra sua vasa effuso articulationes pungente atque adeo a sanguine alcalina materia infestato cujus copia sit ad copiam in sano homine ut 6. 4. Serum sanguinis virescere hoc in morbo. Cura succo acido, opiatis &c. peragitur. Venæsectio triginta unciarum.

EJ. *Cure of the bite of a viper.* Lond. 1698. 8. & in *collectionibus.* Sanatus elixirio vitrioli; pro salubritate acidorum.

EJ. *Doctrine of acids in the cure of diseases farther asserted.* Lond. 1698. Præcedit epistola D. TUTHILL contra JOHANNEM, sequitur hujus responsio. Utique in febre, podagra & scorbuto plus alcali sanguini inesse, alcali vitæ hostem esse & destructorem. Curationes aliquæ & infelicium excusationes.

Remarks upon TUTHILLS *induation* & in *collectione.* Phthisin & ipsam esse ab abundante alcali in debile viscus deposito. Utique febrem esse ab alcali vitiato quod pori excretorii obstructi sint. Innocentia olei vitrioli diluti. Pulverem e chelis in variolis nocere. Multos se phthisicos acido & fructibus horæis curasse.

EJ. *Collection of tracts chirurgical and medical.* Lond. 1704. 8. quæ secunda est editio, primæ omnia continet.

Ad a. 1695. recensui quod eo anno contra pulverem sanguinem compescentem a HALLEO (ut noster putat), libellus scriptus sit.

EJ. *Of the art of nursing.* Lond. 1733. 8.

EJ. *Generous physicien or medicine made easy*, ib. 1733. Diæta & medicamentis simplicibus omnes morbos curat.

EJ. *Dissertation concerning mißletoe, in the VI edition is added a second part containing farther remarks and observations.* Lond. 8.

Gallice *Diss. sur le gui de chene, remede specifique pour les maladies convulsives.* Paris 1719. 12.

Germanice *non nullis observationibus aucta.* Altenb. 1778. Visci grana triginta singulis sex horis dat, in pulverem triti, quernum præcipuum esse. In convulsivis morbis puerorum, in chorea sancta numquam non salubre esse medicamentum. Sanatos esse plurimos ubi omnia reliqua medicamenta absque effectu fuerant, tincturam facilius ferri quam pulverem. Hæ laudes mihi nimiæ videntur.

TUTHILL *Vindication and same objections ageansi* D. COLBATCH's *hypotheses.* Leid. 1698. 8.

Family dictionary for health. Lond. 1695. 8.

Apollo mathematicus or the art of curing diseases by D. PILCAIRNS *principles.* Lond. 1692. 8.

Chartes granted to the apothecaries at London. ib. 1695. 8.

§. DCCCCL. VARII NUPERI.

FRANCOIS RAYNAUD *Traité des fievres malignes & pourpurées où l'on propose un nouveau Systeme sur leur nature & sur leur curation non par la saignée, les acides, & la glace, mais par les diaphoretiques.* Carpentras 1695. Montpelier 1737. 12. Febres malignas esse a sanguine per ignem solis & astrorum exusto. De morsu canis rabidi, istius animalis sanguinem viscidum esse & sulphureum, inde metus aquæ, quare concepto igne nocente vulnus ferro candente curandum. Utique per exempla etiam febribus intermittentibus exanthemata supervenire. Pro usu theriacæ, carnis viperini & mithridatis in malignis febribus. Acida supprimere sanguinis effervescentiam, quæ necessaria sit pro demissione particularum ignearum. Ægrum meraco jure carnium & viperarum alendum ex capri, vervecis & viperæ carnibus cocto.

Novæ

Novæ editionis ſolus titulus mutatus brevior. *Traité des fievres malignes, dans le quel on prouve qu'il n'eſt aucun remede plus propre a les guerir que les diaphoretiques.* Nihil præterea mutatum.

Le medecin deſintereſſé ou l'on publie pluſieurs remedes infaillibles, trez experimentés & a peu de frais. Paris 1695. 12. Houss.

Pintevill *Treſor de ſanté avec un remede ſingulier contre la peſte.* Rouen 1695. Car.

Francisci Poupart *Chirurgie complete.* Paris 1695. 12. Portal.

In *hiſt. de l'Acad.* 1700. abſceſſus cerebri & cerebelli, inde periodicæ convulſiones die 51 funeſtæ.

Abſceſſus cerebri dextri, convulſio lateris ſiniſtri.

Les œuvres medicinales de l'herboriſte d'Attigna *contenant les remedes choiſis les petits ſecrets & la Medecine aiſée.* Lion 1695. 12. 3 Vol. Pauca eſſe viliſque prætii.

Louis Penicher *Collectio pharmaceutica, ſ. apparatus ad novam pharmacopœam.* Paris 1695. fol.

Ej. *Diſſ. ſur le l. de medecine.* 1704. 12. Noſtram artem medicam a Galenica differre. Iterum in lite medicorum de novo collegio *Chambre Royale* conquerentium. *Factum pour le Doyen & D. D. regens de la faculté de medecine contre Monſ. Pierre l'Anglois, François Prieur, Pierre Viret & conſorts ſoi diſans D. D. en medecine des facultés de Montpelier, de Rheims & d'autres facultés provinciales.* Paris 1695. fol. Fonsette.

Reponſe pour la faculté de medecine. Paris 1695. 4. ad leges provocant Regias, quæ medicos exteros excludunt.

Denique Rex querelis ceſſit. Ej. eſt *Declaration du Roi portant ſuppreſſion de la Chambre royale avec la reponſe à la requete importante.* Paris 1695. 4. Fonsette.

Bartholomei d'Herbelot interpretis Regis & linguæ arabicæ & perſicæ peritiſſimi *Bibliotheque orientale.* Paris 1697. fol. B. B.

L. poſthumus cum auctor 1696 obierit. Ad hiſtoriam Turcarum, Perſarum, Arabum & Tartarorum, non ſolum hiſtoriam ſed etiam ſcientias & ſcriptores, quorum plurimos recenſet, etiam medicos eorumque opera. Libris imprimis indulget locum, qui ex Arabum operibus, maximum recenſet numerum, in

in medicis aliquanto minus. Duos MESUEN, recenset medicum HAROUNIS & alterum medicum Califæ WATHIK BILLET. Utilissimus auctoris labor & quo plurimum sum usus, neque quidquam ex Europæis sumsit.

Memoires sur sa vie par ANCILLON in hujus viri MEMOIRES. Amsterd. 1709. 12.

J. G. D. T. *Chiromantisches und physiologisches Kleebladt*, ROMPHYLE *Handwahrsagerey*, SPADON *Schauplatz der Curiositäten*, ELSHOLZ *Anthropometria*, ROMINIEI DE RUBES *physiognomische Tafeln*, CARDANI *Metoposcopia*, MELAMPUS *von den Mitlern*. Nurnberg 1695. 8. TR.

JACOB HERVELT *geneeskondige aanmerkingen*. Amsterd. 1695. a. 1693. lego in ABKOUDE BR.

J. CHRISTOPH SUTERII *Kurzer Unterricht, wie ein Mensch sein Leben auf das höchste Alter bringen könne*. Jen. 1695. 8.

J HENR. BOLMANN *De febribus intermittentibus earumque explicatione & curatione*. Marburg 1695.

EJ. *Species facti über eine verwundete Hand*. 1716. 4.

EJ. *Kurzer und gründlicher Bericht von einer wahren aufrichtigen Goldtinctur*. Quedlinb. 1711. RIV. BR.

EJ. *Nachricht von zweyerley wahren Goldœlen*. Werningerode. 1716.

J. GEORG GUTTORFS *Gründliche Anweisung der Pest*. Dresd. 1695.

BARTHOLD BELLI *Beschreibung des Thee, Caffee, Chocolate und des chinesischen Anisum stellatum*. Leipz. 1695. 4.

Groot misbruge van de Thee en Caffy. Haag 1695. 12. CART.

J. BRUNSMANNI *Energumeni coagiensis s. admiranda historia de horrenda cacodæmonis tentatione, quacum in Selandia Daniæ ejusque urbe Coagio familia Civis integerrimi per annorum aliquot spatium est conflictata, e sermone Danico lat. interpretata & cum duplici Auctario edita*. Lips. 1695. 12.

§. DCCCCLI. DISPUTATIONES.

J. FUMOUZE *De Dysenteria*. Leid. 1695. 4. HÆN.

E. ROELANDE *De peripneumonia*. Leid. 1695. 4.

C. STEI-

C. STEIGERTHAL *De plethora s. nociva corporis partium abundantia.* Leid. 1695. 4.

C. SISMUS *De suffocatione spasmodica.* Leid. 1695. 4.

J. SCHROEDER *De paralysi & apoplexia.* Leid. 1695. 4.

J. WOLFGANG LIEBENTANZ *De valetudinario lactantium.* Leid. 1695. 4.

SIMON WEISE *De auxiliari morbo.* Leid. 1695. 4.

J. C. WEMAN *De medico clinico publico.* Leid. 1695. 4.

P. FROMANS *De balneis.* Leid. 1695. 4.

ADRIAN ZIEGLER *De odotanlgia.* Utrecht 1695. 4.

STEMAN *Hydrophobia.* Utrecht 1695. 4.

SAMUEL SOLINUS *De pleuritide vera.* Utrecht 1695. 4. *.

NICOLAUS von der WIPPEL *De convulsione.* Utrecht 1695. 4. *.

L. von ECK *Delineatio medici genuina.* Utrecht 1695. 4.

PHIL. JACOB RUMPEL *De tabe scorbutica.* Utrecht 1695. 4. *.

GALENUS TRETZEL *De arthritide.* Utrecht 1695. 4. *.

CASPAR STEIGERTHAL *De plethora.* Utrecht 1695. 4. *.

CHRISTOPH TRYON *De cordis palpitatione.* Utrecht 1695. 4. *.

LAURENT. van der BOSCH *De partu cæsareo.* Traject. 1695. 4. *.

JANI CASSINI de BUGELLA *De apoplexia.* Prag 1695. 8.

MATTHIÆ SPIEWACZER *Ægroti consideratio generice omnes totius corporis humani partes & morbos perpendens, in specie αιμοφθισεος naturam.* Prag 1695. 8.

PETRUS DEICHMANN præside BARTHOLINO *De febre lipyica.* Hafn. 1695.

CHRISTOPH HAMER *De spina ventosa* præs. C. BARTHOLINO. Hafn. 1695.

MICHAEL ERNESTUS ETTMULLER præter *numerosas* dissertationes nihil edidit, nisi quod paterna opera recudi fecit. *Vitam* ejus seorsim edidit. Lips. 1703. 4 & contra CYRILLUM editorem aliqua monuit.

Indicavit

Indicavit eam editionem in *pertexta operum paternorum historia eorum s. editionem significat.* 1703. 4.

Ej. *Tactus sensuum externorum moderator.* Lipf. 1695. 4.

Ej. *De variolis.* ib. 1700. 4.

Ej. *Corpus humanum sympatheticum.* ib. 1701. 4. *.

Ej. *De ira.* ib. 1701. 4.

Ej. *De lectione auctorum in medicina progr.* ib. 1702. 4.

Ej. *Vigiliæ involuntariæ.* ib. 1705. 4. *.

Ej. *De medico mendace progr.* ib. 1709. 4.

Ej. *De asthmate.* ib. 1710. 4.

Ej. *De tormentis & pœnis sustinendis.* ib. 1711.

Ej. *De effectubus musicæ in homine.* ib. 1714. 4. Pl.

Ej. *De crisi & tumoribus criticis.* 1717. 4.

Ej. *De vitiis circa somnum vigiliasque* 1720. 4. Resp. & auctore LISCHWIZ.

Ej. *De diligentia* HIPPOCRATIS *continuanda.* ib. 1720. 4.

Ej. *De natura medica.* ib. 1721. 4. Pl.

Ej. *De divinationibus medicis.* ib. 1723. 4. HÆN.

Ej. *De curando hydrope medicamentis specificis* 1725. 4. *.

Ej. *De secundinarum exclusione.* ib. 1726. 4.

Ej. *De venenati propinati dubiis indiciis.* ib. 1727. 4. *.

Ej. *Æger prægrandi pedis inflammatione laborans.* 1735. 4. *. Consilium medicum & æger restitutus.

Ej. Prgma. *de vesiculis vegentibus de recto erumpentibus.* 1731. 4.

Ej. *De spasmo vesicæ & aliis vesicæ morbis.* 1723. 4. *.

GOTTLOB FRID. JENICHEN *in ejus funere programma.* 1732. fol. BURM.

STEPH. ANDREAS MIZLER *De veterum Celtarum cœlia & zytho ad illustrandum*

illustrandum FLORI *locum* Disp. Wittenberg 1695. 4. Præs. G. C KIRCHMAYER, plures de eo extant dissert. physicæ. BR.

ERN. HENR. WEDEL GEORGII fil.

EJ. *De tinctura martis helleborata.* Jen. 1695. 4. BURKH.

EJ. *De ephemera.* ib. 1698. 4. BURKH.

EJ. *De catarrhis.* ib. 1701. 4.

EJ. *De hydrope.* ib. 1701. 4. BURKH.

EJ. *Physiologia urinæ.* ib. 1703. 4.

EJ. *Physiologia salivæ.* ib. 1704. 4.

EJ. *De aquis destillatis.* ib. 1704. 4.

EJ. *De vermibus.* 1707. 4.

EJ. *De transpiratione insensibili.* ib. 1708. 4.

EJ. *De morbis concionatorum.* 1707. 4. recusa 1742. 4.

J. PHIL. TREUNER *De morbis.* Jen. 1695. 4.

DANIEL NEBEL Professor Marburgensis & Heidelbergensis.

EJ multæ sunt Disputationes.

Quid de methodo hominum morbos expectatione curandi sit sentiendum. Marp. 1695. 4. BURKH.

EJ. *De passione iliaca.* 1696. 4. HEFT. BR.

EJ. *De medicamentis chalybeatis.* Heidelb. 1711. 4. HÆNEL.

EJ. *De methodo medendi proportionibus mechanicis.* ib. 1712. 4. HÆN.

EJ. *De extractione fœtus humani ex utero.* ib. 1713. HEFT.

EJ *De gutta serena.* ib. 1715. BURKH.

EJ. *De morborum genesi & therapia.* ib. 1715. 4.

CHRISTOPH HELWICH *De apoplexia.* Altdorf. 1695. 4. BURKH.

MATTH. EUCHAR. STURM *oratio de linguæ græcæ in studio medico utilitate & necessitate.* Altdorf 1695. 4.

J. B. SCHWARZMANN *De siti morbosa.* ib. 1695. 4. HÆN.

CHRISTOPH ERASMUS GOKEL *De herpete.* ib. 1695. 4. HÆN.

J. M. FUNK *De bile vitiosa corrigenda.* ib. 1695. 4. HÆN.

J. SAMUEL SCHODER *Dirus hydrops medicorum scandalum.* ib. 1695. 4. HÆN. *.

J. VIERZIGMANN *De phimasi.* ib. 1695. 4. HÆN. laudat mercurium cinnabarinum J. G. VOLCAMERI.

WOLFGANG WILHELM BACHMEYER *De singultu.* ib. 1695. 4. *.

JOACH. KUHN *De lotionibus & balneis græcorum.* Argent. 1695. 4. PL.

DAN. WENCKER *De paralysi.* Argent. 1695. 4. PL.

J. FRID. SCHAADEL *De gonorrhæa virulenta.* Argent. 1695. 4.

NICOL. RAINSSANT & RUYLON *Actiones medicæ.* Paris 1695. 12. GUNZ. Prima oratione nr. I. jam 1667. habita *artem medicam contra sarcasmos* MICHAELIS de MONTAGNE tuetur. *Voces medicas* interpretatur, ad historiam medicinæ imprimis etiam DURETI.

PETR. YON E. *fructuum esus salubrius* panis condimentum *sarcophagia.* Paris 1695.

U. QUIQUEBOEUF & BOMPART *An concipiunt quæ frigido sunt utero.* Paris 1695.

J. BOUDIN & DAN. TAUVRY E. *uteri cum supernis partibus consensus nervorum interventu.* Paris 1695.

J. B. MOREAU & BOMPART E. *quadragesimali tempore piscium esus carnium esui anteponendus.* Paris. 1695.

REN le CONTE & THUILLIER E. *cerevisiæ potus saluberrimus.* Paris 1695.

FR. AFFORTY & JOS. de TOURNEFORT celeberrimus botanicus. E. *potus e salvia salubris.* Paris 1695.

NIC. de JOUVANCI & MICHELE. E. *pane & aqua contenti salubriores.* Paris 1695.

GEAN PRIAUX & CRESSÉ E. *ſtatim a cibo labor omnis vitandus.* Paris. 1695.

PETR. DROUIN & HENR. TAUVRY E. *vere piſcium eſus ſalubris.* Paris 1695.

MICH. de HODENIE & du FRESNE E. *Chemiæ & medicinæ eadem elementa.* Paris 1695.

J. CARDESLE & COLLAT *Non* E. *a potione e theriaca a quacunque febre maligna præcavetur.* Paris 1695.

ANT. de S. YON & le CLERC E. *ab immoderato potu decocti coffé ſterilitas.* Paris 1695.

J. ROBERT & J. B. CHOMEL E. *ruris incolæ vivaciores.* Paris 1695.

FRANC. VEZOU & du FRESNE *An recens natis coloſtrum.* Paris 1695. PL.

C. RUYLON & PHIL. HUQUES E. *chronicorum morborum medicina in alimentis.* Paris 1695.

U. BERGER & JACQUEMIERE E. *arthritidi obnoxiis γαλακτοποσία.* Paris 1695.

FR. le RAT & PUYLON *Non E. humorum morbi ſive diſſolutio & concretio ſemper ab acido.* Paris 1695.

LAUR. LABBÉ & CRESSÉ E. *febris eſſentia calor.* Paris 1695.

AND. ENGUEHORD & TOURNEFORT E. *ab exlege ſanguinis circuitu morbi.*

JAC. THOMASSEAU & MICHELET E. *ab exlege inſpirati aëris motu febris.* Paris 1695.

LUD. PORIER & TAUVRY E. *dyſenteriæ mochlica purgatio.*

PETR. BOURDELOT & J. B. CHOMEL E. *peracutis ſtatim, ut plurimum purgatio per ſuperiora.*

J. B. REN. MOREAU & GAILLARD E. *tepidæ potus febrium rigorem ſolvit.*

§. DCCCCLII. DIARIA ad a. 1695.

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* 3. ad a. 1695. & 1696.

CHRISTIANUS HELWICH Vratislavienſis medicus.

Ann. V. VI. *Obs.* 234. Melancholica quam anxietas a templis repulit.

Obs. 235. Aphonus & surdus a verberibus, sugillato capite, dolore & tinnitu aurium suborto, vocem recuperavit.

Obs. 236. Epilepsia cum moribus caninis & latratu.

GODOFREDUS THOMASIUS Medicus Norimbergensis, eruditus, cujus ampla fuit librorum collectio.

Eph. III. *Obs.* 190. A drastico purgante hypercatharsis, ut post aliquot hebdomades membranae multae cum tenaci muco per alvum egestae fuerint, etiam quinque uncias longae. Sanata est mulier spermate ceti ex lacte sumto.

Obs. 191. Epilepsia in virgine, deinde primo extases alterne in cachinnos degeneres. Vermibus a mercurii dulcis usu ejectis sanitas reddita sumto postea mercurio cinnabarino.

Obs. 192. De causis epilepsiae. Morbi metallici eorum qui in cupro laborant, quorum feles vix supra triduum durant, canes intra octiduum ex spasmo etiam intereunt. Infantum dulciaria ad epilepsiam faciunt.

GODOFREDUS GUILELMUS LEIBNIZ postea v. LEIBNIZ qui ab matheseos & metaphysices intima cognitione demum fere ex omnium artium & scientiarum peritia maximum nomen nactus est, *decus Germaniae sempiternum.*

In *Appendice* ad *Ann.* III. *Dec.* III. E. N. C. Diss. dedit *de novo specifico antidysenterico* Radicem putat a mercatore GRENIER in Galliam advectam a medico HELVETIO in nosodochio in usus tractam medicos, meruisse medendo ut arcanum utique magna pecunia redimeretur, valde querente mercatore qui inanis abiit. Radicem Ipecacuanham esse Caa-apium PISONIS, a viro Cl. ad dysenteriam & adfines morbos commendatur. Formulae Helvetianae.

Seorsim prodiit *Relatio de novo antidysenterico.* Hannov. 1696.

J. D. A. D. ad EUTHIUM dedit *periphrasin jatricam morbi & obitus Ducis Megapolitani.* Febre laboraverat catarrhali, quam noster rheumatico scorbuticam vocat. Omissa venaesectione, datis carnium succulentis jusculis cum medicamentis bezoardicis calidis. Post errorem diaetae sanguinem abunde vomuit, absurdis cibis usus hydropicus visus est, hepate globulis induratis repleto, renibus grandinosis, ureteribus peramplis, altero pulmone sanioso gangraenoso.

In Philos. Transact. nr. 215. EDUARDUS BAYNORD Arthritidem ait fieri a copia alcalinorum in sanguine salium. In urina arthriticorum ne trigesimam quidem partem esse salis quod reperiatur in sani hominis lotio. Urina retenta usu acidi liquoris restituta, aliquot in exemplis.

Of

Of the genuine use of hot and cold baths with the wunderfull use of the both. Hic titulus quintæ est editionis London 1722. 8. *. in qua BAYNARDI opus cum FLOYERI ψυχρολουσια conjungitur. Epistolæ sunt numerosissimæ, quibus absque ullo ordine obvia sibi quæque de utilitate frigoris, diætæ acidæ tenuis, de noxis scriptionum calefacientium concessique vini & negati in acutis morbis aquosi potus, ægroti in maniam incidebant. Sed potissimum magnam in narrationem evasit, quæ balneo frigido debentur, quo sanatæ sunt convulsiones, febres intermittentes etiam frigida in principio paroxysmi de antlia cadente recepta. Porro hydrops ascites (cum usu aquæ marinæ) rheumatismus, consumtiones, loquela difficilis. Fatetur tamen aliis funestum a frigido eventum supervenisse. Intercedit non inutilis sermo de longævis, tamen & fabellis vix carens. HENRICUS JENKINSON qui ostiatim stipem colligebat ad a. 171. pervenit, RICHARDUS LOYD & ipse pauper diæta acida vegetabili ad a. 133. periit, cum victus ei paulo liberior præberetur. Multa in eum sensum exempla.

In appendice agit de balneo frigido, de usu frigidæ potus & diætæ tenuis adversus scorbutum, de vi agitatæ machinæ ad rheumatismum, aquæ torrentis rapidi inmissi in fungum articuli, Maniæ curatæ mitra nive refrigerata & frigida emulsione & illapsu frigidi fluminis, sic paraplegia, ascites, superati copiosissimæ frigidæ potu, & debilitas paralytica a balneo frigido sanata. Sic infantes nuper nati cum articulationes subluxatæ erant. Post diuturnos dolores repens salus a demersione in frigidum flumen. Indæ si in calidissimo balneo vaporis sudore diffluunt, bis se in frigido flumine demergunt, denique ad ignem vadunt & se siccant, sanitatemque recuperant summam.

Denique de salubri aëre Bathniensi, in quo tres sæculares & cives quadraginta qui annos 88. adtigerunt. Cum thermis nunc conciliatus, eorum protracto usu maximos morbos potissimum abdominales superatos, & eosdem fere effectus quæ a frigidi balneis obtineri. Editio germanica multa pauciores habet epistolas ad BAYNARDUM datos.

§. DCCCCLIII. JOSEPHUS & ANTONIUS VALISNERI.

Primum patruum ad 1693. ASTRUCIUS refert, perinde vero fuerit si cum nepote recensuerim eum codicem tantum M. S. reliquerit & ante a. 1700 de vita decesserit. Patruus, Scandianensis medicus, archiater principis sui nepoti reliquit *Veram methodum* celticam luem sanandi. (*) Inunctiones permittebat etiam non præparato corpore. Posse ad 14 usque inunctiones permitti. Et in lue summam hydrargyri utilitatem esse & in paralysi, dolore ischiadico, arthritide fixa, ulcere cancroso linguæ, suis votis respondisse. Vita viri est in Galeria di Minerva II. p. 35.

ANTONIUS

(*) Opera Vol. III. p. 166.

ANTONIUS nepos medicus, ſed rei naturali & inſectarum cognitioni & univerſæ phyſicæ addictior, incredulus fabellis. Profeſſor Patavinus, multa tamen in ſuis operibus ad nos faciunt, Potuiſſem dudum eum laudaſſe, cum de *morborum tranſmutationibus* pro doctorali laurea 1654 diſputaverit, verum primum opuſculum in diario *Galeria* di *Minerva* a. 1696. denuo imprimendum dedit & primum de arte inſectorum dialogum, vir nobilis, in natura ipſa laborioſus, aptus etiam per repetita experimenta de latente vero inquirere, dictione pura & ingenioſa ſua placita adornabat.

Anno 1700 cathedram adiit cum oratione in qua demonſtrat: *Studia recentiorum non eruere veterum medicinam ſed confirmare.*

Inde Patavii 1700. 4. prodierunt *Conſiderazione ed eſperienze intorno al creduto cervello di bove impetrito*, contra DUVERNOYUM juniorem oſtendit, non ipſum fuiſſe encephalum quod in duritiem lapideam tranſierit, ſed exoſtoſin; Plures & alibi & Patavii ſimiles exiſtere caſus boum, quorum cranium tumore oſſeo ſimile cerebro fuerit, qua occaſione de SCARABELLII bove dicit, quem & ipſum dum conſtaret exoſtoſi laboraviſſe & ejus inde exoſtoſin deſcriptam dat & delineatam.

Cum eo libello prodiit alter *Conſiderazioni ed eſperienze intorno alla generazione de vermi ordinari del corpo umano.* Patav. 1710. Pleraque equidem pertinent ad vermes eorumque originem, quam negat ſpontaneam eſſe aut ex putredine ſequi. Ea occaſione de multis vermibus dicit in corpore animali repertis, de ſerpentibus qui polypi ſunt aliiſque fabellis. Omnia animalia vermes ſuos habere, qui in eorum corpore habitant, eoſque internos vermes intra noſtra viſcera naſci, neque ex putredine neque extrinſecus advenire. Tunc de Tænia deque catena vermium cucurbitinarum quam noſter vidit, de eorum vaſis lacteis & ovis. Experimenta pharmacorum quæ vermes occidunt, ut frigida, dulcia, amara.

Ut ii vermes in canali mucilaginoſo contineantur. Vermis latus. Tæniæ caput eſt & canalis alimentarius & os & oculi & dentes. Caput tamen & oculi mihi minus certi videntur. Contra ANDRYUM. Ejus Solium non verum eſſe animal, ſed faſciam eſſe ex multis cucurbitinis.

EJ. *Nuove eſperienze ed oſſervazioni intorno all' origine ſviluppi e coſtumi di vari inſetti.* Agit de vermibus qui in ſinubus pituitariis variorum animalium habitant.

EJ. *Nuova ſcoperta dell ovajo e dell nova de vermi tondi degli uomini e de' vitelli* Padova 1713. 4. *. Polypus ſanguineus per lotium redditus, pro vipera ſuperſtitioſe celebratus. Lumbricus teres per vomitum rejectus, referente PACCHIONO & vermes fructuum horæorum & nucum cibis adveniſſe. Id rejicit VALISNERIUS & mavult vermes terreſtres fuiſſe aut veros lumbricos. Vermes generi

generi humano connatos fuisse. Vermes vesicæ sæpe ab intestino recto eo venisse, alios etiam dari, quales neque conspicui cum arenulis expulsi fuerint. Vermes urinarii a vermibus recti differunt & sunt minimæ muscæ auctori notæ larvæ, RUYSCHIUS etiam habet.

EJ. *Disamina d'un articolo dell opere della generazione dei vermi del corpo umano, del* S. ANDRY *e* 2. *lettere in cui si esposano gli motivi per quali il* S. A. *ha ne suoi giornali maltrattato il nostro autore.*

EJ. *Lettera in cui si fa veder quanto profito ha fatto il* S. A *per la lettura del opere del* S. VALISNIERI. Acres epistolæ.

Harum epistola aliqua videtur esse quæ gallice prodiit, inscripta *Lettre a l'auteur de la generation des vers.* Paris 1727. 12. BUR. Vertente M. NOGUEZ.

In *storia del Chameleonte africano.* Venez. 1715. 4. *. refutat venenatam naturam liquoris, quem bufones rejiciunt & quem urinam vocat.

EJ. *Nuove osservazioni fisiche e mediche fatte sulla constituzione verminosa ed epidemia inseguente nelle cavalle cavalli e puledri del Mantovano.* ib. 1715. Morbus natus ab insectis ova intra ventriculum non adeo in intestina equorum deponentibus. Ea nunc describit, remedia addit quibus hæc pestis depellatur, inter ea inunctiones partium in quas musca ova deponit, nempe anum.

EJ. *Nuova idea del mal contagioso de Bovi.* A minimis animalculis eam luem nasci, eos vermiculos ex Ungaria advenisse. Huic hypothesi curationem superstruit, quam molitur hydrargyro, mota salivatione. Et in universum pestilentiam hominum & pecoris ab invisibilibus esse vermiculis. Describit etiam placentam, quæ in vesiculas abiit, jam a. 1690 ad MALPIGHIUM data & in E. N. C. Dec. II. A. 9. excusa. De hydatidibus hepatis aliisque. Recte liquorem modo cogi modo neutiquam. Utero corrupto tamen suo tempore catella catuliit. Foramen etiam in cauda describit, per quod scorpius venenum ejicit.

EJ. *Nuova giunta de osservazioni ed esperienze intorno alla storia medica e naturale.*

De pediculis cum FULVIO GHERLI epistolæ mutuæ, de eorum sede quam ponit sub cutem. Phthiriasis. Pediculos quos sub cute aliqui viderunt cutem perforasse ut eo venirent. Etiam musculis destructis duos homines periisse. In Italia venenum in viperæ morsu debile esse, venatores canes suos demorsos absque medicamento videre convalescere. Vermis teres per lotium egestus. Acus crinalis deglutita de regione hepatis exiit & plures acus deglutitæ de collo.

Hic videtur decerptum esse *lettere fisico mediche intorno all origine del morbo detto pedecolore e suoi rimedi.* 4.

Ej. *Storia della generazione del uomo e degli animali.* Venez. 1721. 4. *.

Germanice vertente BERGERO Lemgov. 1739. 8. *. Partem anatomicam diximus. Ad rem clinicam facit magna pars, interspersa clinica aut pathologica. Ovum septimestre cum hydatidibus editum. In hepate hydatis cui duæ membranæ, interna duplo major, liquor non cogebatur. Iterum in bovis macilenti hepate hydatis enormis, intus sebum. In alio hepate hydatis cujus liquor exhalabat. In parte tertia agitur de sterilitate mulierum. Frequentius feminas steriles esse quam mares. Causæ variæ secundum HIPPOCRATEM. Remedia ex HIPPOCRATE aliisque scriptoribus. Curationes aliquæ per lac caprinum aut excitans per Calamum, zedoariam, per migrationem in aërem calidiorem.

Cum historiis monstrorum alias laudatis plures molæ descriptæ. Ovarii hydrops. Porro varias collectiones edidit.

Esperienze ed Osservazioni spettanti alla storia medica e naturale. Patav. 1718. 4. & Venet. 1720. 4. Ovaria lumbricorum teretium humanorum. THOMAS ALGHISI de vermibus cum lotio prodeuntibus. SCHEUCHZER hydrocephalum vidit inter cranium duramque meningem.

Racolta di varie osservazioni spettanti all istoria medica e naturale. Venez. 1710. & alias itinera repetuntur.

In *viaggi per gli monti di Modena* quæ DANIELLIUS edidit.

Res equidem naturales potissimum prosequitur, huc tamen pertinent quæ de thermis aliisque fontibus medicatis habet. Urinam bufonis innocuam esse etiam cuti adspersam. (Id sæpe expertus confirmo).

Dell uso ed abuso delle bevande bagnature calde e fredde. Epistolæ ad D. DIEGO D'ARACILE in quibus VALISNERIUS morem medicorum Neapolitanorum & Melitensium impugnat, qui & in sanis & in febribus aquas nive temperatas propinant. Contra balnea frigida, sacerdotem Patavinum in lavando periisse. Perinde multis epistolis *calidi vini* usus laudatur, eum in adjecta epistola J. B. DAVINI nostri avunculus commendat. Sensim prodiit Neapoli 1727. 4.

De eodem vino calido variorum epistolæ.

Raccolta di varie osservazioni spettanti all istoria medica e naturale, aliud opus a priori diversum. Recuduntur observationes sparsim editæ in *Galeria di Minerva*,

Minerva, *Giornale dei letterati d'Italia* & E. N. C. adduntur inedita. Huc VALISNERI epiſtola de ſacharo lactis ejuſque efficaci uſu in podagra per experimenta confirmata. Herpetis ſpecies in Africa occidentali, quam ſerpenti tribuunt. Orobi ſ. Ervi noxia vis, inde paralyſes ſequi. Contra varia ex animalibus deſumta medicamenta & lapidem alectorium. Ex tumore tarſi vermiculus, quem noſter Veſpæ Ichneumoni tribuit, quales in animalibus frequenter vermes generant ſubcutaneos. Olei Amygdalarum adverſus concretiones lapideas utilitas. Uterus & lien male rei facti. Bufones impune comedi, urinam tamen ciere, his anates abſque malo veſci. Morbus calculoſus bombycis. Ex ano prodeuntes hydatides. Cornu ex felis capite. Hæmorrhagia narium & vermis e naribus proſerpens in febre acuta. Vermis bicornis vomitu a puero bimeſtri redditus. Alii vermes per urinam per vomitum rejecti. Calculi pulmonales, ſalivales.

Diſſ. *academica de utilitate corticis peruviani*, quem contra obtrectatores & febris patronos tuetur. Poſſe etiam in malignis febribus prodeſſe. Poſſe in febribus vini ſpiritus utiliter exhiberi ut coctio juvetur, putredo arceatur, ventriculus confirmetur. Alius ejusmodi ſermo *num in pleuritide ſecanda vena*, contra eam ſectionem. Eandem in febribus tertianis admittit. Cur terrea in febribus malignis dentur? ut odorem odoratorum conſervent. Caſſiæ cum Manna miſtæ majorem ad purgandum vim eſſe. In febre bilis culpanda, eam Opiata prohibent erumpere. Pro cortice peruviano, ejus partes amaras & alias ſtypticas ſanguinem condenſare. *Petram* hyſtricis artificialem utiliter dedit, æque priapum marinum. In hydrope naturali dormientem reſpirare non poſſe, neque ſedentem niſi incurvatum. Cui induratus lien dolebat, ſpiritum impediebat, poſt vomitum, icterum, tumidus obiit, lien erat ima parte ſcirrhoſus, in ſcirrho fibræ & cavea ſebo plena, veſica enormis, viginti librarum capax. Cor maximum, in ventriculo dextro polypus, ſurculi ex ſimplici ſibi relicto polypo excreſcunt. Pro vini in febribus uſu. In pleuritide ſputum verminoſum. Deglutitio impedita ab œſophagi natura cartilaginea. Felix infuſio in venas hominis a vipera demorſi. Mala ut putat carnea in dorſo pueri. Terra melitenſis adverſus viperæ morſum inutilis comperta. In viperæ dentibus foramina lateralia, utique mortuæ funeſtus morſus. Femina 95 ann. quieto animo vomuit bilem cum phlegmate. Contra HIPPOCRATEM urina cum alvo libera uberior & contra. Decocto ligni Saſſafras urinam auxit, hydropem ſuſtulit. In peſſima febre tertiana ſalutaris Cortex peruvianus. Poſſe plus quam bis vena ſecari. Aqua calida fermentum optimum. HIPPOCRATEM in Aeniadis nimium ſanguinem empirice miſiſſe. Aſphyxia ſeptidua. Memorabile exemplum feminæ ſeptiduo pulſu carente & calore, tamen convaleſcentis. Veſtales quibus menſes ſuppreſſi levatæ ſanguine de brachio miſſo piceo, læſæ a ſanguine de crure fluente magis ſeroſo. Enormis ſanguinis ſingulo menſe ad quatuor libras una vice emiſſio neceſſaria. A ſanguine miſſo menſes præcipitatæ.

tatæ. In erysipelate felicissima & in cephalæa venæsectio. Ut potuerit vipera per os parere, ob cloacam in qua oviductus & rectum intestinum conveniunt.

In *appendice* quædam & aliorum adnotationes & VALISNERII. Acus crinalis in vesicam inmissa calculo obducta. Calculi coli equorum. Diarrhæa critica & salutaris cum uterus inflammatus esset, lochia suppressa. In principe femina vesicula fellea pice quasi plena cum lapillis nigris. Iterum placenta vesicularis reddita. Vomitus lotii curatus usu hydrargyri & empyema per lotium purulentum a terebinthina expulsum.

Saggi d'Istoria medica e naturale colla spiegazione de nomi alla medesima spettanti posti per Alfabeto. Dictionarii specimen ad historiam naturalem etiam ad medicinam pertinentis. Propriis potissimum operibus utitur & Academiam della Crusca corrigit cujus pars physica parum utilis erat. Medicamenta simplicia cum eorum efficacia. Morbi. Fabulosas opiniones curat refutare, ut basilisci miracula. Magnetem contritum ferrum non attrahere. Pedra de Cobra esse stercus bubali exustum. Dracunculum persicum esse animal negat. Artifices qui gypsum urunt, non esse calculis pulmonalibus obnoxios.

Consulti medici quadraginta. Fusior ut etiam historiam mutatæ curandi rationis inserat, simplicium amator.

Icterus cum dolore in hepatis sede a calculis vesiculæ felleæ a nostro sanatus. In epilepsia video illa popularia suadere, quercinum viscum, stercus pavoninum. Paracenthesin hactenus commendat in hydrope, deinde diuretica exhibet. Ad tubercula pulmonis cortex peruvianus. In venere nullum semen per coitum exibat, per nocturnam viam pollutione. Ad theoriam acidam & alcalinam inclinat.

Lettere scientifiche scritte a suoi amici. Alchemica dabat & aurum Poterianum in paralysi. Latrones qui in peste massiliensi domos expilabant, muniebant se aceto quo faciem & os eluebant cum aromaticis herbis infuso (le vinaigre des quatre voleurs). De ægagropila. Descriptio molæ. Icterus cum dolore renum. Ren alter prægrandis totus pure plenus, cui mista materies gypsea qua obstructus ureter Fetus semestris ex matre hydropica natus num possit vitalis esse? noster sperat. Qui numquam semen ejecit. Colica a calculis vesicæ felleæ vehemens, ægra convulsa periit. Iterum de lumbricis humanis a primis parentibus ad nos usque descendisse, quare etiam in fetu reperiantur ad quem extrinsecus non possunt advenisse. Amara sequi non mirum qui media in bile nati sunt. Petroleum optimum adversus lumbricos esse remedium. Quæ animalcula in bile vivunt numquam aliis locis reperiuntur.

DOMINICI MASTAGNI *Epistola contra* ANDRYUM, moderata, ipsius nostri est.

LEO

LEO BERNARDUS PAGLIAI, Compendium placitorum VALISNERI in *conclusionibus physico medicis* proposuit, quas Senis a. 1725. defendit.

Vita viri reperitur in *Giorn. de letterat.* 1739. & a filio concinnata cum plena editione Operum quam idem procuravit Venet. 1733. fol. 3 Vol. *. cum titulo *Opere fisico mediche stampate, e MS. del Kavalier* ANTONIO VALISNERI *raccolte da* ANTONIO *suo figliuolo.*

§. DCCCCLIV. GEORGIUS BAGLIVUS.

BAGLIVUS Ragusinus ex schola Neapolitana sub initio hujus seculi magnam celebritatem consecutus est, ut etiam novæ vel renovatæ sectæ auctorem fore speraretur. Conjungebat nudam Hippocraticam morborum, crisium, signorum, & præsagiorum observationem cum hypothesi methodica, quæ abrogatis humorum vitiis in solidorum aucto vel diminuto tono malorum causam ponebat. Eam hypothesin inventis PACCHIONIANIS ornavit ut cor inter & meningem duram, alterni motus vices poneret, a quibus tota machina humana in motum cieretur. Sed ea in physiologicis dicta sunt. Ipse auctor cum Romæ aliquamdiu splenduisset præmatura morte interventus est a. 1707. annos natus non plures 34. PACCHIONIANAM hypothesin FANTONUS & alii everterunt, ipsa fama BAGLIVII passa est detrimentum, cum plagii postularetur atque ei objiceretur CASALECCHI de morborum transmutationibus (*) ab eo esse compilatum & PACCHIONI atque VALSALVÆ inventa. Et certum est experimenta in vivis animalibus facta ad sanguinis subtiliorem motum pertinentia totidem fere verbis apud MALPIGHIUM in posthumis reperiri. Demum BAGLIVUM & credulum fuisse in tarantulæ miraculis & nimium utique adversari experimentis in vesicatoriis; sic quæ vehementia in notis est! Ordinem omnino nullum sequitur & properato scribens aliter & aliter de eadem re sentit.

EJUS Opera sæpe recusa sunt.

EJ. *de praxi medica ad priscam observandi rationem revocanda* L. II. Romæ 1696. 8. *. Alio ut puto cum titulo *praxis medica*. Leid. 1709.

Germanice cum l. *de tarantula & usu & abusu vesicantium*. Lips. 1718. 8. KOEN. Lubeck 1705. 8. Accedunt experimenta infusoria & alia varia. Præcipuum viri opus. Consensus partium & morborum. Omnes se sanatos vidisse quibus pleuriticis parotidum suppuratio supervenerat. Pro veterum studio eorumque praxi contra HELMONTIUM. Studia supervacanea nuperiorum improbat etiam mathematica & subtiliorem anatomen, ad curatiorem eventuum adnotationem urget. Exemplum melioris morborum historiæ pleuritidis. Pulsum

(*) V. B. anat. I. p. 781.

sum huc sæpe fallere. Non posse decumbere & situ egere erecto ut spiritus duci possit lethale. Putat malum in pulmone per plures annos posse latere, manifestum post febrem aliquam sanatam, ejus signa dolor obtusus, spiritus non nisi erecto facilis. In pleuritide diarrhœa perniciosa & pessima purgatio. Dolor cessans febre superstite gangrægnæ signum mortisque. Sedem dignosces ex sede doloris quem percipiet si decumbens profundam inspirationem molitur facere. Cum sputo plus rubescente, numquam vena secanda est, sputum supprimeretur. Pessima pleuritis sicca erysipelacea. Vera pleuritis inflammatoria cum rigore incipit. Ad curationem oleum seminum lini, sperma ceti absque calidis & acribus. Conferre etiam (in spuria) tincturam florum hyperici, spiritum fuliginis, spiritum salis ammoniaci sine calce parati, calidus ni fallor. Laxitas pulmonum procuranda venæ sectione, purgandum tamen si dolor fuerit circa costas mendosas aut in præcordiis. Alius in pleuritide lateris dolor de austro puro. Eo credit cum ASCLEPIADE Romæ venæsectiones nocere. Pleuritis sicca a pulmonum adhæsione (innocua), inflammatoria ab acrimonia orta, ubi iterum venæsectio lædit. Non possum hic numerosos reliquos morbos persequi, febres mesentericas tamen omittere non licet, quod novum nomen sit & a multis post BAGLIVUM receptum. Inutiles in iis esse dies criticos, purgationem requirere ubi quo minimum remiserint, clysteres quotidianos. Adesse in hypochondriacis correptis febribus linguæ ariditatem, pulsum exiguum, frigus extremorum, anxietates, effectus non malignitatis sed adfecti stomachi. De iis se scripturum. Porro de fontibus theoriæ & praxeos, de legibus per quas de malignis morbis judices, de aëre romano & ejus urbis praxi.

In L. II. Impedimenta veræ historiæ morborum, auxilia, Academiæ clinicæ delineatio. Specimen aphoristicum in podagra. Desiderata praxeos. Signa diagnostica. Causæ morborum remotæ, proximæ, indicationes. Contra specifica medicamenta. Ut aliis idem medicamentum nocere possit quod aliis prosit, lactis exemplo a quo morbum spasmodicum cum gravi oris tortura supervenisse vidit. A chalybis usu in scirrhoso ventriculo hydrops post deglutitionem impeditam. Specifica, si unquam, possunt in chronicis prodesse. Alii medicamentorum effectus secundum epidemias. Pro crisibus contra recentiores qui motus naturæ ipsi turbarunt.

Una prodiit a. 1696. *dissertatio de anatome morsu & effectibus tarantulæ* postea Lond. 1699. excusa. Hujus araneæ morsum morbum ciere qui saltatione sanatur, noster cum vulgo recipit. Sæpe tamen morbum simulatum subesse in mulieribus. Ipse ustionem suadet, qua etiam principio gangrænæ superantur. Historiolas refert confirmaturas & modulorum potestatem & cum colore tarantularum necessarium consensum, eas historias ipse a. 1689. Lycii adnotavit. Admiscet pariter curationem morsus scorpionis per lapidem de Cobra.

Tum

Tum de usu & abusu vesicantium & Lond. 1699. 8. Primum experimenta infusoria. Sitis inde in cane intensissima, convulsiones ortæ, sanguis aut non coactus aut dissolutus, urina in vesica nulla, (ingesserat aquæ 12 liberas). Sanguinem etiam & serum admista dissolvit. In pleuritide vesicatoria admota, pessima curatio, ut etiam convulsiones sequerentur, nocuit etiam in spasmo inferioris maxillæ, sic in tensione ventris a partu. In universum nocent in anni tempore aut temperamento sicco, frigido cœlo, ut in spacelum ulcus inde abierit, in vulneribus capitis, in colicis doloribus, in iis qui lue Gallica semel laborarunt, in febribus acutis & malignis cum magno sanguinis impetu, in morbis pectoris inflammatoriis, etiam in soporibus (quibus alibi dixerat convenire), eos in febribus acutis (ardentissimis, a nimio sanguinis orgasmo pendentibus), sopores sponte solere remittere. Convenire tempestate humida, in obesis, cum humorum crassitie nimia, mulieribus, deliriis. Et tincturam reprobat, nocere in plethoricis, succi plenis. Inde efficaciam eorum medicam interpretatur a vi stimuli.

Ej. *Observationes varii argumenti anatomicæ & practicæ.* Iterum experimenta infusoria. Mortes ab acidis sanguinem cogentibus, a spirituosis. A resectis nervis recurrentibus mutitas. A pare vago ligato mors sed lenta. Incisio cadaveris optimi MALPIGHII ab apoplexia abrepti. Calculosus erat sed ob pelvis renalis latitudinem facile calculos reddebat. In ventriculo duæ effusi sanguinis libræ. Cur a. 1695. in urbe apoplexia quasi epidemica fuerit, forte a terræ motu qui prægressus est.

Ej. *de fibra motrice & morbosa.* Perusiæ 1700. 4. Rom. 1702. 4. Lond. 1703. 8.

Fibræ nimis contractæ & nimis laxatæ. Ictericus usu olei ad hydropem pene deductus, rheo, marrubio, adstringentibus restitutus. Uno rene obstructo tumor pedum, ischuria. Salivæ morbi bilisque. Icterus frequentes, in utraque vesica calculi. Icterus post febres intermittentes. Icterici sæpe calculosi. Bile obstructa vermes in pueris invalescunt. Saburra primarum viarum continuo expurganda.

Specimen quatuor librorum de fibra motrice & morbosa. Rom. 1701.

Cogitata practica varia. Ante mortem dum pulsum tangimus solemus in morituris odorem percipere cadaverosum. Ex nimio usu antimonii diaphoretici singultus. HIPPOCRATEM ejusmodi fere consilia præscripsisse quibus partes solidæ emendantur. Post longos cruciatus mesenterium aridum durum. Qui cephalæa laborabat eum noster curavit cerebri purulenti parte detracta. Cephalæa cum convulsione male calidis tractata balneis & nucerinæ uberiori potu curata. In affectibus acutis nimiam esse duræ matris oscillationem, hinc graciles homines convulsionibus magis obnoxios esse. Morbus niger pluribus libris cruoris

cruoris per alvum emiſſis ſanatus. Morientur autem ſi eorum venter durus fuerit turgiduſque. In morbis capitis urinas nigras ſanguineas vidit criticas fuiſſe. In febre peracuta fibræ ſiccæ tenſæ, adeps inteſtinis circumfuſus. Oſcillationum ſecundum nervorum ductum propagatio. In flaccidis etiam ſtrictum & laxum locum habere. Iterum conſenſus partium cauſæ variæ, ſtimulus, ab eo inflammatio. Laxitas ſolidorum.

Ej. *de medicina ſolidorum ad rectum ſtatices uſum canones.* Romæ 1704. 12. HOTTON.

Cum SANCTORIANA medicina ſtatica. Non ob horæos fructus æſtivos ſed ob tranſpirationem impeditam æſtivos menſes Romæ morboſos eſſe. Non curari morbos chronicos niſi ratione habita partium firmarum. Contra ſtimulantia & calida in morbis acutis. Coctionem eſſe in laxitate debita ſolidarum & fluidarum partium.

Ad PETRUM HOTTON Diſſertationes, editæ a. 1705 — 1710.

Varii argumenti. *De morborum & naturæ Analogiſmo.* Varia. Morbus niger funeſtus a duro hepate. Qui ſanguine per urinam decedente ſervatus ſit. In eodem poſt recidivam qui periit, ſanguine fœtido inter lumborum muſculos effuſo, qui prius liberatus fuerat, ſanguine per alvum decedente. Rheumatiſmi inflammatorii Romæ frequentes cum cruſta pleuritica, curandi venæſectione, antiphlogiſticis.

De progreſſione terræmotus ab a. 1702 ad 1705. Morbi poſt terræmotum anno 1705 graſſantes. Cutanei plurimi ab acribus exhalationibus. Variolæ: optime adnotat, reſpirationis in hoc morbo ſummam eſſe dignitatem ut nullus metui locus ſit, dum ea libera ſupereſt. Regnantes febres meſentericæ BAGLIVI. Inciſiones cadaverum, NORRISII docti cardinalis tormina circa umbilicum, abdomen inflatum, vero non tympanites, ut noſter vocat, ſed verus ſiccus hydrops, in veſicula fellea calculus, vitium fuiſſe indignantis & criſpati meſenterii. Cardinalis SFONDRATI inciſio, in meatu cyſtico callus, in colo inteſtino cancroſum ulcus. Oſcillatio nimia ſolidorum. Poſt convulſiones puerorum tumidus venter funeſtus. Colica convulſiva, ad eam balneum, oleum, clyſteres, ſuperata ſolidorum convulſione ſalus. Pleuritis ſanata cucurbitulo loco dolente impoſito cum flamma.

Poſt a. 1702. ſcriptum.

Specimen trium reliquorum librorum de fibra motrice & morboſa. De ſucceſſionibus morborum, eorum invicem commutationes, metaſtaſes, decubitus critici varii. De venereis morbis. Gonorrhœam etiam oriri a concubitu cum ſana femina, ſi humores acres fuerint, æſtus in voluptate nimius. Salutates mutati

mutati aëres, in marinum. Febres meſentericæ opus novum. Male medebatur cortice, teſtaceis, requirunt aperientia, ſubamara, repetitas purgationes & clyſteres. Cortex peruvianus non dandus in principio morbi neque in cruditate; admiſcet ſalem ammoniacum. De curandis morbis abſque medicamentis.

Epiſtolæ clarorum virorum quibus BAGLIVI *opera confirmantur.* NIC. ANDRY & reſponſum BAGLIVI, de lumbrico lato. Ex ovo gigni intra uterum maternum. Ab odore cepæ concuſſus juvenis ejecit lumbricum triginta pedes longum & convaluit. Ingens dolor in hepatis regione numeroſiſſimis vermibus per vomitum & ſeceſſum expulſis ſanatur. Mors a verme nigro intra pericardium reperto. In febre epidemica Umbriæ frequentes vermes. In dyſenteria ejecti tercentum fere vivi vermes cucurbitinis ſimiles, vivebant in hydrargyro & muria tetucciana, languebant in oleo. In alia Ep. ad eundem emetica Romanis non convenire. Saburræ primarum viarum ſigna & expurgatio. In febribus ad ſeptimum uſque diem multum indulget clyſteribus tunc deſinit, criſeos nunc ſignis apparentibus.

GOD. CASP. OSTERKAMP, de ſiti, continua inappetentia, ſedimento lotii rubro ſquamoſo, deinde crebriori vomitu & tabe. In rene calculus.

GUALTHER HARRIS, Iſchuria dato demum rheo in viro ſexagenario ſoluta, ut lotium uberrime flueret (*).

BAGLIVUS artem ſe in noſodochiis didiciſſe. In morbis viarum urinæ adſtringentia purgantibus interponere.

S. DOMINICUS PUTIGNANUS, GUIL. COLE, le CLERC, NICOLAUS ANGELINUS, J. FANTONUS, ISRAEL CONIGLIANI BYZANTINUS, TH. QUARTA MATTHÆUS PALLILIUS, iſte fuſius contra SINAPIUM JACOBUM, le MORT. Quæ recenſui continentur in volumine cui titulus

Opera omnia Lyon 1704. 4. TR. 1710. 4. VAT. 1744. 4. Antverp. 1715. 4. Baſſani 1737. 4. Venet 1754. 4. Nurnberg 1751. 4.

Annexa eſt in mea editione præfatio laudibus BAGLIVI plena.

G. d'AIGNAN D. M. *Maladies traduites de* BAGLIVI. Paris 1757. 12. *. Loci BAGLIVI de ſcriptis decerpti, reſectis alienis ad ſuos titulos diſtributi.

(*) Non iſchuria ſed diabetes hanc ſecutus, qui nullo alio remedio ſiſti poterat, hic rheo ſanatus eſt. BR.

§. DCCCCLV. Alii.

J. Hartmann Professor Venetus diversus a Marpurgensi dicto Tom. II. p. 388. Sylvianus amicus succi pancreatici & effervescentiæ ejus cum bile vitiorumque inde natorum, si ejus acor nimius fuerit.

Ej *Anthropologia physico medica anatomica.* Venet. 1696. 4. Ad anatomen passim adspersa sunt practica aliqua. Cataracta & incurabilis cœcitas a cingulo mercuriali quod imperfectam salivationem movit. Tumores alios dolere alios indolentes esse, prouti spiritus vel explosionem aliquam civerint aut sopiti quiescant. Quare lienis mole aucta corpus contabescat & in malum habitum degeneret. Compressis ab adipe renalibus tubulis calculos gigni, sed etiam hæreditaria vitia in liberos descendere. Urinæ varia conditio & signa inde sumta.

Dominicus Scala, Messanensis.

Ej. *Phlebotomia damnata* s. Avidii (quis?) Chrysippi, Asclepiadis, Erasistrati & Aristogenis *contra sanguinis missionem doctrina e vetustis tenebris revocata & luculentius enucleata juxta leges motus humorum in orbem.* Patav. 1696. 4. *.

Triginta annos in nosodochio medicinam fecerat, magnus Helmontii admirator. Effervescentiam sanguinis vitalem & animæ in sanguine sedem admittit. Verbosus & longus in repetitionibus. Per singula capita Galeni, Willisii, Borelli sententiam expendit & causas refutat, ob quas hi viri sanguinem mittere voluerint.

P. Fellon, *febris criticæ examen.* Paris 1696. 8. Negat plethoram dari, erysipelati prodesse per sua experimenta negat. Incisiones cadaverum ex morbis de mortuorum plusculas citat. In phreniticis nullum in cerebro vitium sed utique in abdomine & pulmone sphacelus.

Jac. de Sandris in Acad. Bonon. Chirurg. & Anatom. Prof. *de naturali & præternaturali sanguinis statu specimen medicum cum tractatu de ventriculo & emeticis.* Bonon. 1696. 4.

Editioni posteriori præfatus est J. Michael Jungken Francof. 1712. 8. *. Verbosus auctor. Morbi cerebri & sensuum. Morbi pectoris angina, inflammatio pulmonis, pleuritidem non eundem cum peripneumonia malum esse. In palpitatione cordis arteriam dilatatam esse. Morbi abdominales. Emetica. Nihil proprii neque experimenta ulla reperio.

Pauli Hieronymi Biumi, Mediolanensis, *Prognosticorum & aphorismorum* Hippocratis *felix recordatio.* Mediolan. 1696. 4.

Ej.

Ej. *Saggi d'Anatomia e di chirurgia.* Milan. 1712. 8. 2 vol. *. Cujusque partis corporis humani descriptioni addidit morbos, ut morbos cutaneos, tumores aliquos, clavos. De vesicam trahentibus medicamentis & fonticulis, quæ laudat. Inde de venæsectione, de narium hæmorrhagia. Hydrocephalus. Empyema. Ulcera uteri. Angina. Gangræna. Scirrhus. Morbi ossium. Concussio cerebri. Spina ventosa.

Ex PHILIPPI ARGELATI, qui BIMIUM nostrum vocat *Bibliotheca Mediolanensium* varia ejus scripta adhuc subjungo.

Ej. *Encomiasticon lucis s. profusa lucis encomia in physiologicis medicinæ novæ fundamentis, e veterum tenebris erutis, atque cultro anatomico autopsiaque caractere confirmatis.* Mediol. 1701. 4. BR.

Ej. *Naturalezza del contagio bovino.* Milan. 1712. 12. BR.

Ej. *Manuale d'avertimenti cautele e rimedi preservativi e curativi della corrente epidemia bovina, disposte a commune beneficio.* Milan. 1712. 12. BR.

Ej. *Discorso sopra il lucimento della carne lessata.* Milan. 1716. 8. BR.

Ej. *Esame d'alcuni canaletti chyliferi, che del fondo del ventriculo per la toniche del omento sembrano penetrare nel fegato.* Milan. 1728. 8. BR.

Varia præterea reliquit MS. nondum excusa, ut 1. *Novum systema de febribus.* 2. *Institutio medica stricta & soluta oratione.* 3. *Compendiosa medendi methodus.* 4. *De diebus criticis.* 5. *De urinæ separatione.* 6. *De alvina evacuatione.* 7. *De medica anatome cum prælectionibus.* 8. *Hippocratis felix recordatio. Varia præterea anatomica & physiologica de circulo sanguinis &c.* BR.

MATTH. GEORGII Genuensis, peripatetici ingenii non carentis viri *Phlebotomia liberata.* Genua 1696. 4. ita lego sed nova editio habet MDCXCVII. 1724. 4. Contra SCALAM potissimum. Hæmorrhagia naturalis certam docet utilitatem venæsectionis. Sic sanguine in femina gravida tertio mense sputo erumpente abortus aversus. Cum hæmorrhoidibus sanos vivere. Utilitates venæsectionis, plethoram superare, refrigerare, fuligines ventilare, hæmorrhagias sistere, revellere & derivare, menses & lochia restituere, dolores compescere. Pro plethora.

In adjecto *prodromo dissertationis* in febribus, physiologica aliqua. Venæsectionem inflammationes tollere, neque nocere erysipelati. Ex neglecta longas fieri curationes & inflammationes in malos abscessus abire. Iterum D. SCALA refutatur.

Ej. *Summa institutionum rationalis medicinæ aliaque curiosa medica.* 1. *Medicinæ definitio,*

definitio, sanitatis idea & hygieines summarium. 2. *Pathologia generalis.* 3. *Recensio semejotices.* 4. *Epistola de febribus.* 5. *Summa pyretologiæ aliorumque morborum.* 6. *Methodus tuta curandarum febrium aliorumque morborum curabilium certitudine scientiæ innixa.* 7. *Apologia pro sanguinis missione.* Genuæ 1697. 4.

Ej. *Parere intorno a vesicatori.* Genua 1697. 1716. 8.

Ej. *l'arte piccola di medicare.* Genua 1707. 4. 1709. 4. 1734. 4.

Ej. *Difesa dell arte piccola.* ib. 1712. 8.

Ej. L. *de homine.* ib. 1703. 4. fere physiologici est argumenti.

Salomonis Cellarii Christophori fil. *Origines & antiquitates Medicinæ.* Hall. 1696. 4. 1704. 8. Medicorum fabulas juvenis bonæ spei potissimum pervestigaverat.

Pater dolet obitum ejus in progr. funebri. Jen. 1701. 8.

J. Zahn, *Speculum physico mathematicum historicum.* Nurnberg 1696. fol.

Mulleri, *Praxis medica imperfecta.* Parmæ 1696. 8. ex catal. Tr.

Statuta facultatis medicæ Parisiensis. Parif. 1696. 12. Riv.

§. DCCCCLVI. Nuperiorum Linguarum.

Ad hunc annum recensui Thomam Woolhouse, Anglum, Jacobi II. medicum ocularium, cujus dissertationes ophthalmicæ de Cataracta & glaucomate contra novum systema Brissæi, Antonii & Heisteri latine versas Christophorus le Cerf, edidit Francof. 1719. 8. *. Cataractam quidem cum chirurgicis morbis recensui, sunt tamen admista, quæ possis morbis internis accensere.

Augustin Belloste, Chirurgus in exercitu Gallico, deinde in Aula Sabaudiæ, vir acuti ingenii Magatinorum consiliorum defensor.

In Ejus *Chirurgien de l'hôpital.* Paris 1696. 8. (Astruc 1695.) 1705. 8. 1708. 8. 1766. 8. Amsterdam 1707. 12. Anglice London 1732. 12. 2 vol. Germanice vertente M. Schurig. Dresd. 1706. 8. 1710. 8. 1724. 8. Belgice Haag 1700. 8. Haarlem 1725. 8. 1729. 8. Italice Venet. 1729. 8.

Ad medicinam huc refero medicamentorum scriptiones quarum multæ interni sunt usus, ut ptisanæ variæ, syrupi aliæque formulæ, etiam cum administratione pharmaceutica. Deinde medicamenta aliqua simplicia, inter ea scammonium, gelatina viperæ, alia vulgatiora. A laudani viginti guttis non multum

multum speres. Deinde de morsu canis rabidi; rabiem distinguit australem & borealem. Laudat antiquum pulverem cancrorum exustorum cum feræ rutæ succo, addit sudorem aquæ cardui benedicti cum sale volatili viperino & antimonio diaphoretico mistum. Hominem curavit cujus os serpens subiverat, lacte invitatum ut sponte prodiret, quæ certe historiola multum in lectore fidem requirit ut admittatur.

Sed imprimis in *suite du chirurgien de l'hopital du mercure &c.* Paris 1725. 12. Fusissime commendat pilulas dissolventes suas mercuriales antivenereas & scrofularum antidotas, ad dolores ischiadicos efficaces, etiam ad vermes & polypos cordis dissolvendos, quas vendebat non sine suo lucro. Integrum de his pilulis tractatum scripsit, multas suas curationes narrat, salivationem & inunctionem improbat. Mercurium agere absorbendo vitiosum acidum. Mercurium crudum deglutire jubet ad volvulum expediendum. Variolarum esse antidotum etiam amuleti specie. Scriptionem habet ASTRUCIUS, Purgantia admista sunt.

MICHAEL ANTONIUS BELLOSTE Augustini ut puto filius, in *Traité du mercure.* Paris 1757. 12. curationes narrat pilularum ope perfectas.

PIERRE HUNAULD medici Andegavensis *Discours historique sur les fievres qui ont regné les années dernieres.* Paris 1696. 12.

EJ. *Discours physique sur les proprietés de la sauge.* Paris 1698. 12. Primum de thea & coffea, quos potus studiosis hominibus commendat, tantum ut salviam quæ indigena sit extraneæ herbæ præferat. Morbos omnes ab aere derivat. Plantam suam, ut moris est, nimiis extollit laudibus, ejusque præparata balsamum oleum & sales. Infuso seipsum cephalæa liberavit.

EJ. *Discours sur la rage & ses remedes.* Chateau Gontier 1714. 12. In chirurgicis dictus est. Scriptus libellus cum ab uno lupo 140 homines in Andegaviis demorsi fuissent. Historia morbi satis plena, anxietates, tristitia, cephalæa, scintillæ ante oculos, vertigo, demum furor, ululatus, spuma inficiens, intolerantia tactus cujusque, etiam luminis, ut tamen etiam dentur quos sopor opprimit. Theoria, hydrophobia ab aversatione aquæ in bilem inflammatam labente. Septem species rabiei caninæ, quarum duæ sanari nequeunt. Submersio facit ut tunc quiete moriantur.

EJ. Diss. *sur les vapeurs & les pertes du sang.* Paris 1716. 12. Ejusdem esse puto auctoris. Forma dialogi inter nobiles feminas. Plurium theoriæ. Ex cibis nasci spiritus seminales, eos, si abundarent, hæmorrhagias facere, si defuerint, flatus & motus inordinatos, huic theoriæ praxin superstruit. Signa morbi hysterici, *vapeurs*, variæ historiæ sæpe mirificæ, quæ chartis luserit & tamen adstantium neminem viderit, tamquam futura prædixerit ab eventu confirmata.

Aliquæ

Aliquæ feminæ utiliter balneo frigido usæ. Hypotheses amat chemicas. Æstuosum caput, frigidos pedes interpretatur per acorem qui aquam sanguinis addensat, oleum adtenuat, ita illa quidem fundum & ima petit, istud superiora. Vestales virgines magis vitales esse. In hæmorrhagia schistum lapidem cum ovi albumine cannabinæ stupæ illitum dorso imponit, acetum varie medicatum jubet bibere.

Ej. *Dissertation sur les fievres malignes qui regnent dans les saisons de l'été & de l'automne & en particulier sur celles de l'année* 1710. Angers. 1710. 12. Eloy. Br.

Ej. *Projet d'un nouveau Cours de Medecine.* Chateau Gontier 1714. 1719. 12. Eloy Br.

De la Vauguyon D. M. *Traité complet des operations de Chirurgie.* Paris 1696. 8. Morbos etiam internos passim describit, ut hydropem occasione paracenteseos, cum interna medicatione, collectas etiam incisionum cadaverum descriptiones subjicit. Sic calculi historia & symptomata & exempla varia etiam calculorum vesicæ felleæ, calculorum sanguinis, sudoris arenosi. Sic pleuritidis historiæ & suppurati pulmonis, anginæ. Venæsectionis utilitas, æque & contraindicationes, nimia lethalis, sanguinis emissi phænomena. Dysenteria, hydrops matricis, lues venerea, feminæ gravidæ, hysterici paroxysmi post partum. Morbi infantiles etiam venerei. Hirudines, cucurbitulæ, vesicatoria, cantharidum usus internus non lethalis. Hydrocephali exempla. Transfusio in exemplis, alia.

Le Conte *Nouvelles memoires sur l'état present de la Chine.* Paris 1696. 12. 2 vol. Amsterdam 1697. 12. 2 vol. Ad historiam ejus imperii naturalem, ad morbos, ad medicinam. Prædictiones ex pulsu. Podagram & calculum ignorari.

Scipion Abeille chirurgus militaris.

Ej. *Chirurgien de l'armée.* Paris 1696. 12. etiam ad internos morbos per castra militum frequentes spectat.

In *chapitre singulier du* Guidon *pour instruction des étudians en Chirurgie.* Paris 1695. 12. etiam aliqua sunt medica sed brevissima.

Gabriel le Clerc Medicus Ludovici XIV. ordinarius *La medecine aisée contenant plusieurs remedes faciles & experiments pour toutes sortes de maladies.* Paris 1696. 12. edit. 1719. 2 vol. 12 habet Eloy. Br.

Ej. *Catalogue des drogues.* Paris 1701. 12. Eloy. Br.

Le medecin des riches & des pauvres. Paris 1696. 12.

Perrault *Hommes illustres de la France.* Paris 1696. fol. etiam nonnullos medicos.

Daniel

DANIEL CHARDON AVOUR *Deux actes factoires pour les medecins des facultés provinciales contre ceux de la faculté de Paris.* Paris 1696. 4.

Factum de la faculté de Med. contre François Prieur de la Remule. Paris 1696. 4.

Declaration du Roi en fáveur des medecins de Paris contre ceux des universités provinciales. Paris. 1696. 4.

SIM. BARBE *Le parfumeur royal.* Paris 1696. 12. 1698. 12. PL.

Tr. *de l'usage des fruits des arbres pour se conserver en santé.* Paris 1696. 12.

MAG. MORASCH medici Barcinonensis *Manifestacion de la verdad y relacion* &c. Barcinæ 1696.

NICOLAUS pater E. LUIGI SANTA PAULINA Tr. *del Cavallo.* Padava 1696. 4. AMIRAUX.

J. JACOB WOYT.

Thesaurus pharmaceutico chirurgicus oder gründliche Erklärung der üblichen Kunstwörter, welche in Lesung deutscher medicinischer Bücher vorkommen, sonderlich den Apothekern und Wundärzten, die der lateinischen Sprache nicht kundig. Leipz. 1696. 8. RIV. 1709. 4. 1737. 4. *. & editio decima tertia Lips. 1751. aucta & correcta a J. E. HEBENSTREIT. Lexicon vocum medicarum ad materiam medicam, anatomiam, morbos, auxilia pertinentium cum brevibus definitionibus.

Ejus çerte cum eodem nomine *de dysenteria* Disp. Regiom. 1704. 4. HÆN.

Ej. iterum certe cognominis. *Physikalisch-medicinische Abhandlung von sein selbst Erkenntniß.* Dresd. 1723. 8.

Ej. *Abhandlung allr innerlichen und äusserlichen Krankheiten.* Leipz. 1731. 1740. 1753. 4.

Ej. *Untersuchung der grassierenden Viehseuche.* Cell. 1745. 8.

JOH. OVINGTON theologi *Voyage to surat.* Lond. 1696. 8. gallice Paris 1725. 12. 2 vol. Ad theam & coffeam, medicamenta ejus regionis, historiam naturalem, alimenta. Refocillatus a chirurgis anglis quem rogo nunc imponebant.

Ej. *Essay upon the nature and qualities of tea.* London 1699. 12. Utilitatem medicam Theæ magnis laudibus extollit.

W.

W. WALL *A new systeme of the french disease with an easy method of curing it unknown to the antients and moderns.* Lond. 1696. ut videtur ASTRUCIO 8. Arcanum venditat peculiare.

WILLIAM WELWIN *Physik for families.* Lond. 1696. 8.

HINDRYK DEVENTER cujus opera obstetricia hoc anno prodierunt. Id dictum est in Bibl. Chir. Magis ad rem medicam spectat *Beschryving van de ziekten der beenderen inzonderheit van de rachitis.* Leid. 1739. 4.*. Posthumum opus. Huc pertinent quæ habet de rachitide & de spina ventosa. Rachitidem fieri ab aqua & sale oleum superantibus. Ex hac hypothesi symptomata interpretatur. Theæ & Coffeæ potum multum hic nocuisse, primas vias debilitasse. Sanari oleo essentiali alcali fixo. Multum infestare Gallos ob religionem profugos. Debere ea olea accurate præparari. Spinam ventosam esse deteriorem gradum rachitidis.

JOH. BAGGAART *De waarheid on ontrœnd von vorordeelen door en gezonde redekaveling over de ses niet naturlige dinge.* Middelburg 1696. 4.*.

EJ. *Over de Kinderpocken en masselen.* Amsterd. 1710. 8. ib. 1730. 8. ABKOUDE Meth. St. m. p. 1093. BR.

EJ. *Over de scheurbuyk.* Middelb. 1696. 8. ABKOUDE BR.

J. DAN. SCHNEIDER *Eröfnung derer vortreflichsten Geheimnisse in der Arzneykunst, aus dem franz.* Dresden 1696. 8.

Taxatio omnium medicamentorum in officinis pharmaceuticis erfortinis. Erford 1696. 4. RIVIN.

CHRISTIANI MÜLLER archiatri Brandenburgici *Parentalia oratore* MEYBRINGK. Berlin 1696. fol. HARSEN.

HENR. ANHALT *Von der natürlichen und Kunstmemorie.* Francf. 1696. 8.

Vermehrtes Garten, Koch und Destillirbuch. Munster 1696.

§. DCCCCLVII. DISPUTATIONES.

POLYCARPUS GOTTLIEB SCHACHER.

Vir eruditus, præter disputationes numerosas doctas plerasque nihil edidit.

Disputavit *de hominis loquela.* Lips. 1696. 4.

EJ. *De Cataracta.* ib. 1701. 4. HEFT. BR.

EJ.

Ej. *De deglutitione.* ib. 1705. 4. Heft Br.

Ej. *De fistulæ spiritalis fabrica ejusque sectione quæ bronchotomia vocatur.* 1707. 4.

Ej. *De thermarum Carolinensium in arthritide usu* 1709. 4.

Ej. *De placentæ uterinæ morbis.* 1709. 4.

Ej. *De thermarum Carolinensium usu in renum & vesicæ calculo.* ib. 1711. 4. Heft Br.

Ej. *De anima rationali an sit corporis vitale principium.* ib. 1715. 4.

Ej. *De vitæ & sanitatis principio.* ib. 1716. 4. Heft Br.

Ej. *De thermarum Carolinarum usu in præcipuis ventriculi intestinorumque morbis.* ib. 1717.

Ej. *De hæmorrhagiis feminarum gravidarum* prgr. 1717. 4.

Ej. *De tænia.* 1717. 4. R. Hahnio, erudita disp. Tæniæ unius vermis canalis alimentarii corporis longitudine. Solium catena cucurbitinorum.

Ej. *De sanitate.* ib. 1718. 4.

Ej. *De eruditorum morbis.* ib. 1719. 4.

Ej. *De lumbricis vires consumentibus.* 1719. 4.

Ej. *Consideratio animæ rationalis medica.* ib. 1720. 4. in Stahlium.

Ej. *De morbis ex situ intestinorum præternaturali.* 1721. 4.

Ej. *De polypis.* 1721. 4. Veri polypi lamellati; suffocationes a polypo auriculam dextram replente & in arteriam pulmonalem protenso.

Ej. *De fonticulo.* 1722. 4.

Ej. *De febre exanthematica ægram quinquies serie non interrupta invadente* 1723. 4.

Ej. *De certo rationis & comparationis usu in praxi clinico forensi.* 1723. 4. *.

Ej. *De virgine ascitica post paracentesin purpura maligna exstincta.* Lips. 1725. 4. *.

Ej. *Incisio cadaveris phthisici hominis.* 1730. 4.

Ej. *De ægro ex lue venerea in cephalalgiam chronicam delapso.* 1732. 4. *. morbi exemplum.

Ej. *De melancholia hysterica.* 1732. 4.

Ej. *De epilepsia simulata.* ib. 1732. 4. Heft Br.

Ej. Prgrm. 1734. *De homine a variolis & scroti sphacelo exstincto.*

Ej. Prgrm. *De epiplocele.* ib. 1734. 4. Heft. Br.

Ej. *De cranio sinistro in atheroma pilosum mutato.* 1735. 4. prgr. *.

Ej. *De ossificatione præter naturam.* ib. 1726. 4. *. Plurima pars ossea in difficili spiratione inter pleuram & costas. Labium. Os. Arteriæ osseæ. Alia exempla.

Prgr. in *Cl. viri funere auctore* J. Conr. Ruppio. Lips. 1731. fol.

§. DCCCCLVIII. Disputationes Variorum.

J. Gabrielis *de ileo.* Leid. 1696. 4.

J. Chanoine *de imaginatione utero gestantium.* Leid. 1696. 4.

J. C. Urbich *de sanitatis & morborum fonte ex ventriculo.* ib. 1696. 4.

J. H. Pauliti *de morbis animatis.* ib. 1696. 4.

J. Reus *de apoplexia.* ib. 1696. 4. Hæn.

H. L. Meier *de animi ejusque adfectuum quoad valetudinem impressionibus in corpus.* ib. 1696. 4.

C. de With *de angina.* ib. 1696. 4.

J. G. Burgeel *de sterilitate.* ib. 1696. 4. Fistula vaginæ in vesicam patens.

D. Morell *de rheumatismo.* ib. 1696.

Georg Langeman *de fraudibus & erroribus circa lapidem bezoar.* ib. 1696. 4.

J. Lindelius *de vera medicinæ cognitione.* ib. 1696. 4.

Steph. Ludw. Packbusch *de progressu morborum spirituum.* ib. 1696. 4. *.

J. Vogetius *de morbis hæreditariis.* ib. 1696. 4. Hæn.

Petrus Maton *de chlorosi s. morbo virgineo.* ib. 1696. 4.

P. G. Croizé *de asthmate.* ib. 1696.

J. Gottf.

J. GOTTF. BORGEEL *de sterilitate.* Utrecht 1696. 4. *.

DAVID v. DORESLÆR *de chlorosi.* ib. 1696. 4.

CORNELIUS de KRYT *de passione hysterica.* ib. 1696. 4. *.

SAMUEL ROHLE *de morbis hæreditariis.* ib. 1696. 4.

GOTTLOB SCHOBER *de cholera.* ib. 1696. 4. PL.

CHRISTIAN DÆTRI *de recidiva.* ib. 1696. 4. RIVIN.

FRID. JÆGWITZ *de rachitide.* ib. 1696. 4.

THEODOR WORMER *de dolore colico.* ib. 1696. 4.

CONRAD SCHMIDT *de lepra unguibus monstrosis prædita.* ib. 1696. 4. Morbi exemplum ungues triunciales. Lepram ab HELVETIO curatam radice lapathi, corpore ægri pluries liquore illito, aliquas suas laudat scriptiones.

NIC. LOENIUS *de asthmate.* ib. 1696. 4. *.

HENR. CONR. HÆCIUS *de causis morborum.* Harderov. 1696. 4. MOELLER.

HENRIC. v. SANDEN.

EJ. Disp. *de pthyalismo.* Regiomont. 1696. 4.

EJ. *de peregrinatione medici.* ib. 1721. 4.

EJ. *de molis.* ib. 1697. 4. PL. BR.

EJ. *de succino electricorum principe.* ib. 1714. 4. PL. BR.

EJ. *de medicamentis causticis.* Regiom. 1697. 4. PL.

EJ. *de medicina cum physica combinanda.* ib. 1714. 4. HEFT. Plures præterea scripsit Diss. physicas BR.

MARCART von DAM *Ascensus per medicinam ad Deum.* Vindobon. 1696. 4.

RUDOLPH BENASSE *de fœtore præternaturali.* Jen. 1696. 4. BUR.

SAM. HOENISCH *de recens natorum regimine.* Erford 1696. 4. LEHM.

FRID. WILHELM CLOK *de usu physicæ in medicina.* Lips. 1696. 4. BUR.

JAC. BERN. ZIEHLER *de phthisi.* Leid. 1696. 4. LEHM.

J. Leonh. Martini *de ægra phthisi pulmonali ex intermissa venæsectione laborante.* Giess. 1696. 4. Riv.

Petr. Wohlfert *de febre hæmoptoica.* ib. 1696. 4. *. cum morbi exemplis.

J. Conr. Becker.

Ej. *de abortu.* ib. 1696. 4.

Ej. *de morte submersorum sine potis aquis.* ib. 1704. 8. Jen. 1740. 4. Ad medicinam legalem. Etsi ejus effatum minus generale est, multa tamen habet utilia. Ipsi sibi visa narrat, in eo nimius quod non aliter aliis in exemplis videri potuisse putat. Signa vivi demersi & mortui. Ut ad vitam submersi revocentur.

Primæ editioni anni 1704. 8. adjectæ sunt duodecim observationes. Dyspnœa perpetua & connata cum ventriculus, lien, ac hepar per diaphragmatis hiatum in thoracem compressi sunt. Ex occluso fonticulo hæmoptysis & hæmorrhagia uterina. Ischuria sex dierum sudore levata, excitato vomitu sanata. Vertigo, ut putat noster, ex nimio usu elixirii proprietatis nata, curata salivatione per hydrargyrum extorta. In nephritica a laudani opiati sesqui drachma, ut putat, epilepsia. Hydrops uteri sanatus aquis de utero manantibus. Tetanus quem emprosthotonum vocat cum metu suffocationis clystere injecto levatus. Post multa mala & uberiorem medicamentorum usum omentum putridum, ventriculus & intestina absque muco, calculi fellei 271. præter calculos biliosos. Lepra excitata salivatione sanata. Prodiit etiam cum M. B. Valentini novellis.

Ej. *Pædioctonia inculpata ad servandam puerperam.* Giess. 1729. 4. *. Chirurgici potius argumenti, & in Bib. Chir. dictus libellus, tamen hic repetendus quod ad medicinam legalem faciat. Ipse nempe in summo periculo cum brachium præcederit, matrem letho eripuit, dum fetum occidit.

Albert Christian Geilfus *de variolis.* Giess. 1696. 4. Riv.

J. Jac. Fick.

Ej. *de abortu epidemico.* Jen. 1697. 4. *. Anno 1696. morbos uteri frequentes fuisse, inter eos abortus.

Ej. & Resp. Struven *Clysteres nutritii & frigidi.* Jen. 1718. 4. *.

Ej. *de iræ efficacia & remediis.* ib. 1718. 4. *.

Ej. *Aphorismi* Hippocratis *notis illustrati.* Jen. 1729. 8. Plusculæ adnotationes propriæ: exempla metastaseos morbificæ materiæ, arthriticæ in alie-

nam

nam ſedem inpactæ. Morbi faucium cum pedum œdemate alterans poteſtas. In eodem morbo ut petechiæ & purpuræ puſtuloſæ rubræ ſibi ſuccedunt. Quem parotidis durus tumor ſuffocavit. Empyema emiſſo per paracenteſin pure reſtitutum. Ab ictu longe ante tempora accepto ægrotus tremulus periit.

Ej. *de maraſmo ſ. marcore.* ib. 1724. 4. Pl.

Ej. *de frigoris noxa in corpore humano.* ib. 1720. 4. Pl.

Ej. *de balbis.* ib. 1725. 4. Pl.

Ej. *de lingua morborum præſaga.* ib. 1725. 4. Pl.

Ej. *de generali futuræ criſeos aut jam factæ ſigno.* ib. 1723. 4. Pl.

Ej. *de ſalubri frigido potu.* ib. 1718. 4. Pl.

Ej. *de genuino purgantium uſu in dyſenteria.* ib. 1709. 4. Pl.

Ej. *Manuductio ad formularum compoſitionem Tab.* XXIII. *cum ſcholiis notarum ſchemate atque exemplis abſoluta.* ib. 1713. 4.

Ej. *de ſalivatione ſpontanea, præcipue variolarum.* ib. 1713. 4. Pl.

Ej. *de ſalium natura geneſi & uſu.* ib. 1715. 4. Hæn.

Ej. *de febre veſiculari ab obſtructione lochiorum.* ib. 1726. 4. Hæn.

Ej. *de balneis aquæ dulcis frigidis.* ib. 1717. 4. Hæn.

Ej. *de ſaccharo lactis.* ib. 1713. 4. Hæn.

Idem edidit Simon Pauli *quadripartitum botanicon & addidit* Tournefortii *characteres plantarum & indicem quintuplicem.* Francof. ad Mœn. 1708. 4.

Joh. Casp. Schute *de aphthis.* Altdorf. 1696. 4.

Joh. Balthasar Schwarzmann *de ſiti morboſa.* Altd. 1696. 4. Pl.

Frid. Christian Cregut *de ægritudinibus infantum ac puerorum.* Baſil. 1696. 4. *. Ex marito ſicco & uxore clauda pueri claudi filiæ ſiccæ natæ. Tumores in capite, collo, lumbis filiarum qui in capite ſponte excreverunt.

Ej. *Sciagraphia novi ſyſtematis medicinæ practicæ.* Hanau 1700. 4.

Casp. Schwartz *de medicamentis purgantibus atque earum operationibus.* Baſil. 1696. 4. Pl.

Guilh.

GUILH. RIVIERE *Theses medicæ* XII. Monspel. 1696. 4. Quarta est de scrofulis, cancro & lue venerea, panacea mercurialis quinta, an mercurius crudus in adfectibus venereis curandis præferendus chemicis præparationibus.

REN. le CONTE & NIC. ANDRY *Non E. unica parotis lethargi vindex.* Paris 1696. 4.

FR. AFFORTY & PHIL. HELVET *Non E. morbi a serosa colluvie.* Paris 1696. 4.

NIC. de JOUVANCI & CONR. BOMPART *E. ad caute medendum singularis ægri natura potissimum spectanda.* Paris 1696. 4.

GEROM PREAUX & ARN. JOH. COLLOT *Non E. morborum dantur curationes magneticæ.* Paris 1696.

J. POISSON & ANT. le CLERC *Non E. in febribus intermittentibus prodest pulvis peruvianus per inferiora injectus.* Paris 1696. 4.

PETR. DAZUIN & CAR. du FRESNE *E. in apoplexia præmissa venæsectione felicior purgatio.* Paris 1696. 4.

PETR. YON & PETR. JAC. PLOUMIER *Non E. in asthmatis paroxysmo purgandum.* ib. 1696. 4.

ANT. de S. YON & CAR. THUILLIER *E. in dysuria diureticis præferenda purgatio.* ib. 1696. 4.

J. ROBERT & ANT. SERIN *Non E. unquam incipientibus internis inflammationibus hypnotico ex opio phlebotomia præferenda.* ib. 1696. 4.

LUD. GRYANT & JOS. CHAMBON *Non E. ab hepatis intemperie ascites.* ib. 1696.

FRIEZOU & JAC. MINOT *E. vires consociare amant opium & kinkina.* ib. 1696. 4.

CL. PUYLON & JAC. SOUHAIT *E. febri intermittenti diaphoretica.* ib. 1696.

DOM. de FAUCIS & ANTON SERIN *Non E. mors arthritidis potu decocti foliorum theæ.* ib. 1696. 4.

HENR. MATHIEU & NICOL. ANDRY *E. perficiendis medicis necessaria peregrinatio.* ib. 1696.

CL. GUIRIN & JOS. CHAMBON *E. sanitas a calidi, frigidi, humidi & sicci moderatione.* ib. 1696.

CAR.

CAR. le LONG & JAC. MENOT *E. cortex peruvianus remittentis vindex.* Paris 1696.

LUD. MARIN & J. GAILLARD *E. alimenti labes in ventriculo, a toto corpore.* ib. 1696.

PETR. LOMBARD & MAT. DION. FOURNIE *E. οινοποταις mens & sensus acutiores.* ib. 1696.

PHIL. CARRON & J. SIM. GUILH. de la RIVIERE *E. temperamentum melancholium a sale fixo.* ib. 1696.

ARMAND JOS. COLLOT & PHILIPP BERN. de BORDEGARAYE *E. temperamentum melancholium præstantius.* ib. 1696.

§. DCCCCLIX. DIARIA ad. a. 1696.

Philos. Transact. n. 220. ST. GEORGE episcopus in Cloyer de homine quotidie paroxysmum epilepticum patiente.

N. 221. TANCREDUS ROBINSON de HENRICO JENKINS qui ad a. 170. vixerit, annos natus 120. tertiam uxorem duxerat & annos 152. militaverat, cæterum mendicus.

N. 222. CAR. PRESTON de calculo 51. unciar. in quo educendo æger periit.

N. 223. IDEM in hydropica maxima hydatis ovario adnata, imus ureter cartilagineus. Incisio corporis morbosi. In ventriculo cum atro liquamine longus lumbricus. Polypi in utroque ventriculo cordis, in sinu duræ matris falciformi.

N. 226. De infante vivo cum cerebro destitueretur.

In *Journ. des scav.* 1696. Laudes arcanorum cujusdam MATOUROUSINY veneti & balsami romani. Mireris nobile diarium his circumforaneis patuisse.

Sic etiam Venetiis novum diarium orsi sunt, quo multa partim librorum judicia continentur partim adnotationes & opuscula, *Galeria* nempe di *Minerva* quam HIERONIMUS ALBIZZI bibliopola edidit. Primus annus 1696. fol. prodiit.

Anonymi Ferrariensis de hepate vituli putrefacto, JOSUA FERRI de lapidibus intra animalia repertis qui vulgo bezoar audiunt, deque eorum utilitate ut putat medica.

Pars hepatis vitulini putrefacta.

FERDI-

FERDINANDUS SANTANIELLI *Dell uso de' vesicanti.* Sanguinem si coactus aut ad coagulum pronus fuerit resolvere, motum humorum accelerare, Spiritus suscitare languidos.

EJ. *De somni causis.*

Redit uterque libellus in lucubrationibus physico mechanicis. Venet. 1698. 4. *.

Huc facit hujus auctoris, *de utilitate & necessitate mortis lucubratio 4ta* theoriæ meræ.

EJ. *Novus universalis & methodicus febrium tractatus.* Napoli 1705. 4. VATER.

Anonymi *Objectiones* LUDOVICO TESTI *oppositæ, ob ejus L. de aëris veneti innocentia.* Spiritum salis non acidum esse vel salsum — ex ungue leonem.

Vita MICHAELIS NOSTRADAMI medici & astrologi.

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* 4. *Obs.* 41. J. MICHAEL METUG in Saxonia Medicus.
Motus convulsivi ad horologii ictum redeuntes.

J. DAVID MAUCHART physicus Morbacensis.

Dec. III. *Ann.* 4. *Obs.* 58. Post mercuriale vomitus, diarrhœa, in cadavere ventriculus turgidissimus intestina in pelvim depulerat. Vesicula fellis plenissima, in ea viscida bilis. In pulmone sinus, ut putat, post curatum pulmonis ulcus superstes. Venæ cavæ tubus polyposa materia obstructus, & super eam sedem inanis, ita in aorta quasi fibræ circulares. In ventriculo inciso liquamen nigerrimum fœtidissimum.

Obs. 19. Hydrocephalus, caput maximum, suturæ duplices (lapsui tribuit). Aqua in solis ventriculis cerebri. Plexus choroidei glandulosi, cerebellum in dextro latere majus & durius.

Obs. 60. Post ischuriam funestam ren alter gangrænosus absque calculo.

FRANCISCUS MAYER Salisburgensis.

Obs. 77. Cum molæ esset suspicio. In ventre massa in qua fetus perfectus quem femina septennio gesserat & in alio sacco alius fetus. In tuba, an in ovario nutritus noster non novit.

J. D. WENCKH Physicus Græzensis.

Obs. 87. Quæ fetus mortui ossicula in utero retinuerat tamen bis concepit & peperit.

Ann.

Ann. IX. X. *Obs.* 135. Fuse laudat decoctum ligni lentiscini ad arthritidem & alia mala.

Obs. 136. In duobus viris sanguis per penem menstruus.

§. DCCCCLX. VARII.

J. B. VOLPINI Astensis, *Hæmophobia triumphans s.* ERASISTRATUS *vindicatus ubi veterum phlebotomiæ scopi ad tentamen revocantur.* Lion 1697. 12. BURM. Dominicum Scalam contra MATH. GEORGIUM defendit. BR.

EJ. *Spasmologia s. clinica contracta, accedit de purgationis electricæ nuncupatæ vanitate, de fallaci urinarum & putrido sordium scrutinio, de bilis commentis & de criticorum dierum superstitione. In appendice* ERASISTRATI *vindicati nova editio.* Astæ 1710. 4. Maculosissima dictio, etiam impressio, non adeo de spasmo quam de universa arte medica, fanatici hominis, magni refutatoris, asperi & inurbani. Acida pro causa morborum, alcalina pro medicamento habet. Venæsectionis amatores refutat. In febribus humores concretione peccare non dissolutione. Purgantia etiam validiora in febribus vult exsulare. Vires corticis peruviani augeri addita myrrha & minori centaurio. In febribus malignis præter alcalia non alia auxilia spei respondere. Ne in pleuritide quidem venam secat, etsi in inunctione continuat, tum laudanum exhibet & papaver. Dolorem non esse a solutione continui. Anagallidem cœruleam adversus maniam, dolores, tum elixir JOHANNIS MICHAELIS. In asthmate hypnotica. Plethoram rarissime occurrere. In colico dolore clysteres suadet frigidos. Pulvere de spinis halecum in fornace assatis se ipsum a calculi tortura liberasse. In dysuria vesicæ sphincteris ostium ventricosum fuisse. Dolorem emeticum remisisse, relictam in vesica canulam plumbeam vitam reddidisse tolerabilem cum tamen ingens calculus inesset. Calculi causam esse in vino nimis meraco. Chlorosin certe per matrimonium curari. Opiata urinam ciere. Mercurium dolorem partium promovere. Cataractæ sedem plerumque esse in aqueo humore. Pro venæ sectione abstinentiam a cibo commendat & purgationem. Cathartica in corpus humanum recepta non posse a medico ad eam partem dirigi, cui subventum velit. Neque derivationem veri quid habere neque revulsionem.

EJ. (*) *Opere medico pratiche filosofiche.* Parma 1626. 4. *. sex sunt epistolæ in 1. ad VALISNERIUM data NICOLAUM ANDRY refutat, recte docet qui morbi a vermium actione nati curentur.

In quarta observationes habet practicas & formulas quarum felix usus fuerit.

(*) Auctor horum operum est JOSEPH VOLPINI ITALUS a priori JOANNE BAPTISTA Astensi diversus, V. ELOY. Nota Edit. BR.

In sexta vesicatoriorum emplastrorum usum defendit in febribus, non nullis exceptis, quæ ad putredinem tendunt, a quibus cantharides ut alcalescentes vult abesse.

Ejus elogium dedit BARUFFALDI in suis *elogiis* academicorum 1703. fol.

HENRICUS SCHNELLER Medicus.

EJ. *De animalculis in ovino aliorumque animalium hepate detegendis Præside* BIDLOU. Leid. 1698. redit in opusculis BIDLOI & videtur BIDLOI fasciolæ anatome esse.

Catalogus vermium in corpore humano viventium.

EJ. *de urinarum inspectione.* Leid. 1701. 4.

EJ. *Theoriæ mechanicæ physico medicæ delineatio in qua damnosa ejus præcepta ad rationis & experientiæ leges revocantur & practice emendantur.* Præfixa est ad JACOBUM le MORT epistola & ejus responsio Leidæ 1705. 8. *. In epistola chemicos adversus BAGLIVUM tuetur. Ipsum opus totum est contra sectam jatromathematicam s. mechanicam pro chemicis in BAGLIVUM Pars II. practici est argumenti. A chemia medicinam suum armamentarium habere. Contra FREINDII emmenologiam de mensibus. Contra plethoram. Non a lentore febrem esse sed collectionem particularum acrium ex portione spiritualis materiæ emersarum, quæ inflammationem alicujus partis solidæ pariunt. Falso doceri febres acutas solvi productibus mensibus. Scorbutum & hypochondriacum malum esse ab humoribus stagnantibus ad solutionem properantibus. Venæsectionem inflammationem tantum in principio adversari & etiam tunc inutilem esse si particulæ morbificæ maligniores fuerint. Præceptorem suum (puto le MORT) feminam mensibus suppressis & quartana laborantem curasse decocto granorum duodecim arsenici intra triduum sumto. Diversorum salium effectus. Vis chalybis in principio a laxativa in fine ab adstringente potestate pendet. Ut menses restituantur per longas scriptiones & per acidulas artificiales ex oleo vitrioli cum limatura martis & sulphure destillatas. Vix ullum experimentum hic requiras aut utile monitum.

EJ. *Defensio contra* B. de MOOR. 1707. 8. Non est clinici argumenti.

PETRI JENS M. D. *Tyrocinium medicum s. clavis idearum quæ spectant ad physiologiam & pathologiam* P. I. Haag. 1697. 8. *. Breve compendium. Morborum classes. Morbi intestinorum justo ampliorum justo augustiorum. Morbi cavitatum magnitudinis, situs, communionis. Humorum morbi ex quantitate vitiosa aut qualitate aut motu. Succi pancreatici nimia aciditas. Atra bilis, viridis in tenui intestino generatio. Lympha peccat acore. Morborum breves descriptiones.

JOSEPH

JOSEPH JACKSON *Enchiridion medicum theoretico practicum s. tractatus de morborum theoria & praxi, acc. appendix.* Amsterdam 1697. 12. Bruxell. 1705. 12. 1718. 12. Nurnberg 1716. 12. 1738. 12.

STEARNE *de Visitatione infirmorum.* Dubl. 1697. 8.

Medici cujusdam hebræi opusculum de tuenda sanitate hebraice & latine editum a CHRIST. WAGENSEIL. Altdorf 1697. 4. B. TIG.

J. SCHMIDT *Uromanticus castratus s. tractatus de urinis earumque inspectione* J. MUNNIKS *castigatus.* Utrecht 1697. 8.

THOMAS GUIDOT ΘΕΟΦΙΛΟΥ *β. περι ουρων.* Leid. 1703. 8. 1731. 8. Vir literatus. Præmisit THEOPHILO *prolegomena* satis fusa. Inter recentiores uromachias dicit & contendit urinas in morbis incertum signum præbere, neque etiam nigræ aut oleosæ urinæ satis certam esse significationem. In notis ad THEOPHILUM comparat codices, labores & versiones expendit & documentis notas adjecit. De medicis THEOPHILI & MAGNI nomen gerentibus.

Idem scripsit *On the city and waters of Bath.* 1697. 8. 1725. 8. Cum titulo vero *Bath memories* lego ita:

B. mem. or observations in thres and forty years practice at the Bath what cures have been there wrought by bathing and drinking these waters by Gods blessing on the directions of ROBERT PIERCE. Bristol 1697. 8. BOEHMER, ut omnino videtur alius liber esse.

EJ. *Discourse of the bathe and the hot waters there with some enquiries into the nature of the waters of S. Vincent rock near Bristol and that of Castle Cary.* Lond. 1676. 8. *. Meth. St. Med.

EJ. *Liber de thermis britannicis, accedunt observationes hydrostaticæ, chromaticæ & miscellaneæ uniuscujusque balnei apud Bathoniam naturam ornatius exhibentes.* Lond. 1691. 4. *. Meth. St. Med.

EJ *The register of Bath or 200 observations containing an account of cures performed by the Hotwells at Bath.* Lond. 1694. 8. 1697. 8. Meth. St. Med.

EJ. *Collection of treatises concerning the city and waters of Bath.* 1725. 8. *. Meth. St. Med.

EDUARDI BERNARD viri eruditi *Catalogi librorum manuscriptorum Angliæ & Hiberniæ in unum collecti cum indice alphabetico.* Oxon. 1697. fol. B. BUR.

ALOYSII della FABRA professoris Ferrariensis primarii *Dissertationes physico medicæ.* Ferrar. 1712. 4. *. dictio barbara & typographi opera vitiosa. Magna pars est practica.

De arthritide & sachari seri lactis usu, præstantia ejus sachari. De terra minerali nucerina, & appendix. Experimenta aliqua quæ suadere videntur, tamen de ea tam aliquid in sanguinem resorberi quam cæterum de absorbentium classe esse. De animi adfectibus, eorum causa physica & de tabaco. Noxia & utilitas tabaci vario modo sumti etiam masticati. A nimio usu homines stupidos reddi & ante tempus decrepitos. De meteoris & morbis inde ortis. De aquis mineralibus, ventis, situ cœli salubri & insalubri.

Potus calentes commendat, potissimum theam & chocolatam. Aquæ minerales variæ. Oleum plumbo & argento vitiatum. Aquam solam puram in medendo eadem fere præstare, quæ ab aquis mineralibus sperantur.

In diæteticis aliqua ad analysin, ut in thea salem volatilem subamarum & stypticum improbat, alcalinum cæterum, negat gracilibus hominibus & biliosis convenire. Aquam rutæ esse salem volatilem oleosum dilutum, ei acidum inesse. Oleum spiritui vini, & tamen acidum primarum viarum ab eo spiritu frangi.

§. DCCCCLXI. NUPERI.

DACIER literatus neque medicus neque in historia medica satis versatus, qui HEROPHILUM magnum incisorem pro eo habet HEROPHILO qui PHALARIDI a valetudine fuit, cepit edere 1697. *les œuvres d'Hippocrate traduits en françois & conferés sur les manuscripts de la bibliotheque du Roi.* Paris 1697. 12. 2 vol. Opere suo minime defunctus, parva & minoris tantum momenti opera divi senis & ea quæ fere spuria sunt & in ratiociniis versantur, excepto L. de aëre, aquis & locis. Vitam divi senis præfixit, in quam omnes illas fabellas recepit, quibus *epistolæ* plenæ sunt. Deinde RENAUDOTI epistola de exigua utilitate quæ ex Arabum lectione sperari possit. Interpretis HIPPOCRATIS arabici, ex syriaco vero non ex græco vertentis. Ad libellos hippocraticos DACIER adjecit notas suas, quæ plerumque ratiocinia sunt, in aliis diversa loca veterum & ipsius HIPPOCRATIS comparat. Passim aliquas lectiones emendat ZWINGERO multum usus.

JOSEPH PITTON de TOURNEFORT Aquisextiensis a villa dictus, magnus botanicus, medicus facultatis Parisinæ & qui medicinam exercuit.

EJ. E. *morborum curatio ad mechanicæ leges referenda.* Paris 1697. 4. R. LUDOVICO LEMERY.

In *hist. des plantes qui naissent autour de Paris* quod opus reliquis Tournefortianis præstat & Parisiis prodiit 1698. 12. vires medicas & analyses stirpium addit, hæc ex BOURDELINI fere experimentis desumtæ ad academiam Regiam scientiarum missis.

A morte viri BESNIER medicus Parisinus edidit *Traité de la matiere medicale.* Paris 1717. 12. 2 vol. *. Generalia aliqua de plantarum viribus, de modo quo ea indagamur, de analysi, de elementis in quibus vis medica residet. Deinde plantæ secundum classes medicas recensentur. Purgantia, a quibus indicantur & contraindicantia. Tum plantæ ipsæ descriptæ, cujusque utilitas medica varia, doses, modus quo propinantur, formulæ bonæ multæ. Vix dignum opus famæ magni viri. Adjecta est vita ex FONTENELLII & D. LAUTHIER elogiis exposita.

A morte etiam viri prodiit *Relation d'un voyage du levant fait par ordre du Roi.* Paris 1717. 4. 2 vol. Lyon 1717. 8. 3 vol. *. In eo libro lectu dignissimo per epistolas ad rei navalis ministrum datas res naturales describit, plantasque plurimas nitide dat depictas. Subinde etiam aliqua ad rem medicam facientia interspergit. Tragacantha gummi de arbore sudans, multo çerte majori copia quam ut cum nostra compares Tragacantha valesiana. Modus & instrumentum quo Ladanum colligitur. In Creta ægrotos in forum deferunt. Vampyri in insulis archipelagi dudum noti. Thermæ in insula Milo, reperiuntur aliæ aquæ minerales, quæ alvum movent. Alumen ejus insulæ. Species sudatorii quo utuntur in lue venerea. Carbunculus in imo gutture in his insulis infantes celeriter enecans. Medicina græcorum, medici parum periti; diæta in morbis acutis tenuissima. Caprificatio insularum archipelagi. Lentiscus Chia & Mastix Therebinthina ejus insulæ. Scammonea samea. Balnea turcica & modus lavandi subigendorumque artuum.

In WILHELMI DAMPIER *itineribus* passim aliqua sunt ad materiam medicam & ad artem facientia. Ut inunctione hydrope se liberaverit. Cancri ab esu Mancanillæ intoxicantur & nocent. Prima editio. Lond. 1697. mea plenior Lond. 1729. 8. 4 vol.

EDUARDUS NORRE chirurgus Stutgardensis.

EJ. *Chirurgischer Wegweiser allen angehenden gezeiget.* 1717. 8. Nurnb. 1736. 8. *. De morbis etiam internis tractat, œdemate, scrofulis, scabie, parotide, bronchocele, pleuritide, demum formulæ & scriptiones. Populare in usum tironum opus. Signis cælestibus fidem adhibet.

JOSEPH BUTLER *een nadere ontdekkinge der menschelyke waters.* Harlem 1697. 8. *. Uromantis tantum ex subtilioribus. In urina sana nubeculam albam adparere. Ex lotio temperamenta, spissitatem humorum, obstructiones dignosci

dignosci. Ante arthritidis eruptionem crassamentum in lotio conspici, integro etiam ante paroxysmum anno, sed & qualitatem ex lotio divinari & ejus durationem.

Heylsame remedien voor sickens. Grevenhage. 1697. 8.

MICHAEL XIMENES MILERO Hispalensis. *Alegato juridico al favor del derecho y costumbre que tienen de proceder en las consultas y functiones los medicos revalidador mas antiguas a los medicos menos antiguos con aprobacion del Real protomedicato.* Sevilla 1697. fol. C. d. V.

EJ. *Propugnaculo del alegato juridico al favor, del derechio y costumbre que tienen a proceder en los consultas los medicos revalidados mas antiguas a los doctores menos antiguos de la Universidad de Sevilla.* SEG.

Contre rispaesta la segunda parte de la Question que con impropriedad Uaman medico legal publicada por el D. ALONSO LOPEZ CORNYO. Sevilla 1697. fol. SEGUIER.

B. LICAND *Nouveau traité des eaux minerales des eaux de Forges.* Paris 1697. 8. cum curationibus morborum.

EJ. *Letre ou l'on repond a quelques objections faites sur le tr. de eaux de Forges.* Paris 1698. 12.

AB. ROUSSEAU qui pro rege medicamenta chemica præparabat *secrets & remedes eprouvés dont la præparation se fait au Louvre.* Paris 1697. 12. *. 1708. 12. *. posthumum opus.

EJ. *Abstinence de la viande rendue aisée.* Paris 1700. 12. Carne abstineri vult pueros.

DAVACH de la RIVIERE *Le tresor de la medecine contenant l'anatomie des maladies auxquelles les parties du corps humain sont sujettes.* Paris 1697. 8. 1722. 8. 2 vol.

EJ. *Traité des fievres de leurs causes & differneces*, les moyens de les connoitre par les urines. Paris 1698. 12.

EJ. *Miroir des urines pour connoitre les signes & les causes des maladies.* Paris 1700. 12. 1722. 12. 1762. 12.

Germanice *Urinspiegel samt einem Zusatz von den gemeinichlichsten aufstossenden Krankheiten.* Statt am Hof. 1744. 8.

J. FON-

J. FONTRAILLES chirurgi *Traité de physique & de chirurgie ou l'on explique la sanguification la circulation du sang & les causes des fievres.* Paris 1697. 12. Signa video laudari morborum reconditorum; de SAUV.

G. LAVAUS *Traité de la mauvaise articulation de la parole.* 1797. 12.

Recit de ce que s'est passé dans la maladie de M. Vallot, par de SALINS 1697. 4.

Reponse au S. de SALINS *par* GUIBAUDER. Dijon 1698. 4.

Factum par de SALINS *contre du* PRÉ & GUIBAUDER. 4.

ST. CHRISTEAU chirurgi Luxenburgensis *Chirurgie pratique.* Luxemb. 1697. 12. admisti morbi medici, medicamenta.

M. L. D. lettre *sur l'impossibilité des cures sympathiques.* 1697. 12.

Instruction pour instruire &c. toute sorte de petits oiseaux avec un tr. sur les maladies des chiens & les remedes pour les guerir. Paris 1697. 12. seconde edition.

FR. AD. GAGNON *Recherche de la verité dans la medecine contenant les decouvertes qui s'y sont faites, les abus & erreurs qui sont introduits.* Paris 1697. 12. MARTINI.

THOM. TRYON *The way to health long life and happineß or a discourse of temperance.* Lond. 1697. 8. PL.

REVETY *On consumption.* Lond. 1697. 8. OSB.

CHR. HEINRICH LOEBER *Widerlegung des Aberglaubens von den bösen Stuffenjahren.* Jen. 1697. 4.

FRANC. MONK *Medicinalischer Rammoneur.* Plœn 1697. 8. PL. arcanum pulveris purgantis.

La pharmacie abregée ou vertus surprenantes des remedes du Colonel FRANCOIS MONK. Londres 1702. 12.

Wundercur an einem vom Schlag gerührten Mädchen. Magdeb. 1697. 8.

GOTTH. CHRIST. STAHLS *Beschreibung des Elixirii vitrioli und pulverum febrifugorum.*

EJ. *Antidotum antipodagricum.* Nurnb. 1697. 4.

SAMUEL KOELERS *Beschreibung des gesegneten und himlischen Theriacs, wie derselbe*

derselbe von JOSEPHO QUERZETANO *erfunden, hernach von* FRID. GREIFIO *vermehrt worden.* Rinteln 1697. 12.

FRANZ JULIUS LUTKENS *Leichenpredigt* MARTINI WILLICH Churbrand. Leibmedici. Berlin 1697. fol. HANSEN.

§. DCCCCLXII. DISPUTATIONES.

C. S. ASTMANN *Valetudinarium peregrinantium.* Leid. 1697.

J. SCHMID *de epilepsia adultorum & insultibus infantum epilepticis.* Leid. 1697. 4.

DANIEL HENRICH MEIBOM *de patellæ ossis læsionibus & curationibus.* ib. 1697. 4.

J. HENR. SCHEUBER *de usu & abusu alcalium.* ib. 1697. 4.

J. HENR. SCHMEUSER *de usu & abusu alcalium.* ib. 1697. 4. *.

GEORG HENRICH REDDEWITZ *de vero catharticorum usu.* ib. 1697. 4.

EJ. *Zeugnisse seiner ungemeinen Curen, aus dem holländischen übersetzt.* ib. 1698. 8.

NIC. BIDLOO *de mensium suppressione.* ib. 1697. 4.

L. BUXBAUM *de hydrope.* ib. 1697. 4.

S. de VOGEL *de angina* ib. 1697. 4.

ADRIAN ZIEGLER *de odontalgia* Utrecht 1697. 4.

EDUARD WITKINSON *de morbis oculorum* ib. 1697. 4.

JACOB RAU, *de malo aphrodiseo.* ib. 1697. 4. *.

MICHAEL LEYDECK *de dolore capitis.* ib. 1697. 4.

ERN. CASP. HUHNE *de gonorrhœa.* ib. 1697. 4. BOEHMER.

JUST. OTTO QUENTIN *de gravidarum præparatione ad partum facilem.* ib. 1697. 4.

FRANC. PELLETARIUS *de ictero.* Harderov. 1697. 4.

BENJAMIN EVALD *de podagra.* Erford 1697. PL.

Ej. *Discursus de impotentia virili.* Colon. 1698. Pl.

Ej. *de medici taciturnitate.* Erford. 1703.

Ej. *de auro fulminante.* Regiomont. 1704. 4.

Ej. *Medicus fumum vendens defensus.* ib. 1704. 4. Hæn.

Ej. *Ezechiæ morbus per ficum curatus.* ib. 1708. 4.

Ej. *Problematum medicorum specimina* I. II. III. 1714 4. Heft.

Ej. *Uroscopiæ usus & abusus.* Regiom. 1718. 4. Pl.

Ej. *de medico practico dubitante de subtilitatibus curiosis an in praxi usum habeant.* 1701. 8. Heft.

Ej. *de pulvere sympathetico.* 1704. 4. Heft.

Ej. *de obstetrice inculpata.* Heft.

Ej. *Fetus humanus vivus, mortuus an natus sit.* ib. 1716. 4. Heft.

Ej. *de nimio naturæ inimico.* ib. 1617. 4. Heft.

Ej. *de sanitate hominis morbosa.* ib. 1701. Heft.

Ej. *de torturis.* ib. 1701. Heft.

Ej. *de formicarum usu in medicina.* ib. 1702. 4. Heft. 1718. 4. Pl.

Ej. *de conservanda militum sanitate.* ib. 1719. 4. Heft.

Ej. *de eunuchis & spadonibus.* ib. 1704.

Joh. Georg a Bergen *de abortu* Præs. Albino Francof. ad Viad. 1697. 4. an fuerit idem postea professor?

Christiani Thomasii celebris ICt. *de jure circa pharmacopolia civitatum.* Hall. 1697. 4. 1729. 4. *.

Ej. *de præsumtione furoris atque dementiæ.* ib. 1722. 4.

Ej. *Exemplum judicii circa magica.* ib. 1729. 8.

Ej. *de caractere & circumspectione medici ad curandam tædiositatem processuum adhibendi.* ib. 1717. 4. Heft. Br.

Ej. *de origine ac progressu processus inquisitorii contra sagas.* ib. 1729. 4. Heft. Br.

Ej. *de tortura ex foris Christianorum proscribenda.* ib. 1706. 4. Heft. Br.

Ej. *Kurze Lehrsätze von dem Laster der Zauberey.* ib. 1702. 12.

Ej. *de crimine magiæ.* ib. 1701. 4. Heft.

Joh. Jod. Deppe *de febre maligna.* Erford. 1697. 4. Riv.

J. H. Stange *de juvenis medici idea errante.* Hall. 1697. 4. Hæn.

J. Boecler *de potu frigido.* Jen. 1697. 4. Pl.

J. G. Fresenius *de spasmo s. convulsione.* Giess. 1697. 4. Pl.

Anton Raumburger *de puerulo rachitide detento.* Giess. 1697. 4. Pl.

Christian Maximilian Spener *de ægro febre maligna phthisi complicata laborante.* Giess. 1697. 4. ex repulsa scabie.

Melch. Wagner *de hemicrania.* Altd. 1697. 4. Vat. Francf. 1697. Burkh.

Ulr. Sigism. Nimptsch *de αγρυπνια s. vigilia præternaturali.* Altd. 1697. 4.

J. Ziegler *Casus viri hypochondriaci.* Basel 1697. 4. *.

Raymund Fenot & Phil. Bern. de Berdegalage *frequens cæli mutatio salubris.* Paris 1697. 4.

Matth. Thuillier & Petr. le Tonnelier E. *potus Caffee cum lacte salubrior.* Paris 1697. 4.

J. Hon. Michelet & Petr. le Tonnelier *Tecmarsi propathorum dirigenda est morborum curatio.* Paris 1697. 4.

§. DCCCCLXIII. Diaria ad a. 1697.

In *Philos. Transact.* N. 224. Samuel Dondy Asthma ut tamen decumbens melius spiritum duceret quam erectus. Hydrops erat pectoris, cujus hic facilior decubitus videtur symptoma esse characteristicum.

N. 225. Idem, qui in *Journal de la médecine* scirrhus omenti aut mesenterii colon intestinum comprimens, ob eam causam enorme distentum.

N. 227.

N. 227. CAROLUS MORLY de ossibus retenti per aliquot annos fetus, de ano prodeuntibus.

N. 228. HILL puto AARON de HENRICO JENKINS longævo, deque eo annos 157. vivente testimonium.

N. 229. JACOBUS BRODIE de fetu æthiopissæ ex abscessu umbilici reddito.

N. 233. MARTIN MARTIN de insulis hebridibus (Ebridibus) Qui ab infantia spiritu frumenti utuntur, numquam vermibus infestantur. Plantarum nonnullarum vires medicæ. AARON GEORGE ad annum 150 vixit. Quæ toto septennio subinde ossa fetus reddidit. In western islands, ad vires plantarum aliqua. Morbi endemii & earum causæ.

Tussis in J. KILDA si peregrinus eam insulam adiverit.

N. 235. ROBERT CLARKE Canis a fragore explosorum tormentorum subito interemtus. Qui frequentes excreat ramosos polypos asperæ arteriæ.

ÆTHIOPS cui subinde albæ maculæ effloruerint quoad totus ex albo & fusco varius fieret.

In *Journal des Sav.* 1697. & in *Phil. Transact.* N. 233. GAILLARD de morbis Tolosæ, adultis glandulas mesenterii lapidescere. Hæmoptoe, aspera arteria sanguine plena, os satis insigne in pulmone inque vena cava utraque prope aurem dextram. Sanguini in venæ sectione mora injecta a præcedente polypo. In dysenteria colon & pars mesenterii ulcerosa, ulcus enorme plenum glomere lumbricorum. Post ingentes capitis dolores amaurosis, callosa dura caro inter corticem cerebri & corpus callosum, calculorum in vesicula fellea insignis moles. Ulcera duo maxima pulmonis. Carotides arteriæ polypis plenæ. Mola educta reni similis. Galeæ calvariæ defectus. Uterus in collo scirrhosus durissimus.

In *Mémoires de l'Academie avant* 1699. iterum S. DONAT de suo infante in scroto reperto.

Hoc anno orsus est,

BRUNET Medicus, *le progrés de la médecine contenant un recueil de tout ce que s'observe de singulier par raport à la theorie & la pratique.* Paris 1796.

Eo tomo careo.

Sed pro anno 1697. coram est. Continet fusam relationem de abbate qui venerem molitus neque expedito coitu tumorem in scroto concepit, quem

Ff 2 DONATUS

Donatus excidit, inque eo cranium verissimum reperit & fetus reliquum corpus, confusis partibus.

In T. 1698. physiologica continentur.

In *Galeria di Minerva* T. II. ann. 1697. præter varia suis locis inserta, breviter de Academia physico criticorum etiam nunc per suos commentarios celebris, quæ anno 1691. primordia ceperit, auctore potissimum Pyrrho Maria Gabrielli.

Theophili Grisoni Sermo in conventu ejus Academiæ dictus, de causis periodorum in febribus intermittentibus. Hypothesis a lentore in primis viis & a fermento febrili repetito.

Sigismundus Valiani in eadem Academia omnia animalia, vermes etiam intra corpus humanum nascentes ex ovo nasci.

Antonius Vectroni de usu medico mellis.

In eodem Tomo diarii *Galeria* apologia quædam anonymi exstat, quam alii ipso Malpighio tribuunt. Erravisse dicebatur in morbo oculari, quem amaurosin vocabat.

In febre epidemica maligna cum virium prostratione ostendit Malpighius lividos in cadavere vibices & maculas & pulmones putridos. Venæsectione se abstinuerat cujus eventus funestus fuerit.

Hoc anno sive pro anno 1696. Mutinæ excusam est.

Giornale de letterati. 4.

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* V. VI. ann. 1697—1698.

Carolus Lange Lucernensis.

Obs. 13. Hydropica post drasticum purgans subito mortua. In ventriculo cibi pridiani crudi. Pancreas & glandulæ mesenterii scirrhosæ, hydrops & pectoris & abdominis.

Matthæus Harder.

E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* V. VI. *Obs.* 99. Lochia suppressa, tumor inde abdominis indies incrementa capiens. Multum in abdomine aquæ tumorque durus hydatidibus farctus, mesenterii glandulæ induratæ, duo inde abscessus in pelvin continuati uterumque amplexi, ex quibus hydatides & glandulæ. Uteri ostium cartilagineum.

Caspar

CASPAR PETZOLD Vratislavienſis clinicus.

Ann. V. VI. Poſt lapſum magna contuſio ſanata ſcabie efflorefcente.

Obſ. 185. Ab urina retenta œdema crurum, ea reſtituta ſanatum.

STAHLIANUS in noſodochio fere adnotationes collegit 95. hiſtoriæ morborum breviores medicamenta uberiora, multæ curationes, multæ inciſiones cadaverum.

BARTHOLM. J. OTTO HANEMANN.

Obſ. 203. Piſcis paſſer grandinoſus, purulentus ulcuſculis plenus.

Ej. Diſp. inauguralis *Theſes medicæ miſcellaneæ.* Leid. 1697. 4.

J. DAN. DOLÆUS.

Ann. V. VI. *Obſ.* 257. In canibus etiam voracibus frequenter reperi glandulas ſcirrhoſas in quibus vivi vermes rubicundi annulati.

Obſ. 257. Mors a ſanguine vomitu reddito.

Obſ. 258. Et a tumore adipoſo, glanduloſo intus hydatidibus pleno.

J. M. VORWALTNER.

Obſ. 106. Fetus per abſceſſum umbilici feliciter excretus.

Obſ. 107. Viſus vitium ut ex ſerie rerum unicum tantum perciperet.

Obſ. 108. Pupilla ex ſua ſede dimota, tamen viſum ſuperfuiſſe.

Obſ. 109. Quartana per triennium pertinax ſublata exemtis calculis.

Obſ. 110. Delirium, anxietas &c. ex ſalmone muria condito.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 142. Dolor circa pylorum, alvi fluxus ſubcruentus, deglutitio difficilis & inde quaſi ſuffocatio. Inteſtina vacua & abſceſſus verſus lienem pure plenus, pancreas conſumtum.

Obſ. 143. A diuretico imprudenter ſumto mors ſubita, inteſtina ſanguine plena, pancreas ſanguinolentum, duodenum lacerum.

Obſ. 144. Spiritus tenuis, difficilis, mors. Sarcoma ad jugulum ſub ſterno maximum.

Obſ. 145. Pertinax alvi obſtructio, cum vomitu convulſiones, mors. Ventri-

Ventriculus & inteſtina inflammata gangrænoſa, ſcybala in cœco inteſtino duriſſima.

Obſ. 146. In pleuritide per totum latus pleuram inter & muſculos craſſa cruſta lymphatica effuſa.

Obſ. 147. Poſt arthritidem diuturnam, vomitum cruentum, urinæ ſuppreſſionem, ventriculus & inteſtina inflammata, illa gangrænoſa.

J. HENR. STARCK.

Ann. V. VI. *Obſ.* 167. Veſicatorium emplaſtrum in petechiis cum delirio utile.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 59. Dolor lateris dextri, ſanguinis vomitus, tumor in ſede hepatis, urina purulenta & medicamentis diſcuſſus.

Ann. IX & X. *Obſ.* 167. puer in hydrope in lucem editus tamen ſanatus.

Obſ. 168. Fluor albus chalybe, terebinthina, myrrha ſanatus.

Obſ. 169. Puero maculæ cutaneæ & ſanguis de naribus, palato atque oculis fluens, ex ira nutricis.

Obſ. 171. Cum calculo veſicæ oſſeum in uretra anteriore concrementum.

REINHOLD WAGNER.

Obſ. 179. Tumor, pulſatio ſuper papillam in dextro latere thoracis ſenſim inſigniſſima mole auctus, ANEURYSMA erat AORTÆ lamellato ſanguine farctum intra quas lamellas ſanguis grumoſus erat.

Obſ. 180. Inteſtinum ileon a lumbricis perforatum ut fiſtula ſupereſſet, tamen myrrha & balſamicis adhibitis ſanatum.

ULRICUS HAUDIGEL.

Obſ. 288. Singultus vehementiſſimus & pertinax, theriaca & ſudore fruſtra adhibitis, ſuppreſſus odore exſtincti luminis.

Obſ. 289. Vomitus fere dimidio anno pertinax & quotannis recidivus pulvere BIRKMANNI & oleo illito ſtomachali compreſſus.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 194. Quietus ab apibus ictus accepit in facie. Oculum ſervavit luto impoſito verum poſt aliquot hebdomades priora iisdem locis mala eruperunt, eodem arcano ſanata.

Obſ. 195. Facillime ſanata ozæna in integra familia, continuo naribus aqua viridi elutis.

Obſ. 196. Tertio in paroxyſmo lethalis apoplexia.

MATHIAS BLAU.

Obſ. 298. Ex vomitu per medicamenta metu ſuppreſſo in oculo ſanguis.

Ann. VII. VIII. *Obſ.* 1. Grana hordei poſt 14 dies per lotium egeſta.

Obſ. 2. Urina craſſa ad glutinis modum cohærens abſque alio malo.

Obſ. 58. Febris intermittens cum tertio paroxyſmo ſoporoſo maligna.

Obſ. 95. Poſt peripneumoniam pulmones rubicundi diſtenti.

Obſ. 96. Thermæ in hydrope merito funeſtæ.

Obſ. 97. A variolis in cadavere pulmones inflammati fere gangrænoſi, puſtulis & maculis adſperſi.

Ann. IX. X. *Obſ.* 51. Febris quotidianæ per viginti annos perpetuus & quotidianus paroxyſmus.

Obſ. 54. Quartana feminæ poſt multas recidivas ſanata cortice peruviano.

GERHARD RABNER de ſingulari hemicrania periodica, in ſe ipſo, ut certis horis dolor rediret, ut per integros 23. annos, aliquot in anno menſibus ſæviret. Quartana febris totarum 18 menſium inducias fecit. Remedia fruſtra fuerunt, hirudines tamen temporibus admotæ denique levamini fuerunt.

§. DCCCCLXIV. Ad. a. 1698.

ALEXANDER THOMSON Scotus, Profeſſor ex ſchola PITCARNIANA.

EJ. *de vera medicinæ ratione.* Utrecht 1698. 4. Laudes meliorum de re medica ſcriptorum.

EJ. *Diſſertationes medicæ* 1. *De motu quo renituntur canales in fluida corporis animalis.* 2. *De aquarum mineralium examine & origine.* 3. *De martis & mineralium aquarum.* 4. *De mercurii.* 5. *De opii operationibus mechanicis.* 6. *De morbis animi.* Leid. 1705. 8. Planum & facile viro ingenium fuit, ut BOERHAAVIO pene conſentiret DUVERNOYI diſcipulus bonus. Introductio eſt de ſectis medicis potiſſimum nuperis, eorumque auctoribus, quibus non valde favet ne WILLISIO quidem. Diſſ. 1. phyſiologica eſt. 2. Eo tempore plura habebat nova quam noſtris. Ferri in aquis ſalutaribus judicia, copiam ejus in acidulis

acidulis largam reperiri contendit. Sal terræ nativus (alcali minerale), volatilia omnia. Experimenta habet cum reagentibus facta in aquis Aberbrothocensibus, aqua promontorii D. PETRI. 3. Ferrum prodesse aucto elatere arteriarum, ut viscidum sanguinem lentumque per angustias vasorum minimorum melius urgeat serumque dissipet. Quare nocere fatetur quoties sanguis justo crassior & elater vasorum supra medicorem est. 4. Hydrargyri particulas sphæricas admittit, ob eam figuram omnium maxime sanguinem dissolvere ut ponderi parum tribuat. 5. Opium spiritus & sanguinem rarefacere, motum ejus augere, sudorem ciere. 6. Morbos animi morborum corporeorum quasi radices esse, qui sanari nequeunt, quo morbo mors tantum liberat.

J. JACOB DÆBEL junior ab a. 1698. med. provincialis Professor inde Lundensis.

In Act. Mar. Balth. 1699. cœco oculo ante mortem visus rediit in sene.

EJ. *Vertheidigte Arzneykunst und vertheidigter Arzt, wider die heutigen Verächter derselben.* Lond. 1700. 8.

EJ. *de erroribus vulgi circa medicinam & medicos.* Lund 1700. idem l.

EJ. *Inquisitio judicialis super Esteræ Norre morbo ob diuturnam inediam aliaque symptomata notabili habita a judice Scaniæ* HALLENBERG *latine versa* A. J. J. DÆBELIO. ib. 1714. 8. Inediam & morbum ut ipso coram judice confirmant varii testes.

EJ. *Historia inediæ diuturnæ Estheræ Norre Obgensis.* Lond. 1715. 8.

Germanice cum simili casu inediæ sesqui annuæ puellæ Haderslebensis. Hall. 1724 8. PL. BR.

Puella paralytica fervente bello & Suecia calamitatibus pressa cibo decem per annos abstinuit ut & potu per octo annos careret, visiones angelicas jactare cepit. De hac puella noster inquirit, an ullo modo ea fieri possint quæ tunc maxime dicebantur fieri. Mihi videtur ejus puellæ & impregnationem respondere & fugam.

EJ. *Discursus academicus de Esthere Norre Obgensis angelo stella templo albo & deliquiis.* Lond. 1715. 8. De puero qui fæcum loco 32 l. saxeorum fragmentorum per annum ediderit. Huc etiam pertinere putavi.

EJ. *Academiæ Londinensis historia.* Lond. 1740. 4. & continuatio. ib. 1741. 4.

EJ. Et WALLERII Disp. *scorbutum suecis non esse endemicum.* Lond. 1735.

EJ. Et FIELLSTROEM *de abusu adstringentium in hæmorrhagiis.*

J. S.

J. S. LASHER *Chymicus & pharmacopœus s. pharmacopœa chymica.* Lond. 1698. 12. VAT.

JOACH. TARGIRI *Pathologia compendiaria.* Leid. 1698. 8.

THEODOR JACOB LEENHOF *Enchiridion medico practicum.* Ulm 1698. 4.

PHILIATRI MACHIAVELLUS *medicus s. ratio status medicorum.* Argentorat. 1698. 8.

Pharmacopœa Leovardiensis galenico chymica. Leovard. 1698. 12.

Dispensatorium Brandenburgicum s. Norma juxta quam in provinciis Brandenb. medicamenta dispensanda ac præparanda sunt. Berlin 1698. fol. RIV.

Discursus medicus de impotentia virili. Colon. 1698. 8. VATER.

Compendium materiæ medicæ ex DAN. LUDOVICI *pharmacia &c.* Francof. 1698. 8.

J. JAC. HOFMAN *Lexicon universale.* Leid. 1698. fol. 4 vol. Alterius scopi, voces tamen etiam medicas continet.

J. INGENBERT *Chiromantia, metoposcopia & physiognomia curiosa.* Francof. 1698. fol. 1701. 8.

CHRISTOPHORI de STEDROSA *Allegatio apologetica medico physica, qua probabilissimam sententiam de occultis qualitatibus aliquorum entium nititur defendere.* Sevilla 1698. C. de V.

NICOLAUS BÆR *Apotheca cinerum, ducentis strophis, tamquam medicis pyxidibus referta, per rhytmos latino germanicos repræsentata.* Bremæ 1698. 4. CARRER si huc facit.

VINCENTIUS FAMOSA auctor est libri quem edidit FELIX ASSONA *Discursus de febre maligna.* Barcinonæ 1698. C. de V.

§. DCCCCLXV. PHILIPPUS HECQUET.

Doctor, medicus Parisinus, PITCARNIO & BELLINO addictus, acer præterea Jansenista, plurima scripta eristica edidit. Vaga sua ratiocinia fuse exponebat, vocesque fundebat quibus nullam certum sensum assignaveris.

EJ. Non E. *remediorum cauta supellex.* Paris 1698.

EJ. *An functiones a fermentis.* Paris 1696. & in medico theologico III.

Ej. *An chronicorum morborum medicina in alimentis* & in eodem opere.

Ej. *An morbi a colluvie serosa*, & in operibus.

Ej. *Remediorum cauta supellex*, cum iisdem.

Ej. *An impeditæ transpirationi sanguinis missio*, perinde

Ej. *An ægris potus interdicendus*. Paris 1711. 4. itidem.

Ej. *An morbi a solidorum tritu*. 1712. pariter.

Ej. *An creatoris & naturæ legum imago carnis privii lex*. 1723. Pro diæta vegetabili.

Ej. *An quos morbos non sanat chirurgiæ ferrum sanat chymicus ignis*. ibidem.

Ej. *Explication physique & mécanique des effets de la saignée par raport à la transpiration*. Paris 1706. 12.

Ej. *de l'indecence des hommes d'acoucher les femmes & de l'obligation des femmes de nourir leurs enfans*. Paris 1718. 12.

Ej. Tr. *des dispenses de careme*. Paris 1719. 12. 1712. 12. 1715. 12. Pro victu vegetabili contra victum carnosum, & pro quadragesimali jejunio. Neque naturalem hominum victum carnosum esse, neque necessarium, satisque in vegetabilibus esse vis nutritiæ. Inde diætetica de singulis alimentis vegetabilibus & de piscibus. Lutras utique aquaticas & castores non posse pro piscibus haberi. Ut jejunium tolerabile reddatur. Qui homines carnium usu non possunt carere. Jejunii utilitas medica. Pro sobrietate & repetita cibatione. De potu aquæ, vini, Theæ, Caffeæ, Chocolatæ &c. Pro potu calido, ab ipsis etiam animalibus præferri, ut Theam etiam & Caffeam laudat.

Diss. *de nicotiana*.

Ej. *Traité de la digestion contre l'article* XIII. *des memoires de Trevoux*. Janv. 1710. Paris 1710. 12. & in collectionibus.

Ej. *Decrets, usages & louables coutumes de la faculté de medecine de Paris*. Paris 1714. 12.

Ej. *Novus medicinæ conspectus ubi ex sanguinis circuitus anomaliis, secretionum errata, miscellanea succorum & humorum adulteria deducuntur, genuinæ morborum causæ veræque medendi leges*. Paris 1722. 12. 2 vol. Primum volumen physiologici est argumenti, adjectus tamen est libellus de peste, quæ sit absolutissima inflammatio & densitas sanguinis & nimia solidarum partium elasticitas. Suadet venæsectio-

venæsectionem largam & ex amplo vase, potulenta præterea, diaphoretica. Pro narcoticorum innocentia & pro tuta curatione refrigerante. In P. II. pathologica totam morborum generationem refert ad tonum auctum & imminutum, rejecta cacochymia. Eam theoriam ad totam artem refert, ad symptomata, ad curationem, ad medicamentorum effectum.

Ej. *Lettre en forme de dissertation pour servir de reponse aux observations qui ont été faites contre le L. des observations sur la saignée du pied & sur la purgation au commencement de la petite verole.* Paris 1725. 12. Contra SYLVAM & potissimum contra HELVETIUM. Nimiam venæsectionem pedum vasa inanire ut subsidendo se transitui fluidorum opponant, obstructiones faciant, una multum lymphæ amitti, nervei humoris copiam nimiam, vires frangi. Pro narcoticis in variolis, quæ confusionem in spiritubus sedant. Contra usum Kermes mineralis ob incertum effectum. Pro alvo in variolarum inque morborum acutorum principiis ducenda, malum enim fere in primis viis esse. Mors GUNDELSHEIMERI ex emetici usu. Hæc est apologia libri cujus mox sequitur recensio. *Observations sur la saignée du pied & sur la purgation au commencement de la petite verole.* Quadraginta observationes venæsectiones in pedibus facile ab Hispanis toleratas, sanguinem autem Gallorum nimis crassum, eadem auxilia non ferre. Tonum frangi a venæ pedis sectione. Contra inoculationem variolarum. Falso miracula ei auxilio tribui.

Ej. *Medecine theologique ou la medecine crée ou s'explique l'hygieine par les principes de mécanique, on y develope les vraies causes des maladies & les vrais remedes.* (Primam editionem citat ELOY 1731.) Paris 1733. 12. 2 vol. Solam diætam vegetabilem convenire, carnis usum præter naturam invaluisse. Vinum causam esse vitæ post diluvium brevioris, & nunc carnem undique vitari non posse, quod ventriculus nimis ei adsueverit. In Vol. II. de medicamentis, pro vegetabilibus contra chemica, contra cacochymiam. Pro sedantibus quæ stricturam auctam compescunt. Pro arteriotomia.

Ej. *Preuves de la decadence de la medecine.* Paris 1725.

Ej. *Remarques sur l'abus des purgatifs.* ib. 1725. 12.

Ej. *Reflexions sur l'usage de l'opium, des calmants & des narcotiques.* ib. 1726. 12.

Ej. *Lettre sur l'abus des purgatifs & des amers.* ib. 1729. 12.

Ej. *de la digestion & des maladies de l'estomac suivant le sisteme de la trituration.* Paris 1730. 12. 2 vol. quæ secunda est editio. In Tom. I. fuse contra SYLVAM dicit & contra tali sectionem, in purgationem quæ humorum in primas vias faciat confluxionem. Sed etiam in Kermes minerale invehitur & defendit

 sola

ſola vegetabilia legitimam in medicinam recipi. Tonus auctus & diminutus unde morbi. Congeſtiones ſpaſmodicæ & autocratia naturæ, pene ad modum Stahlii. Magnæ laudes venæſectionis in brachio & medicinæ refrigerantis, opii, ſulfuris, vitrioli, entis veneris, ſalium neutrorum etiam auri, ferri, ſtanni, corticis, tum refrigerantium. Fuſa apologia opii. In T. II. Primum de digeſtione, contra fermentationem. Inde contra fermenta tamquam cauſam morborum ventriculi, eorum cauſam eſſe in debili tritu. Ejus vitii effectus eſſe fervores vitiatos & flatulentias. Morbi ventriculi varii ſigillatim, medicamenta & eorum modus agendi. Adverſus vomitum carthartica non tuto dari. *Embarras des premieres voies* non eſſe ſaburram ſed vitium virium terentium male ergo hic draſtica dari, male rheum. A multo uſu emeticorum & evacuantium volvulus. Inteſtina jejuna ſtercore plena cum tumor varicoſus principium inteſtini recti comprimeret, ex purgantibus natus.

Ej. *Animadverſiones in* ASTRUCII L. *ſur la cauſe de la digeſtion des alimens.* Præter phyſiologica diætetica aliqua de natura ciborum. Contra morborum a fluidorum vitio explicationem & huic theoriæ ſuperſtructam conſuetudinem expurgandorum humorum. Vitia ſolidorum eſſe corrigenda.

Ej. Diſſ. *de la digeſtion des alimens pour montrer quelle ne ſe fait pas par le moyen d'un levain*; contra VIEUSSENIUM fere phyſiologici argumenti.

Ej. *Reponſe aux principaux endroits du livre* de SYLVA *ſur l'uſage des ſaignées.* Ipſas contra receptas leges nimium tribuere venæ tali ſectione. De revulſione, derivatione & BELLINI monitum contra revulſionem ad partes remotas. Fuſiſſima ratiocinia, quæ nihil ad artem faciunt.

Lettre I. *Sur la revulſion.* Effectum eſſe naturæ. In brachio tutam obtineri in pede vero cum periculo.

Lettre II. *Sur la revulſion dans les maladies chroniques.* Hos morbos & ipſos venæſectionem deſiderare quæ non ſine noxa differatur.

Lettre III. *Nouveau ſiſteme ſur la ſaignée.* Plethora cauſa morborum. Exonerare partes ſolidas, ſanguinem reddere ductilem, cauſam mali cominus impugnare. Vaſa lymphatica (tenuiora) liberare.

Lettre IV. *Sur l'incompetence du Kermes mineral & ſur le Lilium Parac.* Contra hæc medicamenta. Deum mineralia non creaſſe ut in medicamenta abirent. Kermes eſſe ignorantiæ inventum. Ut remedia chemica noceant. Simile ſulfuri antimonii Kermes, ſed doloſius eſſe. Lilii vim incertam.

Lettre V. *Sur les maladies des yeux.* Pro cataractis cryſtallinis, ſed dari etiam membranaceos. Lentem cum periculo deponi.

Ej.

Ej. *Medecine, Chirurgie & Pharmacie des pauvres.* Paris 1740. 12. 3 vol. 1749. 12. 4 vol. Prodierat dudum Chirurgia 1714. 8. germanica versio Augspurg 1767. 8. In Tom. I. præcipue medicina pauperum, qua morbi universales tractantur. Morbi partium solidarum, a quarum mutatione multa mala humana prodeunt. Inter purgantia foliis sennæ favet. Rheum & Aloen potius ut amara remedia utilia esse. Contra sudorifera potissimum in morbis acutis. Pro sedativis in his ipsis morbis, ipsoque opio. In hydropis initio chalybs & Cortex peruvianus, non diuretica, sanguinem valide attenuant. (ob hoc consilium *le Sage* in celebri satira HECQUETO illusit). Venam pedis non incidendam, nisi prius sanguis largiter per venam brachii manaverit. Causæ morborum. Transpiratio impedita in febribus. In istis vomitoria & amara in morbi initio suadet. Malignos morbos & febres erysipelaceas refrigerantibus curat, sero lactis, sale Epsoniensi. Corticem peruvianum sedativis accenset. Pro paracentesi postque eam pro roborantibus. In scorbuto venæsectio curat dolores. In peripneumonia omni sexta, deinde omni duodecima hora sanguinem mittit. Contra antihecticum joviale. Ad hæmorrhoides venæsectio, ad melancholiam opium. Volvulus hystericus sedantibus curandus.

Tom. II. Morbi certi vitæ generis, sexus, ætatis. In musto etiam ante fermentationem aliquid esse inebrians. Ad dolores a partu opium. Lochii suppressionem non valde reformidat. Febrem rubram habet pro morbo *Friesel* germanorum, sed illa febris minus perfida videtur. Acida laudat præter austera illa & hostilia.

In *Chirurgie des pauvres* medicamenta habet. Incisiones leves in cutem hydropicorum laudat. Tumores cutaneos esse conatum naturæ neque debere curari. Contra infusa vulneraria. Pro cortice peruviano in gangræna.

Tom. IV. *Pharmacie des pauvres.* Multa ex FULLERO, fuse de aqua calcis. Pro vegetabilibus remediis. Pro alimento ex carne in *suite des observations sur le remede maigre*, quod quasi compendium est *l. des alimens de careme.* Victu vegetabili plurimos viros religiosos salubrem vitam vivere.

Observations sur le regime maigre & suite des Observations composants libelle des dispenses de careme. Satis esse in vegetabilibus materiæ nutritiæ, ut vitæ alendæ sufficiant. Severissimos ordines monachorum sine carne salubres & longævos vivere. Jus & alia alimenta ex piscibus. *Vita s. elogium* auctore RAIMUNDO de S. MARC. Abstemius, carne abstinens, in solitudine vitam finivit. Ex eadem causa hocce opus D. BOUDON edidit & pharmaciam totam mutavit.

Ej. *Le brigandage de la medecine dans la maniere de traiter la petite verole & les plus grandes maladies par l'emetique, la saignée du pié & le Kermes mineral.* Paris 1749. 12.

Precsi

Precis du Brig. de la medecine prodierat. 1738. 12. (priorem editionem Ultraject. 1732. 12. lego in Cat. PL. & in ELOY). Venam tali non ſatis a capite revellere. In principio variolarum ex amplo vulnere magnæ venæ ſanguinem mittendum. Inde autem dandum opium & anodyna mineralia. Peculiariter de variolis. Nullam dari febrem ſecundam, quæ ita vocatur eſſe continuationem primæ febris, quam venæſectione licet curare. Morbum ipſum a carnis nimio uſu oriri. Ab opio variolas non retrocedere. In literis apologeticis excuſat libellum qui cum vitæ præſcriptus fuerit, CHIRACUS ſe petitum perſuaſus fuerat.

In T. II. Venæſectionem pedis de viribus plus demere, magnam in brachio aperturam efficaciæ plus habere. Præterea nervinum ſyſtema debilitari. Contra aquas Balarucenſes, ſolum ſalem marinum continere & nimium. Proſpectus Academiæ medicinæ, quæ ex optimis ſcriptoribus certiora documenta de viribus medicamentorum excerperet.

In T. III. Contra Lilium Paracelſi & ſectam chemicam. Contra jurium carnis pinguium in febre uſum. Corticem peruvianum admiſtis purgantibus debilitare. Tympanitem quæ ſit fibræ ſtrictura cedere refrigerantibus. Non debere nimium humorum vitiis tribui. Denuo contra Kermes, Lilium & venæ pedis ſectionem. Multæ vagæ & parum definitæ ſonoræ voces.

Vita etiam prodiit. Paris 1740. 12.

Varia ab Ill. HALLERO omiſſa ex ELOY adhuc ſubjungo.

EJ. *de purganda medicina a curarum ſordibus*. Paris 1714.

EJ. *Traité de la peſte avec un probleme ſur cette maladie.* ib. 1728.

EJ. HIPPOCRATIS *Aphoriſmi ad mentem ipſius, Artis uſum & corporis mechaniſmi rationem expoſiti.* ib. 1724. 12. 2 vol. V. *Bibl. pract.* T. I. p. 54.

EJ. *Le brigandage de la Chirurgie & de la Pharmacie.* ib. 1732. & edit. 2da. 1758.

EJ. *Le naturaliſme des convulſions dans l'épidemie des maladies convulſionaires.* ib. 1733. In fanaticos, qui in cœmeterio St. MEDARDI convulſiones fictitabant.

EJ. *Reponſe touchant les devoirs des medecins & des convulſions.* ib. 1733.

EJ. *Les convulſions du tems.* ib. 1737.

EJ. *La medecine naturelle vue dans la pathologie vivante* edit. ſecunda. Paris 1738.

§. DCCCCLXVI.

§. DCCCCLXVI. NUPERI VARII.

Les malades en belle humeur ou lettres divertissantes contre de CHARDRIN. Lyon 1698. 12.

G. du PRÉ *Reponse á l'écrit du S. du* SALINS *sur la maladie de feu.* Me. COEUR *du* ROI. Dijon 1698. 12.

De eodem morbo, JAQUES BEGIN *lettre sur les ecrits des Sieurs* du PRÉ & GUIBADET *imprimée à* Dijon 1698. 12. CORR.

J. B. ALLIOT Tr. *du cancer, sa nature, les moyens pour le guerir methodiquement.* Paris 1698. 12.

In HELVETIUM; Medicamentum ischæmum a DANIELE LUDOVICI habere. Contra Ypecacuanhæ usum. Scirrhi ex acido fiunt. Extirpationem glandulæ obstructæ vel ferro vel igne vel pulvere suo corrodente unicum & solum esse contra cancrum remedium, scriptionem hujus pulveris dat satis obscuram non a JOHANNE BAPTISTA sed a HYACINTHO filio (monacho) libellus regis jussu obscure conscriptus est CARR. BR.

COCHON DU PUY filius, medicus Rupellensis.

EJ. *Histoire d'une enflure du bas ventre très particuliere qui confirme la nouvelle opinion de la generation de l'homme, & qui établit un nouveau genre de maladies des femmes.* Rochelle 1698. 12. *. Post longa mala cum cystides aqua plenas abdomine contineri adparerent, lapsa rupto abdomine multum aquæ emisit & debilitata periit. Duri erant amplissimi tumores, viscera abdominis suis sedibus depulerant, ovaria in hos tumores abierant, quæ pondere erant 35. l. Inerant vesiculæ præter quas aqua in ovario collecta erat. Redit in Memoir. de l'Acad. avant 1699. a. 1698.

CHARLES DENIS de LAUNAY *Nouveau sisteme concernant la generation, les maladies veneriennes & le mercure.* Paris 1698. 12. Nihil habere novi aut proprii ASTR.

In altera editione Paris 1725. 12. *. P. I. physiologiæ systema continetur. In ea agitur de partu ventrali, qui necessitatem faciat cæsareæ sectionis & de molis falsisque conceptionibus.

EJ. *Diss. physique & pratique sur les maladies & les operations de la pierre.* Paris 1700. 12. Varii viarum urinariarum morbi.

Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs & les fruits. Paris 1698. 12. FALC.

ALONSO LOPEZ CORNEJO GALENO, *illustrado* AVICENNA *explicado y Doctores sevillanos defendidori refutaese la nuova contra antiqua medicina y manifestase que ni Hippocrate, Galeno, Avicenna, ni los praticos antiguos ignoraron lo mas di la medicina y que de ellos se ha deducido y transladado lo mas pernicioso y repilarmento usar de los medicamentos espagiricos y chymicos y especialmente minerales y antimoniales, præcorsi con antiquos y modernos que el metodo de los* D. DRES *Sevillanos y el mias seguro en la curacion de las tertianas a si exquisitas avero notas.* Sevilla 1698. 4. C. de V.

Histoire d'une grossesse extraordinaire. Paris 1698. 12. Phil. Transact. nr. 251. Fetus tubarius, quem etiam SAVIARDUS descripsit, multa hic reprehensit.

Auctor dicitur JOUEY an fuerit LUD. GOUEY quem dicemus?

Statutes of the college of physicians. London 1698. 8.

J. FRYER M. D. *New accound of Eastindia and Persia in eight lettres.* Lond. 1698. fol. ad historiam naturalem. Indiæ potus sanitatis, sordida ulcera. In India cinnabaris præparata pro febrifugo remedio. Vermis medinensis figura.

A book of the virtues and uses of the balme of Chili. Lond. 1698. 12.

R. REICHARTS *Huysapothek.* 1698. 12.

ARNOLD PAGENSTECHER *Van de watersucht genamd Ascites.* Grœningen 1698. BUTTN.

Sonderbare Zipperlein oder podagrische Cur so mehrentheils durch scarificir oder Hackung auf den Füssen zu geschehen pflegt. Leipz. 1698. 4. GUAZ.

J. FRANC. JUNGEWERTHS *Getreuer Apotheker.* Kempten 1698. 8.

CHRIST. FRECOMUNDTS *Gewissenloser Judendoctor.* Freiburg. 1698. 8.

HONS SCHUPPE *Traiteur à la mode.* Lubeck 1698. 4. Magnum artis coquinariæ compendium.

§. DCCCCLXVII. DISPUTATIONES.

J. GÜNTHER ALBRECHT *de enematum evacuantium alterantium ac nutrientium usu.* Leid. 1698. 4. PL.

J. REUS *de apoplexia.* Leid. 1698. 4. PL.

CORVENT *de aphialte.* Leid. 1698. 4.

De Porse *de fermentatione & effervescentia in corpore humano.* Leid. 1698. 4.

J. Busse *de imaginationis viribus medicis.* Leid. 1698. 4.

P. A. Pelt *Positiones medicæ paradoxæ.* Leid. 1698.

Alexander Christian Gakenholz Professor postea Helmstadiensis, *de hydrope.* Utrecht 1698. 4.

Ej. *de emendanda & rite instituenda medicina* epist. Cell. 1701. 4.

Ej. *de materia medica.* Helmst. 1724. Heft.

Ej. *de vegetabilium præstantia & indole cognoscenda & exploranda.* Helmst. 1706. 4.

Ej. *de licito otio honestaque voluptate schediasma.* ib. 1710. 4.

Ej. *de pestilentiæ averrunco* s. Diss. N. *de avertenda peste.* ib. 1712. Pl.

Ej. *de immunditie ex contrectatione mortuorum* sec. Leg. Mos. Nr. XIX. ib. 1708. 4. Pl.

Ej. *Æger asthmate stomachali laborans.* ib. 1710. 4. Pl.

Ej. *de visione per cataractam impedita.* ib. 1713. 4. Pl.

Ej. *de rachitide.* ib. 1716. 4. Pl.

Ej. *Ægra hæmorrhagia narium a suppressione mensium laborans.* ib. 1716. 4. Pl.

Sam. Frantzius *Virginum valetudinarium.* Utrecht 1698. 4. Pl.

Jac. v. Hoolewerf *de hæmoptœ.* Utrecht 1698. 4.

J. God. Magirus *de morbis complicatis.* ib. 1698. 4. Riv.

Georg Schubarth *de apoplexia.* ib. 1698. 4. Riv.

Simon Theodor v. Dail *de coloribus tamquam signis morborum.* ib. 1698. 4. *.

Conrad Rockendahl *de hæmoptysi.* ib. 1698. 4. *.

J. Regnert de Famans *de variolis.* ib. 1698. 4. *.

Otto Nuys *de capitis dolore.* Harderov. 1698. 4. *.

Mich. Paneelius *de mercurio & ejus in usu medico operandi ratione.* Regiom. 1698. 4.

C. CUNRAD *de colica.* ib. 1698. 4.

EJ. *de hydrope uteri.* ib. 1701. 4.

FR. ERICH SEUBERLICH *de stillicidio sanguinis in cadavere præsente homicida conspicuo.* ib. 1698. 4.

J. ADAM HOECHER *de sacharo.* Giess. 1698. 4.

GERH. MATHÆUS ROHR Præs. SCHAPER *de arthritide.* Rostock 1698. 4. *.

J. JAC. STOLTERFOHT *de sudore sanguineo.* Lubec. 1698. 4. PL. Idem in Actis maris Balth. a. 1698. Aug.

SAM. TEUCHER *de medicina in alimentis optima.* Leid. 1698. 4. LEHM.

CASP. QUESSTEL *de pulvinari morientibus non subtrahenda.* Jen. 1698. 4. BOECH.

DAN. FRID. BUHREN *Ægra suffocatione uterina laborans.* Erf. 1698. 4.

J. SAC. SACHS *de mictu cruento.* Erf. 1698. 4.

CHRIST. FRID. KNEUFFEL *de hæmorrhagia uterina matronæ abortientis.* Giess. 1698. 4. PL.

J. GEORG FREUND *de semine masculino in statu naturali & præternaturali.* Altdorf. 1698. 4.

J. E. WEERKEMPE *de stranguria.* Altd. 1698. 4. HANSEN.

WOLFGANG ERN. WAGNER *de oculo præternaturaliter affecto & quantum fieri potuit sanato.* Altd. 1698. 4.

SAM. HERZOG Præside J. R. CAMERARIO *de colica.* Tubing. 1698. 4. celebris apud nostrates clinici.

J. GOTTH. STOESSER *de venæsectione.* Argentor. 1698. 4.

ANDR. PIMPELIUS *de lethargo.* Argent. 1698. 4. PL.

J. HEINRICH *de fastidio medicamentorum.* Basil. 1698. 4.

GABRIEL BELL à BELFORT *de hæmorrhoidum fluxu immodico.* Basil. 1698. 4.

J. B. CHOMEL & GILLER de la RIVIERE *E. dysenteriæ vomitus.* Paris 1698. 4.

P. CAR-

P. Carmarteau & Gilles de la Riviere *E. febri hecticæ balneum.* Paris 1698. 4.

Ant. Egmoysse & Lud. Lemery *E. propter canis exortum difficiles æstate purgationes.* Paris 1698.

Petr. Crequimier & Finot *E. propria medici scientia œconomiæ animalis cognitio.* Paris 1698. 4.

DCCCCLXVIII. J. Jac. Baier.

Professor Altdorfinus Academiæ Nat. Cur. præses.

Plurimas disputationes edidit, plures autem alieno nomine, v. Bibl. Bot. II. p. 81.

De ambra disputavit. Jenæ 1698. 4. Præs. Wedelio.

Ej. *de mercurii crudi usu interno.* 1704. 4. Pl.

Ej. *de vestitu.* 1704. 4. Riv.

Ej. Περὶ τῆς τῶν ἰατρῶν εὐσεβείας. ib. 1704.

Ej. *de literatorum sanitate tuenda.* 1705. 4.

Ej. *de jucundo in praxi medica observando.* 1705. 4.

Ej. *de longævitate medicorum.* ib. 1705. 4.

Ej. *de poculis medicatis.* 1707. 4.

Ej. *de visco.* 1706. 4.

Ej. *de testimoniis futuro medico practico necessariis.* 1726. 4.

Ej. *Problemata medica.* 1706. 4. Num vina sulfure condita noxia sint. Num cerevisia in cella vitiatur.

Ej. *de callo ossium.* 1707. 4.

Ej. *de equitationis utilitatibus & incommodis.* Altd. 1707. 4.

Ej. *de labiorum pustulis.* 1709. 4.

Ej. *de pudore in curanda valetudine noxio.* 1709. 4.

Ej. *Adagia medicinalia numeri novem.* 1711. 1712. 1714. 1717. & denique collecta 1718. 4.

Ej. *de* A. C. Celso *ad majorem philiatrorum utilitatem accommodando.* Altd. 1710. 4.

Ej. *de Artemisia.* 1720. 4. (*).

Ej. *Jatro Aliptice veterum.* 1723. 4. Pl.

Ej. *de præstantia rerum per vetustatem consequenda.* 1723. Heft.

Ej. *Mel saccharo salubrior.* 1724. 4.

Ej. *Animadversiones physico medicæ in quædam loca novi fœderis.* 1736.

Ej. *de abusu purgantium in morbis.* 1749. 4.

Ej. *Historia horti medici Altdorfini.* 1724. 4.

Ej. *Orationes editæ* 1727. 4. *Inter eas ad rem medicam faciunt* de rei militaris & medicæ concurrentia, de honorariis & præmiis medicorum, de politiæ medicæ & academiæ analogia, de bonarum legum & præscriptionum medicamentorum inter se convenientia, de communibus rectoris atque medici virtutibus.

Ej. *Biographiæ professorum medicorum qui in Academia Altdorfina vixerunt.* Nurnberg 1728. 4. cum iconibus, nummis, scriptorum censu. Bonus labor quo celebriorum virorum vitæ continentur, occurate conscriptæ C. Hofmanni Mauritii Hofmanni, J. L. Heisteri, J. Baieri & J. H. Schulzii. Sibi etiam vindicat quæ absque præside prodierunt.

De lassitudine. 1706.

De febre miliari. 1707.

De morbis mulierum, remediis. 1708.

De mensibus dolorificis. 1709.

De secretionum anomaliis salutaribus. 1709.

De malo hypochondriaco. 1709.

De

(*) Plurimas alias ejusmodi plantarum monographias cum earum virtutibus medicis Baierus scripsit, duæ in Bibl. botan. jam recensitæ sunt. N. Edit. Br.

De colliquatione. 1710.

De ictero. 1710.

De scabie. 1711.

De ganglio. 1717.

De quibusdam asylis ignorantiæ medicorum. 1718.

De pharmaceuticæ recentioris præstantia. 1720.

De morbis bibonum. 1720.

De oscitatione & pandiculatione. 1720.

Idea boni medici castrensis. 1721.

De probabilitatibus medicis. 1722.

De modis curandi pestilentiam. 1724.

De potentia medicorum. 1724.

De temperamentis medicorum. 1725.

De variolarum insitione. 1725.

De rerum mineralium præstantia. 1727.

Ej. *Epistolas ad viros eruditos eorumque responsiones* edidit FERDINANDUS JACOBUS BAIER. Francof. & Lipf. 1760.

Ad WEDELIUM, MORGAGNUM, RUYSCHIUM, R. LENTILIUM, SCHEUCHZERUM, J. WOUDWART.

Passim de efficacia medicamentorum. Laudat acetosellæ usum ad calculi paroxysmos. WEDEL Lapidem bezoar tamen peculiari vi in malignis valere.

Rariorum librorum notitiam, medicamentorum nonnullorum proprietatem. Aluminis natura. Ad historiam medicam. Capita data pro Academia nat. cur. sustentanda.

§. DCCCCLXIX. J. DANIEL GOHL.

Medicus Berolinensis, acris STAHLII adsecla & defensor, chemiæ & clinicæ addictior, a botanicis, anatomicis & elegantioribus studiis alienior. Præside STAHLIO disputavit.

De

De morborum ætatum fundamentis pathologico therapeuticis. Hall. 1698. 4. recuſ. 1707. 4. *.

Ej. Diſſ. *epiſtolaris de motus tonici demonſtratione per revulſionem & derivationem veterum.* Hall. 1707. 4.

Ej. Diſſ. *epiſtolaris de regimine febrium acutarum.* Hall. 1708. 4.

Ej. *ex neglectis hæmorrhoidibus polypi cordis, ſ. de motu aſthmatis convulſivi.* Berlin 1710. 4.

Germanice *Umſtändliche Relation eines extraordinairen Caſus einer convulſiviſchen Engbrüſtigkeit, da man nach dem Tode gefunden ſeltſame groſſe Herzgewächſe.* Berlin 1710. 4. *. Inſpiratio difficilis, expiratio melior deinde hemiplegia cum ſenſu ſcintillarum oculis obverſantium. Feroces ſomni, difficilis reſpiratio varia, tuſſis veſpertina. Vomitus ſanguinis nigri, putridi, ſimilis diarrhœa, ſenſus æſtus interni ægre tolerabilis. Nulla in pectore aqua ſed cor & auriculæ peramplæ, polypo repletæ in hepar uſque continuato, alter ex auricula ſiniſtra in venam pulmonalem. Pulmo inflammatus, ſanguine coacto plenus abſque ulcere. Anima majoribus curis occupata ante mortem oculos negligit & inde amauroſis.

Valentinus *in praxi medica infallibili* recuſam dedit.

Ej. *Hiſtoria peſtis d. i. Wahrheit gemäſe Nachricht von der Natur und Cur der Peſt in kurze Theſes verfaſſet.* Berlin 1709. 4. 1719. 4. *. Spes omnis ponitur in ſudorem excluſa ſanguinis miſſione. Miſturam ſimplicem laudat, meliorem tamen futuram ſi ſpiritus ſulfuris volatilis adhibitus fuerit. Prima peſtis ſeminia diſpelli fumo nicotianæ, teſte etiam Diemerbroekio. Epiſtolæ aliquæ amicorum.

Ej. *Gedanken von geſunden und langen Leben des Menſchen.* Berlin 1709. 8.

Ursini Wahrmund *Verſuch patriotiſcher Gedanken über den verwirrten kranken Verſtand beſonders in der Therapie.* Berlin 1729. 8. Fuſiſſimum opus contra mechanicorum ſectam, & animales ſpiritus. Actiones vitales animæ rationali ſubjici, diſtinguere ſpeciem medicamenti & toni ope eorum actionem ad legitimam ſedem delegare & ſæpe emendare, quæ medicus peccat. Venæſectio alieno loco adhibita rheumatiſmi naturam ad pertinacem revocat. Non ſemper contraria curantur contrariis & diaphoretica in febribus calidis ſalubria eſſe. Sanguinem male coloratum non ideo malam humorum conditionem indicare. Sanguinis circuitum multorum præjudiciorum cauſam eſſe, male ſelectum venarum evertere, quem tamen veteres nimii fecerint. Venæ magnæ inciſæ derivant ac revellunt. Venæſectio in ſenibus neceſſaria. Pro arteriotome in motibus convulſivis. Nulla dari medicamenta lithontriptica & adſtringentium

ſtringentium effectum ſæpe noxium eſſe. Salivationem neque in morbis hypochondriacis valere, neque in amauroſi neque in ſcorbuto. Ita de reliquis evacuantibus & medicamentis hoſce ad titulos relatis, quæ in univerſum ad id conſentiunt, ut efficaciam plerumque auxiliorum dubiam reddant, ad expectationem Stahlianam mentem medici revocent.

Ej. *Ganz generale Inſtruction von der Tugend und dem Gebrauch des Freyenwalder Geſundbrunnens.* Berlin 1716. 8. Riv.

Ej. *Compendium oder Einleitung zur Praxi clinica.* Lipſ. 1733. 8. Berlin 1739. 8. 1755. 8. quæ quinta eſt editio cum falſo nomine Casp. Melch. Blazer.

Primum prodiit Francof. a. 1715. *Compendium novæ & ſuccinctæ praxeos clinicæ a* G. M. Bazero, *quod ſurreptum & vitioſum ſibi vindicat* Gohlius. *Act. Berol. Dec.* I. p. 97. Br.

Ej. ſed cum ſuo nomine *aufrichtige Gedanken über den von Vorurtheilen kranken Verſtand.* Hall. 1733. 8. Pleraque phyſiologica ſunt. Alia tamen pathologica. Ita animæ vim in motus vitales rectricem demonſtrat per felicem progreſſum morborum, quoties res omnes naturæ ſapientiori committantur, neque medicus ſe inmiſceat. Per nervos putat oſtendi fetum ab anima ſtrui. Cerebri non tantam eſſe dignitatem, cum eo deſtructo ſupervivitur. Menſium fluentum voluntati obedire, ſtricti & laxi theoriam Harveio innotuiſſe pro argumento eſt quod ſyſtolen & diaſtolen cordis in pullo gallinaceo viderit. Dari ſenſum internum diverſum ab externis, nam in apoplectico qui nihil ſentit tamen emeticum ventriculi vomitum movet. Convulſiones omnes eſſe ab acrimonia aliqua. Sapientiam animæ elucere ex quiete quam parat utrique motui, quando paroxyſmus febrilis imminet & una partus urget.

Ej. *Medicina practica clinica & forenſis. Collectio caſuum rariorum & notabilium medico clinicorum chirurgicorum atque forenſium reſponſis & epicriſibus ſectionibus anatomicis & depoſitionibus illuſtratorum præmiſſa eſt* a El. Schaarschmid. Lipſ. 1735. 4.

P. 1. Caſus practici clinici forenſes. 2. Inciſiones cadaverum. 3. Varii argumenti.

Ej. *Abhandlung von der a.* 1729. 1730 *und* 1731. *in der Mittelmark und dem Oberbarnimſchen Kraiſe graſſirenden Viehſeuche.* Leipz. 1741. 4. Berlin 1735. 4.

Idem anno 1717. edere cepit diarium practici argumenti cui titulum fecit. *Acta medicorum Berolinenſium in incrementum artis & ſcientiarum collecta & digeſta.*

Decas I. in annum 1717. *Ann.* I. Describitur hic febris petechialis epidemica cum methodo GUNDELSHEIMERI qui TOURNEFORTII in magno itinere asiatico sodalis, in Gallia absorbentia mitia abjuraverat. Repetite venam secabat, vomitum ciebat, alvum ducebat, potum dabat acidulum. Die etiam decimo vomitum ciebat, decimo quarto venam secabat. GUNDELSHEIMERUS & alter ejus successor SCHWARZIUS ea methodo usi, cum sexto demum die vomitum sibi movisset, decimo venam incidisset, uterque periit, cum tamen alios servassent. Incisiones corporum morbosorum. In pulmone tubercula scirrhosa etiam purulenta, alter pulmo vomicis plenus cum sphaceli signis manifestis. Hepar lardi rancidi simile, pancreas scirrhosum. Externa facies lienis adipe tecta in qua fungi fere ossei. Alius post dolorem in fronte pessimum concrementum scirrhosæ glandulæ simile falci adnatum & proxima pars cerebri putrida. In cerebro tumor ingens duodecim unciarum glandulosus, ad os temporum pertinens, qui tumor cerebrum compressit, cerebellum & cerebrum corrupit, mors sensim placide obrepsit. Arnica duplex Svedensis spuria s. Aster autumnalis conyzæ folio (*Inula dysenterica* LIN.) & vera quæ nomen retinuit & Plauensis etiam dicitur, (*Arnica montana* LIN.) quæ sola debet adhiberi, de ejus efficacia in sanguine resolvendo experimenta auctoris. Chemica aliqua. Novorum librorum census.

Ann. II. 1718. Constitutio epidemica Berolinensis anni 1717. Is annus salubris fuerat. Diarrhœa in variolis salutaris. Febris scarlatina benigna. Lumbrici expulsi hydrargyro, etiam lumbricus prægnans, plenus lumbricis filiformibus vivis. Febres ut putat usu corticis peruviani corruptæ. Iterum ut quotannis corporum incisiones. Pulmo alter pure plenus alter scirrhosis tuberculis obsitus, in glandulis bronchialibus calculi, hepar scirrhosum, in homine sedentario sobrio. Tabes venerea, pulmo purulentus, hepar scirrhosum. Puerorum orphanotrophii incisiones, scirrhi glandularum abdominalium, pulmonum. Relationes de sectionibus legalibus omitto. Huc tamen facit relatio de puella prægnante quæ drachma arsenici se interemit. Intestina expansa, œsophagus & ventriculus inflammati, in utero grumi sanguinis coacti.

Ann. III. editus a. 1718. 8. Primo loco morbus est memorabilis. Ex peripneumonia dato opio vomica, empyema intra 20 dies natum, adparuit ex tumore, gibberem fere referente, demum cum omnis fere spes recuperandæ valetudinis evanuisset, paracentesis instituta est, inde suborta fistula thoracis, & æger per totos tres annos servatus liquorem emulsionis similem rejecit, quem spiritus acidus mineralis cogebat. Pulmo post mortem scirrhosus, lobus sinister, suppuratione fere consumtus, niger repertus. Contra HOFMANNUM defendit non chylum sed verum pus ab ægro rejectum fuisse. Alia exempla puris ab empyico rejecti, chylum referentis. Aliud liquoris purulenti magna copia in cavum pectoris effusi exemplum. Arsenicum cum nitro datum contra febres intermittentes.

Ann. IV. 1719. & 1734. 8. Conſtitutio epidemica Berolinenſis a. 1718. tota benigna, dyſenteria, febres catarrhales faciles curantur, illa hypecacuanha, hæc lenibus laxantibus. Pleuritidis nulla mentio. In univerſum ex 1801. non ſupra 23 extincti, plerique ex febre hectica. Pulmonum ex morbis extincti, in altero alter pulmo calculis plenus, nulla febris acuta præceſſerat. Per cutem & per penem ſanguis effuſus. Crines de plica per alvum ejecti. Polypi aſperæ arteriæ. Infanticidium ſtrictis vinculis patratum, quibus infelix mater abdomen adſtrinxerat.

Ann. V. 1719. 8. Aſpera apologia pro ſua de morte LICHTSCHEIDII ſententia. Ægroti qui aquis Freyenwaldenſibus uſi ſunt ad 87 levati, potiſſimum qui rheumatici, aliis potus nocuit. Heliotropii arvenſis (*Myoſotis ſcorpioides* LINN.) vis ad oculorum morbos.

Ann. VI. 1720. 8. Epidemiæ Berolinenſes a. 1719. Febres rheumaticæ a venæſectione exaſperatæ, deſiderabant diapnoica. Petechiales febres, diarrhœæ ſalutares. Peripneumonia cum narium hæmorrhagia. Aeſtas fervidiſſima, hinc dyſenteriæ funeſtæ frequentiſſimæ, in iſtis laxantia, deinde roborantia & ypecacuanha. In febribus tertianis autumnalibus bono cum ſucceſſu corticem peruvianum datum fuiſſe fatetur. Inciſiones corporum morboſorum. Abdomen plenum liquore ſubluteo fœtido. Peritonæum & membranæ externæ viſcerum inflammatæ, neutiquam internæ. In ventriculo haud longe a pyloro foramen calloſum lacerum. Inter duram meningem & piam copia liquoris luteoli & in ventriculis liquor luteolus. Hydropicæ hepar paſſim ſcirrhoſum, ſic pulmones. In perepneumonia pulmo ſanguine farctus, bilis parum & aqueæ. In phthiſico pulmones pure pleni ulceroſi. Iterum peripneumonico pulmo totus purulentus. In empyico & nunc hydropico in pectore pus ſubputridum, pulmo alter exeſus. Hepar ſcirrhoſum. In hydropico pure plenum abdomen quod per foramen diaphragmatis deſcenderat ex pulmonis ſiniſtri aperta vomica. In pleuro-peripneumonico pulmo alter totus tuberculoſus. Vermiculi copioſi acarorum ſimiles in lotio. Sanguis inde per alvum dejectus partim floridus, partim grumoſus, frigus extremitatum, mors. Inteſtina ſphacelata, in meſenterio ingens abſceſſus.

Ann. VII. Berolin. 1720. 8. Iterum hiſtoriæ morborum in hoſpitibus fontis ſoterii Freyenwaldenſis. Ad ulcera utilis caryophyllata. Arthriticis tophoſis hae aquæ nocuerunt. Ad calculum pellendum ſabina. Inciſiones corporum morboſorum. Perpetuus vomitus ex ſphacelo ventriculi. Ex vaſe pericardii rupto mors ſubita. In febre continua ſcirrhus ductum pancreaticum obturans. Glandulæ omenti ſcirrhoſæ. Maniacorum inciſiones. Sanguis in omnibus pauciſſimus aut nullus. Lympha inter meninges effuſa.

Ann. VIII. Berol. 1721. 8. Cadaverum ægrotorum inciſiones. In ſubito

 mortua

mortua sanguis longe lateque sub cuticula effusus, in tergo etiam in brachio, hydrops pericardii, in diaphragmate magna adipis copia. Asthma peripneumonicum, pulmone altero consumto, altero atro sanguine suffuso. Tabido pus saniosum inter musculos abdominis. Mors inopinata ex uteri enormi mole. Alia ex aorta arteria intra pericardium rupta. Fasti emortuales. Longævi ultra 90 annos, quorum plurimi ruricolæ & operarii. Malum hypochondriacum fere solis clysteribus sanatum.

Ann IX. Berol. 1721. 8. Morbi epidemici Berolinenses anni 1720. Vix memorabiles aliqui morbi grassati sunt. Febres intermittentes feliciter curabat salibus mediis, hypecacuanha. In peripneumonia Arnicæ vires. Catarrhales morbos laxantia solvebant, aut diaphoretica, venæsectio constanter nocebat. Berolini febres petechiales junio læviores fuerunt. Fasti emortuales Berolinenses, febres acutæ interimerunt 294, phthisis 412, convulsiones 423. Inter milites ægroti 567. Incisiones corporum morbosorum. In lethargo squama ossea per duram meningem. In homine frigore enecato tamen sanguis in corde coagulatus. Dysenteria funesta. Cristæ carneæ de intestinorum crassorum facie interna efflorescentes. Iterum contra HOFMANNUM de morbo LICHTSCHEIDII.

Ann. X. Berol. 1722. 8. De pectoris hydrope integer tractatus. Duæ sunt historiæ morbi conjuncti cum rejectione lymphæ putridæ de ore & cum polypis cordis. Signa morbi pathognomonica, quale est ebullitionis in pectore sensus, qui excreationem præcedit. In medicamentis parum esse præsidii. Fuse de resorbtione aquæ in pulmones ut possit per asperam arteriam exscreari. Pulsum intermittentem de signis morbi removet, qui ad polypum potius pertinet. Mallet febrem continuam admittere & paralysin. Inde nata orthopnœa; Arnica sputum sanguine tigit. Totus est in lenibus purgantibus, rejectis diureticis & diaphoreticis. Duæ Academiæ Saxoniæ probant usum mercurii sublimati internum. (ad grana duo pro dosi! BR.) Vena pulmonalis intra pericardium rupta cum hydrope pericardii. Arnicæ vires ad omnes obstructiones, sanguinis stases, adque hæmorrhagias internas. Epistola CORNEL. BONTEKOR qua inmensæ laudes Theæ inpertiuntur.

Tom II. *Ann.* I. Berol. 1723. 8. Fusior vita LEONHARDI THURNEISEN. Mirifica ejus itinera, quorum si media pars vera est, jam inter maximos peregrinatores locum meretur. Historia morborum qui Berolini a. 1721 grassati sunt. De febribus conqueritur, quas datus cortex peruvianus corruperit. Petechiales venæsectionem non ferebant, ejusmodi febris rarum exemplum circa diem criticum in melius conversæ. Cum embryone abortivo multæ molæ egestæ. Ex translatis hæmorrhoidibus mictus cruentus. Ad dolores rheumaticos emplastrum saponatum BARB. proficuum. Fasti emortuales inter 1932 mortes

mortes in convulſionibus 450, a phthiſi 366, a variolis 229, ab apoplexia 208, a febribus acutis 202, ſpina bifida.

Ann. II. Berol. 1723. 8. De variolarum inoculatione. Inde non caveri veras variolas quare reputat per inoculationem a metu ſecundæ infectionis non liberari. Pueros adultis feliciores evenire, quod animus nunc magis vacet, depurandæ ſanguinis maſſæ aliunde inquinatæ. Methodus curandarum variolarum GUNDELSHEIMERI. Tartarum dat emeticum cum manna & ſpiritu theriacali, repetita doſi. Laudat cum STAHLIO cumque STAHLII ſecta venæſectionem, opiata & purgantia rejicit. Inventum deberi SYLVIO & potiſſimum MENKIO. Sectiones legales. Maniacus inciſus. Ad hypercatharſin Arnica efficax. Tabido ex dextro cordis thalamo intus efflorescentes carunculæ. In puella tabida glandulæ lymphaticæ fuere induratæ, ſebo infarctæ, de tabida puella lumbricus latus, pancreas ſcirrhoſum, vena porta congrumato ſanguine farcta. Plurima in cerebro aqua. De peſte polonica, febrem fuiſſe hungaricam.

Ann. III. Berol. 1724. 8. Communicata cum auctore morborum Berolinenſium anni 1722. hiſtoria, noſter enim interea in oppidum Wrizen ſe contulit. Variolæ funeſtæ, ſic morbilli in quibus alvus ſalutariter ſolvebatur. Eryſipelata per frigidorum uſum in anginam funeſtam exacerbabantur. Variolæ cum petechiis conjunctæ ſemper funeſtæ. Metaſtaſis morbillorum in os ut ſtomacacem facerent, tum ad inteſtina eventu ſalutari. In gibboſis hydrops pectoris. Sulfur antimonii poſt auratum cadens ſpecificum in catarrho ſuffocativo. Epidemici morbi nulli. Faſti emortuales. In 2224 mortuis, ex convulſionibus 573, ex phthiſi perierunt 239, ex variolis 231, ex apoplexia 131. Morbi chronici quam acuti plures interimunt & plures infantes moriuntur. Inciſiones corporum. Ventriculus in ſubmerſo aqua vacuus. Tuba Fallopiana ovario adnata. Ad ſubmerſos & ſtrangulatos vivificandos excutia ventriculi. In maniaco multa aqua cerebri & ejus viſceris partes ſcirrhoſæ. In tabido hepar magnum, ſcirrhoſum, in glandula inguinali tumor cancroſus. Hydrops purulentus, inteſtinum & peritonæum ruptum. A ſteatomate rectum inteſtinum comprimente flatuum vis & cholera.

THEODORI VALENTINI KRAMER Diſſ. *de veſicatoriorum in tenera etiam ætate ſalutari uſu*, eſt in variolis in revocandis puſtulis quæ retrocedunt. Die 7. 9 & 11. feliciter admiſſa ſunt, adjecta duo exempla.

Ann. IV. Berol. 1724. 8. *. Pro motu antiperiſtaltico contra HAGUENOTUM. De volvulo inteſtini ab enormi polypo compreſſo, ut extrahi non potuerit. Volvulus & hernia. Calculi biliarii. Chordapſi exempla funeſta. Idem poſt icterum & colicas calculoſas. Flatus chordapſum facientes, clyſtere tabacino diſpulſi. Herniæ ventriculi exempla. In volvuloſo ventriculus per diaphrag-

diaphragmatis amplum foramen in pectus adscenderat, idem inflammatus & ipsa intestina pariter inflammata plena putrida atra pulte, qualem ægrota vomuerat.

GEORGII CLACII Medici Hannoverani relatio de eo qui pluscula fragmenta lignea devoraverat. Ejus observatio quartanæ absque cortice peruviano curatæ. Volvulus solutus hirudinibus admotis, cum natura motus hæmorrhoidales molita esset. Sulfuris aurati utilitas in morbis acutis asthmate spasmodico, variolis. Nervina in atrophia hectica.

Ann. V. Berol. 1725. 8. *. In STENZELIUM & ejus occasione in mechanicos medicos ipsum in RUYSCHIUM invectiones. GOHL in aorta polypos dari negabat, STENZELIUS adfirmabat. Morbi Berolinenses anni 1723. Febres erysipelaceæ anginosæ. Paroticæ sanguinis missionem rejiciebant, sic catarrhales quas spontaneæ diarrhææ solvebant. Asthma hypochondriacum corporis exercitatione sanatum. Febrem purpuratam puerperarum pessimam tribuit refrigerio admisso. Tertianæ febres epidemicæ cum vomitu conjunctæ. Decocto BEHRENSII podagram cum opio retropulsam restituit, quo etiam tophaceam materiam in digitis expellit. Fasti emortuales. Gallos frequentius tabes enecat. Phthisis omnium morborum funestissimus occidit 261 ex 2166, plures convulsio 563 variolæ 175. Judæorum pueri verminosi, ut non multum ab allio expectes. In atrophica puella cerebrum aqua plenum, pia mater abscedens, glandulæ variæ scirrhosæ, sic unus musculus psoas. Funestus post febrem quartanam fluxus hepaticus.

Ann. VI. Berol. 1726. 8. *. De aquis Freyenwaldensibus martiatis, margaceis tophoceisque, intus easdem convenire oculorum morbis. Superata iis (sed vesicatoriis conjunctis) amaurosis, sanata sed cum laxata sæpius alvo lenta ophthalmia. Morbi in quibus nihil valeant, ut paralysis. Morborum hystericorum duæ fideles ut videtur historiæ: Ventriculi atonia vomitoriis tractata in siderationem intestini exeuns. De morbo spasmodico ex usu secalis rubiginosi. Incisiones cadaverum. Cui datus esset albus helleborus, mors cum singultu, infarctus pulmo & uterus sanguine plenus. Ex suppressis mensibus funesta in pulmones congestio. Dato in pedis ulcere mercurio, salivatio mota, inflammatæ fauces, sphacelus & mors.

Ann. VII. Berol. 1727. 8. Ad fastos emortuales. Ex 2358. exstinctis convulsiones 685. absumserant, præter dentitionis funera, phthisis 358. Variolæ tamen 179. Infantes pro apoplecticis relatos vere ex epilepsia necari, exemplum quod usui salis volatilis oleosi tribuit. Aliud exemplum apoplexiæ funestæ ab hæmorrhoidibus vesicæ ad caput regressis. Convicium facit inoculationi, negat unum quemque inde præservari. Ad rachitidem, quæ non rarissime mortem infert, balnea. Morbi epidemici Berolinenses anni 1724. Tertianarum febrium vernalium sanationem hæmorrhoidibus erumpentibus tribuit. Cum febribus

febribus catarrhalibus convulsiones. Icterus febrem solvens in qua dolor in dextro hypochondrio sederat. A gonorrhoea cum vena secta fuisset tabes. Iterum in podagra ad intestina retrograda felix usus medicamenti D. BEHRENS. Diarrhææ puerperarum non debent sisti. Junio M. valde æstuoso plurimæ mortes, hiems benignior. Ex stimulantium usu vas in abdomine ruptum, sanguis funesto eventu per alvum decedens. Morbus puerperæ epilepticus intra sex horas funestus. LUDOVICUM R. Hispaniæ ex variolis exstinctum cum ter & ipso demum die 14 morbi vena secta fuisset.

Ann. VIII. Berol. 1728. 8. *. Hydrops pectoris, inde asthma, aorta arteria passim ossea. Vis urinam & sudorem movens infusi theæformis Chelidonii majoris ad podagram efficax. In maniaco hydatides cerebri. Umbilicus in partu ruptus, inde ulcus, per quod menses manarent, tamen sanatum cum hæmorrhoides supervenirent. Crines plicæ polonicæ per alvum descendentes. In maniaca ovarium pilis refertum. Dolores diuturni in artubus dudum amputatis percepti. Cholera, inflammatio & sanguis in ventriculum effusus.

Ann. IX. Berol. 1729. 8. *. HELVICI DIETERICI vita a BURGGRAVIO suppeditata. Iterum acerbe in STENZELIUM & mechanicos. Ex repulso erysipelate oedema pedum. Ab arthritide per manus pedesque oedematosos fluens aqua. Dysenteria epidemica in qua adstringentia nocebant. Hypecacuanha, rheo & cascarilla curabilis. Incisiones trium hominum sub aquis suffocatorum, in omnibus aqua in ventriculo. Ex non ligato umbilico funesta hæmorrhagia.

Ann. X. Berol. 1730. 8. Morbi Berolinenses anni 1725. Febres urentes cum inflammatione faucium. Maculæ purpureæ volaticæ innocuæ. Magnesiam in variolis & morbillis inflammationem faucium sistere, quod ægre fidem inveniet. Infans lac ira matris vitiatum sugens periit convulsus, dato auro fulminante. Critici indicii depositiones ad labia in febribus intermittentibus aliisque. Scirrhus viscerum in puero rheumatico. Gangræna intestinorum a morbillis malignis expulsis. Ab exundatione Viadri febres intermittentes, militarium adfines & sæviores variolæ. Mola post fetum decedens. Sternutatio periodica molesta, expugnata sacculis aromaticis vertici capitis impositis. Icterus pruriens cum vomitu amarorum, denique sanatus. Purpureus pueri nuper nati color funesti indicii cum aphthis oris. Aquæ selteranæ in hecticis febribus. Ad fastos emortuales. Tabes viris quam feminis funestior. Hydrops plures feminas necat. Scrutinium senum, minor numerus.

Dec. III. *Ann.* I. Berol. 1731. 8. *. A terrore conspectu epilepticæ convulsiones, in puella sex annorum, responsum ordinis Leidensis & BOERHAAVII, purganda alvus (mercurio dulci ad gr. X. radice Jalappæ, Scammonio ana. gr. V. Trochiscis Alhandal gr. II. & Vitr. martis gr. I. pro dosi I.), sub vesperam laudani (exigua) dosis sumenda tunc vinum medicatum. Post balnei (Freyen-

(Freyenwaldensis) usum sensim convaluit. Ante partum exortæ convulsiones funestæ & interim fetus sanus editus. Motus convulsivos arbitrarios esse. Erysimum ad scirrhos cancrosos per exempla. Pila plumbea post triginta annorum moram ex tibiæ ulcere exemta. A carbonum fumo suffocatio.

Ej. *Compendium oder kurze Einleitung zur praxi chirurgica cum præfatione* Jac. Trew *von den Eigenschaften eines guten Chirurgi.* Nurnberg 1736. 8. Ad longissimum caput mihi permittendum seduxit me analogia cum diariis quorum singulas observationes ubique sigillatim recensui.

§. DCCCCLXX. Diaria ad a. 1699.

Philos. Trans. Nr. 237. Georg (non Guilh.) Dampier. De stella terrestri s. lichene cinereo ad morsum canis rabidi utilis qui etiam a Meadio in suum specificum medicamentum receptus fuit.

Ib. quæ concipit & peperit cum vagina uteri clausa esset.

Nr. 238. Hans Sloane de hypecacuanha ejusque ad dysenteriam aliosque alvi fluxus efficacia, a Helvetio.

Ej. De vi venenata Oenanthes succo viroso.

Nr. 242. Jac. Newton venenata vis Glaucii lutei.

Nr. 243. De femina ex abscessu supra os pubis fetus ossa reddente.

Ib. Falsum est tithymalum etiam gestatum alvum movere.

Nr. 245. Aaron Goodyear de morte angli a serpente non procul Aleppo demorsi. Tumuit, tumore caput & humeros adtingente, expiravit.

Nr. 247. Bonaveri de angina a calculo salivali nata.

Memoir. de l'Academie avant. 1699. Carli. Auricula dextra enormis, sesquilibram sanguinis continens, oblinita ossea materie dura, cum difficili spiritu & palpitatione cordis.

In *Journal des scavant.* D. de Mailles de tumore epigastrii, demum abscedente, exierunt hydatides numerosissimæ, variæ magnitudinis, ad ignem coagulabiles.

Hoc anno nova societas doctorum virorum coivit, quæ *nova literaria maris balthici & septemtrionis edere suscepit.* Lubecæ 4. Librorum atque disputationum sunt judicia & sententiæ doctorum virorum & adnotationes. Intercedunt & medica.

§. DCCCCLXXI.

§. DCCCCLXXI. J. BAPTISTA, JOHANNES FANTONUS.

J. BAPTISTA pater, medicus Taurinensis.

EJ. *Observationes anatomico medicæ selectiores*, prodierunt filii cura excusæ. Turin 1699. 12. *. Minime inutiles clinici medici adnotationes 31. Cum aneurysmate arteriæ supra iliacæ, sanguis inter tunicas mesenterii & circa renes ex vasis effusus. Febris hectica, mors, tunica exterior coli transversi purulento humore infarcta, tumor inter membranas carnosus, fibrosus, qui cavum intestini arctabat. In febre cerebrum flavo humore tinctum, gelatina circa nervorum conjugationes, humor aqueus consumtus. In peripneumonia pus cum aqua pericardii mixtum, cor adrosum. Virgo vestalis epilepsia interemta, nihil vitiatum in encephalo præter cranii miram crassitiem. Spiritus difficilis, dolor fixus, pulmo inflammatus, ejus pars scirrhosa. A lapsu depressio calvariæ erysipelas capitis, cerebellum corruptum, neque febris neque delirium fuere, alvus stricta. Vomitus a tumore carnoso fibroso intra coli tunicas. Phrenitis funesta, diaphragma inflammatum, lien maximus, ejus membrana crassa, cartilaginea, ossea, vasa cerebri cruore plena. Hydatides in cordis superficie, liquore concrescibili plenæ, vesicula fellis maxima, inque ea pariter gelatina, cysticus ductus callosus. Inappetentia, vomitus, tumor sub ventriculo, tabes. Pylorus & duodenum sexies majora cartilaginea. Pulmo compactus quasi carnosus, spiritus difficilis. Pus in pericardio, cor extus corruptum, pleura corrupta, cum febris præcessisset, neque doloris tamen ulla fiat mentio. Vesicula fellis flatu inter tunicas expansas distenta, annulus Glissonii fibrosus, in ostio ductus cystici. Infanti per medicamenta volatilia medulla encephali durissima facta. Ventriculus in juvene in thoracem per ruptum diaphragma adscenderat. Hepar mole auctum œsophagum compressit. Virgo semidelira, querula, oculis scintillantibus plurima in ventriculis cerebri aqua, cerebrum supra nervos opticos corruptum. Dolor pectoris, sputum cruentum, pulmo maxime inflammatus. In corde abscessus pure plenus. In auricula dextra polypi, eadem varicosa.

Utilibus adnotationibus filius JOHANNES per multos annos archiater Sardinicus, vulgavit scholia ætiologica & theses suas inaugurales.

Recudi fecit Venet. 1713. 4. *. auxit sex adnotationibus. Sanguis a vulnere in cavum abdominis effusus, incorruptus. Bilis vesicula inanis. Pulmo & lien in liquorem dissoluti. Pia mater crassissima duræ similis. Serum in pectore & abdomine purulentum, intestina adrosa.

In Opusculis medicis & physiologicis. Genua 1738. 4. Collectæ extant epistolæ ad MANGETUM in quibus aliquæ medici sunt argumenti. Tumor hypochondrii, ichor putridus ex vagina manans, macies, corpus extractum lienis simile,

ſimile, inde ſanitas, ſed eadem femina demum extincta nullus lien repertus. A lapſu poſt aliquot demum menſes ſenſus aboliti, mors. Poſt nauſeam & cibos paulo uberiores rejectos, ventriculus minimus cum quatuor prominentiis cum œſophago cartilagineo contracto. Sic ventriculus & pylorus. Poſt febrem acutam inteſtina in unum corpus per tunicam externam conglobata. In dyſenteria duo ampla ulcera inteſtini coli. In alio tumor de filo ex membrana interna inteſtini pendulus, libræ pondere. Cephalæa, ſopor, convulſio, mors, tumor durus corpori calloſo imminens. Fetus ex ulcere prope umbilicum eductus cum multa ſanie. Tumor colli exulceratus, in quem œſophagus patebat, ut ex tumore deglutita exirent, tabe conſumtus eſt. Super vaſa renalia cavæ venæ duo corpora fere oſſea adhærentia, eo loco vena ipſa rupta, aorta arteria & ipſa calloſa. Tabes; pulmo parvus, durus, cartilagineus. Raucitas cum primus annulus aſperæ arteriæ præcraſſus eſſet. Sopor, alteri nervo optico globus fibroſus adhærebat. Cum perpetuus in faucibus ardor perceptus fuiſſet, epiglottis eroſa, larynx ulceroſus, peranguſtus. Tumor enormis meſenterii glanduloſus, ſero in ſuis ſinubus farctus, pancreas cartilagineum, hepar grande farctum acinis. In varice venæ ſpermaticæ duæ, calculi. Aſthma a thymo male aucto pulmonem comprimente.

Id. *De aquis Gratianis quæ vulgo dicuntur Aix en Savoye.* Ad medicinam utique pertinet.

De aquis Maurianenſibus, S. GENEVÆ STATIELLÆ & VALDERIANIS dicuntur in phyſicis.

EJ. *Commentarius de quibuſdam aquis medicatis & hiſtorica diſſertatio de febribus continuis.* Turin 1747. 8. Deſcribit aquas Viandinenſes prope Vinglio, invenit in libra grana 96. ſalis marini tum ſulfuris. *Thermæ Auguſtanæ Victoriæ* acidulæ fontes cum alcalino ſale in ſedimento & acore, nam ſuccum heliotropii rubrum tingit. *Margaritæ* ſubacida hinc ſuccum heliotropii rubro colore tingit. Eadem ſervata, poſtquam acorem exhalavit alcali ſuo fixo ſyr. violarum tingit viridi colore. *Angionenſis* ad lacum Lemannum aliquid ferri habet & in ſedimento alcali terreſtre.

Pars poſterior L

Diſſert. continuata de antiquitate & progreſſu febrium miliarium. Turin 1747. 8. recuſa eſt 1763. 8. Venerabilis nunc ſenex agit de morbis novis, de angina maligna, quæ ex Hiſpania ſe in Europam auſtralem diffuderit, cam ARETÆUS deſcripſit. Febris ſcarlatina a Quaſſalia non differt. Petechias ſeculo XV. habet JACOBUS de PARTIBUS. Turin. 1453. Variolæ ſpuriæ apud INGRASSIAM reperiuntur. Miliares (*Frieſel*) in loco Hippocratis, quem locum VALLESIUS ad petechias, tranſtulit. Purpuram rubram puerperis cum periculo conjunctam

conjunctam FORESTUS vidit, cum morbum BOERHAAVIUS vinculo ſuſtentatorio cauſari perſuadebatur neque in Belgio reperiri. Albam veram miliarem febrem (*Frieſel*) a Riverio a. 1630. animadverſam eſſe; a. 1714. FANTONUM Turini hoc malum vidiſſe in illuſtribus potiſſimum puerperis.

Novum ſpecimen obſervationum de ortu febris miliaris Niceæ 1762. 8. *. cum priori opuſculo. Morbi hiſtoria, urinam fere turbidam ſero lactis ſimilem eſſe, de morbi differentiis. *Frieſel* ab uſu infelici hydrargyri ſublimati. Sæpe ſanguinem coactum reperiri. Rubras etiam puſtulas occidere. Quo plures puſtulæ erumpunt eo majus eſt periculum, nigræ contumaces. Sudor bonum ſemper eſt ſignum. Neque urinæ abundantiam vitium fuiſſe. Inquietudo & vehementia in ægroti actionibus fere funeſta ſigna ſunt. Male coffeam accuſari. In graviditate jam morbi initia primaque ſeminia conſpici. In cadavere putredinis ſigna & emphyſemata. Venam tamen ſecat neque diætam ſtrictiſſimam imponit, ne jure quidem carnium excluſo, neque vino. Acida admittit, ſed ex vegetabili regno. Veſicatoriis utitur quæ ſubinde novis inpoſitis repetit. Eſſe ubi proficiat igne ipſo veſicas trahere.

§. DCCCCLXXII. ANTONIUS DEIDIER.

Profeſſor & clinicus monſpelienſis. Fermentationibus deditus.

EJ. *Phyſiologia tribus diſſertationibus comprehenſa.* Monſpel. 1699. prodierat, recuſa nunc cum propugnaretur a C. WYSS & J. B. CHOMEL Monſp. 1708. *. phyſici quidem magis argumenti eſt, ſales tamen acidos, alcalinos, medios & aliqua principia in ſelectu ad medicinam deſcribit, temperamenta inde negat conſtitui.

Experiences ſur la bile & les cadavres des peſtiferes faites par M. D. accompgnées des lettres de M. DEIDIER *& de* MONTRESSE *& de* SCHEUCHZER. Zurch 1722. & in collectione de peſte quam Ill. SENAC edidit. Paris 1744. Acidam eſſe peſtis naturam atque ſanguinem ex ejus culpa coagulari. Hominum a peſte enecatorum bilem in canum venam injecit, qui coacto inde ſanguine interierunt, Sic etiam canum peſte ab hominum bile infectorum bilis alios canes eodem truculento malo infecit. A. DEIDIER in epiſtola ad MONTRESSE monet aceti vim prophylacticam non adeo efficacem in ſuis adnotationibus aparuiſſe. Sanguinem in peſte peremtis utique cogi. Neque inunctionis mercurialis ullos fuiſſe malos effectus. Non valde ſe credere malum advectum eſſe, poſſe effectum eſſe anni æſtatis anomalæ.

EJ. *Chymie raiſonnée où l'on tache de decouvrir la nature & la manière d'agir des remedes chymiques les plus en uſage en medecine & en chirurgie.* Lyon 1715. 12. ELOY. BR.

EJ. *Institutiones medicinæ theoreticæ.* Monspel. 1716. 12. Paris 1731. 12. Neapol. 1748. 8. *gallica vers.* Paris 1735. 12. *. In parte altera s. pathologica generalia aliqua tradit, morborumque capitis & pectoris breves descriptiones. Temperamenta esse a gradu cohæsionis partium fluidarum ad solida. Crises nullas reperiri. Epilepsiam a dilatatione vasorum derivat. Vasa lymphatica conspicua in manu & in hepate. Vomitus a scirrho pancreatis. Epilepticos aliquos incidit, ut causam certam mali detegeret.

EJ. *Tr. des tumeurs contre nature.* Theses fuerunt a. 1711. propositæ excusæ a. 1719. Paris 1738. 12. quæ editio sexta est, aucta quidem & mutata ut comparando vidi, adspersis propriis de cancro adnotationibus, quem in naso arsenicali medicamento composito curasse repetit. Inter tumores etiam variolas numerat, de quibus jam a. 1709. disputaverat. Verum esse erysipelas. Variolis defunctos tamen si cum hominibus variolis infectis cubuerint, secundo aliquas pustulas pati. Venæsectionem nocere. Sub finem consultationibus addit incisiones cadaverum morbosorum. Inter eas induratio bronchiorum, arteriæ coronariæ. Membranæ post depositam cataractam in oculo detectio, quæ interna esset membrana atra, lens vero crystallina evanuerat. Catalepsis cum epilepsia conjuncta.

Adjuncta *Diss. academique sur la maladie contagieuse de Marseille.* In ea contendit noster pestem per contagium quidem non vero per vapores contagiosos inficere, conclavia clausa nihil a peste passa, quæ tamen pestem vix potuerint excludere. Contra tabum pestilens, sanguini infusum utique pestem communicasse.

EJ. *Diss. de arthritide.* Monsp. 1726. 8. ELOY BR.

EJ. *Deux dissertations medicinales & chirurgicales, l'une sur la maladie venerienne & sur une methode particuliere de les traiter par les frictions, l'autre de la nature & de la curation des tumeurs,* latine conjunctim prodierunt 1723. *gall. vers.* Paris 1725. 12.

Tractatus de lue venerea jam a. 1713. Monspel. tamquam theses academicæ propositus fuerat & recusus 1716. Romæ 1722. London 1723. Venereum malum a vermibus esse quos oportet hydrargyro pessumdare, adeoque non salivæ fluentum ægros sanare, sed vermium internecio. Quoties ægri aut debiles sunt, aut ossa carie erosa habent, toties noster frictiones interrumpit.

EJ. *Consultations & observations medicinales.* Paris 1758. 12. 3 vol. *. Morbi historiæ, remedia quæ commendantur, eventus vix unquam. Morbi fere chronici & ad eos diæta & curatio. Lac ubi oportet acrimoniam temperare, chalybs ubi roborandum est, etiam ubi aperiendum & hydrargyri lenta frictio sunt fere quæ noster laudat. Porro plurimæ curationes initium ducunt a rheo

rheo & clysteribus finemque faciunt aquis mineralibus. Venæ sectionem nocere, hoc etiam esse in plurimis purgantibus. Propria fere viro medicamenta sunt paliuri semina tamquam diureticum medicamentum, cynomorii decoctum ad tertianas, ad ulcera venerea urethræ, camphorata ad asthma, & interceptam frictionem mercurialem solam mala venerea superare. Exemplum venereæ luis diu ignoratæ, eo in difficili casu lactis usus & interrupta frictio per quinque menses continuata bonæ frugi fuerunt. Anglos siphiliticos passim Monspelii sanari. Satyriasis absque priapismo exemplum. Feminas venerea lue infectas malum in liberos transmittere si interim conceperint, aliquam cum amisso sensu noster jusculis sanguinem depurantibus, decocto lignorum composito demum mercuriali unguento sanavit, suberat antiqua venerea lues. Diabetem adgreditur adstringentibus. In hypochondriaco malo dabat opium. Harum consultationum aliquæ exstant *in Tr. des tumeurs*.

Sic in T. II. cujus 80 sunt consultationes a vermibus bulimos, ad eum crudus hydrargyrus. In struma emplastrum diabotanum, ad peripneumoniam epidemicam venæsectio tredecies repetita. Ad phthisin lac, carnem testudinis ad hæmoptysin. Minus periculum esse si causa morbi in retentis mensibus fuerit. In suppressis lochiis radicum arundinis decoctum, emulsiones, purgantia. Frequens esse ulcus ventriculi cum perpetuo vomitu, id malum esse a rupto tumore, neque adeo periculosum videri, succo hic utitur cateschu. Repetita & uberiore paracentesi lienis molem in hydropico dimidio diminutam esse. An debere cum mercuriali frictione balnea conjungi. Convolvulus tusus ad fungum in genu. In scrofulis apertis unguentum ex hydrargyro. Virgines arsenico intoxicatæ cujus effectus per annos superfuit.

Tom. III. primum consultationes continet 6 quarum plurimæ extant *in Tr. des tumeurs*. Urinæ & seminis per anum decessus, scorbutum fuisse non, ut quidem putabatur, venereum duorum conjugum malum. Ita in aliis 24 observ. multæ repetuntur ex *Tr. des tumeurs*. Lactis usu cum fungo medullari tibiæ phthisin & diarrhæam feliciter cessasse. Osseæ squamæ hydatidibus mistæ in hepate. Quæ feminæ sublimatum hydrargyrum deglutiverant servantur rheo & lacte. Qui 20 grana auri fulgurantis absque malo sumserit. Cellulosam telam subcutaneam in ossa versam videtur ex hypothesi natam esse.

Sequitur fasciculus librorum ad pestis historiam pertinentium, cui noster Massiliæ interfuit. Epistolæ a SCHEUCHZERO editæ & supra anno 1725. dictæ hic gallica versio. Redeunt etiam in SENACI collectione etsi hic dicitur primum nunc prodire.

FJ. *Matiere medicale ou l'on traité des medicaments simples, ensuite des medicaments composés & artificiels*. Paris 1738. 8.

In collectione *Consultations choisies de plusieurs medecins de Montpelier*. Paris 1748. 12. ex iis multæ sunt ANTONII nostri sed de eo opere quo medicina monspeliaca cognoscitur, proprio loco dici oportet.

§. DCCCCLXXIII.

HENRICUS COHAUSEN Medicus Westphalus, quem distinguere oportet a HENRICO JOSEPHO & a VALENTINO HENRICO EUGENIO COHAUSEN.

Nostri varia sunt medici etiam physici & satyrici argumenti.

EJ. *De vita humana theoretice & practice per pharmaca purganda*. Coosfeld 1699.

EJ. *Neu eingerichtete medicinische Theetafel*. Osnabr. 1716. 8. Belgice Amsterdam 1719. 8. a VALENTINO KRUITMAN recusa & aucta a CHRIST. HELWIG. Lemgo 1728. 8. *. Mallem autem priorem habere nam vix datur liquide indicare quæ sint COHAUSENII quæ alter adjecerit. Collectanea primo de Thea vera. Deinde Thea spuria Cassiæ. Inde Coffea & Asiæ potus ut ex amygdalis aliis amaris aliis dulcibus, cujus vis stomachica laudatur ut etiam arthriticos dolores sopiat. Sic Chocolata cujus largissimam dosin præscribit ad 16 usque cyathos. Vinum varii generis. Vini spiritus aut alii potus spirituosi congeneres. Cerevisiæ variæ. Lac & cura ut vocant lactea. Nicotiana, varia. Inde Theæ secundaneæ ex variis herbis sumtæ eæque fusissimæ secundum morbos, ut sit curatio morborum quæ per infusa quæcunque obtineri potest. Hic collectæ plantæ sunt Veronica quam Betonicam facit, Stœchas, Ocymum, cujus usu adfirmat etiam maniacos restitutos fuisse, Salvia. Tatetur tamen multo usu Theæ se sibi nocuisse, appetitum delevisse & accivisse hemicraniam novum genus mali hypochondriaci ut cortice peruviano necesse duxerit sibi subvenire. Tunc longo ordine Theæ catarrhales, pectorales, bechicæ, asthmaticæ, phthisicæ & ex ordine per omnes morbos. Collectaneis usus est, amicorum relationibus, propriis adnotatis. Caffeam Chocolatam & reliqua HELWIGIUS addidit.

EJ. *Gesundbrunnen bey* Coosfeld 1713. 8.

EJ *Diss. physico medico moralis de pica nasi*. Amsterdam 1716. 8. *germanice vom Misbrauch des Schnupftabacks*. Leipz. 1720. 8.

EJ. *Raptus extaticus s. satyra nova in medicorum tabaci sternutatorii abusum*. Amsterdam. 1726.

EJ. *Helmontius exstaticus s. visa medicaminum potestas ab Helmontio somniante recensa a vigilante* J. H. COH. Amsterd. 1731. 8. Animadversiones in Helmontium.

EJ.

Ej. *Archæus febrium faber & medicus.* Amsterd. 1731. 8. Pro corticis peruviani usu.

Ej. *Lucina Ruyschiana.* Amsterd. 1731. 8. in anatomicis dicta est, belgice reddita. ib. 1731. 8.

Ej. Hermippus *redivivus s. exercitatio de methodo rara ad* CXV. *annos proroganda senectutis per anhelitum puellarum ex veterum monumentis depromta.* Francof 1742. 8. Cippo quidem spurio laborem superstruxit, interea de utilitate agit inhalationum salubrium.

Ej. *Trost der Podagristen.* Francf. 1745. 8.

Ej. *Medulla medicinæ enucleata.* contra medicastrum quemdam.

Ej. & Jodoci Hermann Nunningii Commercii *litterarii dissertationes epistolicæ editæ* a. S. E. E. Cohausen. Francof. 1746 8. *. & Tom. II. ib. 1750 8. *. In primo Tomo catalogus operum Cohausenii uberior continetur ut de iis ex hac recensione non male judices. In altero huc revoces Epistolam VI. de pluvia sanguinea VII. de panis grossulani Westphalorum salubritate, in quo pultem, lac, vinum & cerevisiam patriam defendit.

§. DCCCCLXXIV. Johannes Freind.

Vir doctus medicus aliquamdiu castrensis inde regius, carceri mancipatus ob suspicionem parum certæ fidei Reginæ præstitæ, intercedente amico Meadio liber exiit, mechanicus medicus, sed tamen clinicus, eloquens & literatus, qui etiam Demosthenis & Aeschinis orationes edidit.

Ej. *Descriptio hydrocephali cum mensuris.* Cranium molle cum exigua particula ossea, nulla sutura clausa, aqua inter duas meninges & in ventriculis ad enorme 5 quartorum (lib. 10.) pondus. Gyri deleti, pia mater plena distensa, nullæ corporis striati striæ, cerebellum firmum, cerebrum sanum, nervi boni, vertebralis arteria amplior. Infans vix erat 30 menses natus & sanus, sed impotens, olfactu obtuso, cujus sensus præprimis nervus tenuis esset. In Philos. Transact. nr. 256 a 1699.

Ej. *Emmenologia in qua fluxus menstrui phænomena, vitia cum curandi methodo ad rationes mechanicas rediguntur.* Oxon. 1703. 8. Amsterdam 1726. 8. Menstruum fluorem esse a plethora, supprimi vel a lentore sanguinis vel a vasorum uteri nimia resistentia, hinc adtenuantia medicamenta, inde quæ vasa emolliunt sanguinis impetum augent. Exempla harum indicationum pro curationibus. Menses nimii sunt a contrariis causis, vasorum laxitate, humorum nimis fluxili natura, quare a medico densandus sanguis, vasorum augendus tonus. Adstringentium

gentium medicamentorum in vivorum animalium venas injectorum phænomena & sanguinis inde coagulatio. Ab emmenagogis injectis sanguinis dissolutio. Similes effectus eorundem medicamentorum ad sanguinem aut ad serum admistorum. De modo agendi opii, hydrargyri, chalybis, ad sanguinis adtenuationem omnes reduxit.

Hypothesi indulgens hecticas febres omnes ad vasorum laxitatem refert, venæsectionis usum adversus nimios menses rejicit, partium firmarum stimulationem negligit. Memorabile tamen neque exscriptum opusculum.

Ej. *Prælectiones chemicæ cum in Academia Oxoniensi de ea arte prælegeret.* 1709. Amstell. 1710. 8. Paris 1727. 12. cum emmenologia anglice. Lond. 1729. 8. ELOY BR. Pertinet ad eventuum chemicorum expositionem per causas mechanicas & physicas. Tabula rarefactionis variorum liquorum in dato calore. Tabula ponderum specificorum corporum etiam potissimum salium.

Ej. HIPPOCRATIS *de morbis popularibus* Liber I. & III. *cum novem de febribus commentariis.* Lond. 1716. alii 1717. 8. *. Amsterd. 1717. 8. *. Primum HIPPOCRATIS textus græcus & latinus, tum novem dissertationes quibus scripta auctoris de febribus exponuntur. In *præfatione* veterum diligentiam, subtili nuperiorum ingenio præfert, hypotheses explodit, SYDENHAMIUM tuetur ejusque morborum vivam picturam.

In *Commentario* I. de Hippocratis studio & stilo. Duos epidemicorum libros ita conjungit ut ad constitutiones libri I. descriptas duodecim priores ægroti libri I. & quatuordecim lib. III. pertineant. Ex HIPPOCRATE dein exponit crisium per quas natura se morbis judicaverit classes & vires, per sudores equidem, frequentius tamen per urinam.

Cur Hippocrates paucorum medicamentorum meminerit, de venæ sectione sileat. Febres Hippocraticas & easdem nostris esse & similia utrisque auxilia convenire. Non recte SYDENHAMIUM tot febrium species fecisse, quæ omnes iisdem auxiliis superantur per exempla. Commentatio docta de venæ jugularis sectione quam commendat & subtiliter disputat, ut cerebrum sanguine sublevet. Exempla felicis effectus subjicit. *Comment.* III. Sudorem sæpissime vitium esse neque debere in febribus cieri. IV. Emetica ad gentis morem vehementer laudat. V. Pleuritis quæ pleuræ sit inflammatio vere diversa est a peripneumonia, quæ pulmonis sit inflammatio. Pleuritis in abscessum versa facile pulmonem in consensum morbi trahit. Tussi & sputo nihil necessario cum pleuritide commune esse cum peripneumonia utique. In pleuritide nihil est cur velis sputa ciere & sufficere venæsectionem repetitam, in peripneumonia absque eis salutem esse nullam. VI. Ulcus vesicæ in anum patens. VII Fuse summam esse efficaciam medicamentorum purgantium in acutis quibuscumque etiam malignis & excretoriis, & post nonum etiam in confluentibus variolis & in capitis erysipelate, cujus morbi

morbi tabem diu expertus sum. De causis & ubertate excretionis alvinæ subtiliter. VIII. Diuretica a febrium curatione removet. IX. Vesicas trahentium medicamentorum in febribus laudes, inque aliis morbis, potissimum etiam cantharidum. Effectum non esse ab evacuatione seri, neque a stimulo, neque a revulsione, non satis hic sibi ipsi satisfaciet.

Ej. *De purgantibus in secunda variolarum confluentium febre epistola ad* MEAD. London 1719. 8. Amsterdam 1720. 8.

In priori opere hanc ægrotorum in periculosissimo eorum statu servandorum rationem laudaverat, in eam J. WOODWARD scripserat. Noster partim empirici nomine reversarium ridiculum dedit, sed hic etiam serio causas ostendit consilii. Novum non esse, dari a SYDENHAMIO, dari ab Arabibus & plura ex MESUE & RHAZEO etiam exempla adducta, se paulo maturius purgare neque aliter differre. Eo in statu venæsectionem a virium imbecillitate sæpe vetari, alvum pertinaciter strictam putridos vapores dare ad sanguinem, vesicatoria non sufficere. Quare sæpe etiam & optime nostram naturam se spontanea diarrhœa vindicare. Secundam febrem primum DIOMEDI amico innotuisse deinde SYDENHAMIO, hæc curandi ratio vulgo nunc recepta & a me utiliter adaptata, ut alternis diebus tamarindis cremore tartari alvum laxarem. Fatendum tamen est aliud gravius periculum superesse, cui purgatio non subveniat, peripneumoniam, quæ vulgatior mortis in variolis causa est.

Ej. *Oratio anniversaria* HARVEIANA. London 1720. Solitæ laudes HARVEII.

Ej. *Ad* MEADIUM *de quibusdam variolarum generibus epistola.* Variolas discretas posse & ipsas malignas esse, ab iis paralysis artuum inferiorum. Eædem perinde ut confluentes posse ad crystallinam classem pertinere. Variolæ verrucosæ funestæ, sanguine in cerebro congesto. Variolæ siliquosæ. Variolæ exitiales in quibus sanguis dissolutus per varia organa excretoria exit, inter eas casus in quo ipsæ pustulæ variolosæ diruptæ sanguineis striis percurrebantur.

Hoc opus auctor in carcere scripsit.

History of physic from the time of GALEN *to the beginning of the sixtenth Century.* London P. I. 1725. P. II. 1726. 8. latine versum a J. WIGGAN. Lond. 1734. 8. gallice a STEPHANO POMET mirifica orthographia uso. Leid. 1727. 8. *. Scopus est continuare CLERICI opus & emendare quæ bonus CLERICUS non satis matura de ORIBASIO & nuperioribus græcis subjunxerat, indigna undique prioribus & erroribus plena esse FREINDIUS ostendit. Ipse ergo fastidia tulit nuperorum Græcorum & Arabum & Arabistarum legendorum, non quidem ut plena daret excerpta operum sed ut plures quosdam & aliqua peculiaria cujusque inventa & adnotata daret, suas etiam sæpe easque nonnumquam meditatas cogitationes adderet, ut de aneurysmate vero & spurio, de causa deliquii animi ab aquis per paracentesin

in quell- [illegible] 1811. frequentibus deliquiis [illegible]

paracentesin subito exhaustis, de pericardii inflammatione de quæstione num LUCAS medicus fuerit, de magna peste seculi VI. de utilitate denuo legendorum librorum etiam eorum qui vulgo negliguntur. Inter græcos ORIBASIUM per totum compilatorem esse demonstrat. ALEXANDRUM vero ob practicam vim ipsi GALENO præfert. Inter Arabes ob medicam rem AVICENNA laudatur, ob chirurgicam ALBUCASES, cujus tamen *servitorium* & *chemica* omittit. Arabici sermonis ignarus aliqua fragmenta sibi verti curavit ad vitam GEORGII BAKTISCHACH. In 14. L. de Arabistis agit, de J. ANGLICO, de prima origine luis venereæ, de symptomatibus ejus morbi quæ in primis initiis & subinde ut adolescebat hunc morbum comitata sunt, deque auxiliis quæ medici ei opposuerunt. Finis operis est in vita LINACRI auctoris collegii medici Lugdunensis. Utile certe optimo sano & severo judicio scriptum, quo multa utilia conservantur, quæ cum Arabibus oblivione publica sepulta erant.

Plures interea lites ob id opus FREINDIO exortæ sunt.

1. quidem CLERICUS *in Bibliotheque ancienne & moderne* T. XXIV. fratris DANIELIS vindicias dedit, cujus quidem errores chronologici excusari possunt, defendi non debent.

Deinde C. W. quem lego pleno nomine CLIFTON WINTRINGHAM seniorem fuisse.

Observations on FREINDS *history of physik showing some false representations of ancient aud modern physicians.* London 1726. 8. Respondit acriter pro FREINDIO J. BAYLIE.

A defense of D. FREIND *and his history of physik in answer to the reflexions of* M. le CLERC *with remarks upon the age of the greek physicians, the introduction of chymistry in physik &c.* London 1727. 4. 1733. 8. Facile ostendit non vera tempora

AETIO PAULO, TRALLIANO a RENATO MOREAU adsignata, neque a CLERICO recepta fuisse. Ostendit MESUEM primum in *Rheo* vim adstringentem & una purgantem agnovisse. RHAZIUM ante AVICENNAM chemica aliqua scripsisse. ACTUARIUM non valde Arabes secutum esse.

Opera omnia latine versa edidit J. WIGGAN & FREINDII *vitæ historiam præfixit.* London 1733. fol. Paris 1735. 4. *. Venet. 1733. 4. Neapoli 1730. 4.

In Philos. Transact. nr. 270 refert de duabus familiis ad canum morem latrantibus, sensubus alias integris, alias turbatis conjunctis cum motubus convulsivis. In puella etiam ventriculus tumebat & quasi globulus secundum longitudinem laryngis adscendere videbatur. Ipse cum FREINDIUS morbum observaret non latratus canum fuit, qui audiebatur sed ineditum cantilenæ genus.

In

In parte familiæ eventus funestus fuit.

§. DCCCCLXXV. Varii.

Alexander Pascoli Perusinus, in statu ecclesiastico protomedicus.

Ej. *Teoria e practica delle febbre secundo il nuovo sistema, ove il tutto si spiega per quanto e possibile ad immitazione dei geometri, si aggiunsi alcuni discorsi in forma di lettere per chiarezza maggiore di quanto precedentamente si disse.* Perugia 1699. 4. Venezia 1701. 4. Platn.

Ej. *Observationes de pleuritide.* Venet. 1702. 4.

Ej. *De vera in literis sapientia, cum physiologiam exponeret.* 1718. 8.

Ej. *Osservazioni teoretiche e pratiche in medicina.* Venez. 1721. Heist.

Ej. *Risposta ad alcuni consulti sulla natura di varie infirmita ed a maniera di ben curarle.* Roma 1736. 4. 2 vol.

Ej. *De homine s. de corpore humano vitam habente, ratione tum prosperæ tum adflictæ valetudinis* Libri III. Roma 1728. 4. Venet. 1735. 4. Italice *il corpo umano o breve storia dove con nuovo metodo si descrivono tutti gli organi suoi.* Perusia 1700. 4. Venezia 1712. 4. & 1727. 8. vol. 3. 1735. 4. Eloy Br. Sectio secunda & tertia est de febribus & morbis viarum sanguinis, palpitatione cordis, aneurysmate, varice. Febrem esse calorem naturalem auctum vel imminutum vitio aliquo quod pravam induxerit sanguinis fermentationem. Febris species & curatio per exempla s. historias subjectas, nominibus fictis. Febris ardens absque rigore invadens, Frictiones hic & fere ubique noster in febribus suadebat, venæsectionem largam ad integram libram, victum tenuem, non absque tamen pullorum jusculo. Die quarto melius habent. In causo die quinto ex venis hæmorrhoideis sanguinem eduxit ad libram, die sexto scarificavit pariter ad libram, clysteres quotidie repetiit, die nono absque ulla crisi morbus solutus est. In febre maligna cum lotium sanguine simile videretur & partes externæ frigerent, noster autem ex coagulo causum suspicaretur, oleo Menthæ noster cutem confricare jussit, clysterem injici & confectionem alkermes, de hyacintho & theriacam dedit, tamen ut jus gallinaceum admitteret & ipsum vitellum ovi & matrem perlarum adderet (quo certior inde putredo oriretur) aquas destillatas potare jubebat. Cum omnia in deterius irent, vesicantibus usus est, cauterio torpidam naturam excitavit, alvum duxit. Ita omnia in melius versa sunt. Vesicatoria tamen nocere posse. In febre maligna pestilentiali ut vocat quæ petechialis vulgo audit, cum urina & pulsus sanorum essent, ex hæmorrhoideis venis libram sanguinis eduxit, cessanti enim

hæmorrhoidali malum tribuebat. Verum larga bilibris hæmorrhagia narium successit neque ideo minus convulsiones frequentes ægrum concusserunt & debilitas fregit, ut necesse videretur confectiones & aromata dare & ægrotum alere vitellis jure gallinarum exceptis, clysteres tamen frequentes & acidus de limonibus succus aliquantum restituerunt virum, donec die 7 maculæ lividæ erumperent, criticæ ut videtur, certe salutares. Denique in hectica puella menstruo sanguine per terrorem suppresso quartana supervenit, quam hectica febris secuta est, cum uberrimis sudoribus nocturnis & lotio oleoso, serum lactis caprilli admisto melle & cremore tartari salutem reddidit, neque alium cibum admisit præter id ipsum serum, vitellis ovorum mistum, felicissimo eventu. Plura non possum addere. Ubique autem noster cuique visceri suos morbos subjecit, eorumque curationes historiis exposuit.

DOMINICUS SANGUINETUS Apulus.

EJ. *Dissertationes jatro physicæ.* Neapoli 1699. 8. *. Potissimum contra Pachonianam & Willisianam de acido & alcali hypothesin, de utroque sale & de fermentatione inter utrumque, tamen ut aliqua ad medicam praxin respiciant.

GEORGII THEODORI BARTHOLI *de necessitate physices in praxi medica.* 1699. 4.

EJ. *Opera medica tripartita.* Francof. ad Mœn. 1717. 4. CARR.

J. GABRIEL RUDOLPHI *Medicus ad ægroti palatum.* Leid 1699. 12.

EJ. *Progymnasma medicum, de iis quæ sunt observata in mulieribus largiter menstruatis, occasione hæmorrhagiæ uteri enormis e crasi sanguinis resoluta pronatæ per cerevisiæ medicatæ abusum.* Leid. 1708. 8. *. nimiam hæmorrhagium excitari per cerevisiæ medicatæ abusum. Historia morbi minus hoc affirmat, prægressus enim erat abortus, cerevisia frigida cum pane siligineo intrito, ob syncopen venam secare noluit, artus vero omnes utique ligavit, dedit absorbentia tamen cum validis confortantibus, deinde etiam aromaticis & adstringentibus extus impositis. Hanc historiam fusissime explicavit, de morbis egit mulierum, ipsa etiam febre & noxiis frigoris quod in illa cerevisia non dabat. Inde de præsidiis chirurgicis, pharmaceuticis, diæteticis hic utilibus.

J. GAILLARD.

EJ. *De venæsectione disquisitio an in apoplexia sit vena secanda.* Hafn. 1699. 12. Morborum capitis theoria. Palpitatio cordis a polypis. Homines qui non longe a Lutetia in cisternam descenderant, subito enecati. Cæterum venam jubet incidere. Lundæ 1699. 12. prodiit *Collectio de aquarum mineralium historia*

WALLERII

WALLERII & BOYLEI *cum adjecta* J. FLOYERI *inquisitione in verum usum & abusum calidorum frigidorum & temperatorum balneorum.*

LIMMER *de vermium in corpore humano ex insectorum ovis generatione.* Servest 1699. VATER.

ERNEST BENSHEIM Tr. *de hydrope.* Lipf 1699. 4. & 1700. 4. Simul ostenditur vera medici cognitio & quinam medici in curandis morbis & ad officia medica admittendi & qui rejiciendi.

ANTONII SIDOBRE celebris clinici Tr. *de variolis & morbillis.* Lion 1699. 12. Falſe addiderunt CAR. DRELINCOURTII ejusdem argumenti diss. Fermentis favet, methodum tamen antiphlogisticam secutus est.

IGNATIUS VINCENTIUS *Mercurius compilatatore.* Barcinonæ 1699. 8. SEG.

JAC. SHIPTON *Pharmacopæa* C. R. Med. *Londinensis.* Lond. 1699. 8.

Bibliotheca septemtrionis eruditi s. syntagma tractatuum de scriptionibus illius (septemtrionis) *seorsim hactenus editorum.* ALB. BARTHOLINI *Descriptio Danorum, Norvegorum & Islandorum* Tr. *posthumus a* J. MOLLER *emendatus & auctus*, J. SCHEFFER *suecia literata ab Cel.* MEZLERO *illustrata.* 3. *Molleri introductio ad historiam ducatuum Schlesvicensis & Holsatici.* 4. EJ. *præf. de gentium borealium in literas meritis historiæ apologeticæ.* Lipf. 1699. 8.

GODOFR. STUCKELOÆ *Indago pestis.* Vratisl. 1699. 4. HÆNEL.

GOTTL. FRID. MYLII *Medicamentorum quorundam salutarium in laboratorio chemico Helmstadiensi præparatorum vires & usus.* Helmstadt 1699. 8.

RUDOLPH MARTIN MEHLFÜHRER *accessiones ad* THEODORI J. ab ALMELOOVEN *promissam bibliothecam.* Nurnb. 1699. 8. TREW.

In Thesauro GRONOVII *quem a.* 1699. *edere orsus est, diss. variæ sunt quæ ad medicinam faciunt.*

§. DCCCCLXXVI. NUPERI.

SEBAST. ASTEANO ROTARIO.

Mollis medicinæ fautor. Venæsectionis osor, etiam vesicatoriorum. Scripsit primum *Raggioni contra l'uso del salasso e delle ventose.* Veron. 1699. 4. Venet. 1701. 4.

Contra STEPHANI PICCOLI *Medicinam ventilatam*. Et venæsectionem rejicit & omnem aliam fere evacuationem, paucissimis vero medicamentis utitur, etiam potissimum hydrargyro in omnibus morbis etiam in apoplexia. In l. primo plethoram negat, vasa putat etiam a nimia sanguinis copia non facile quidquam pati cum valde extensilia sint, neque menstruum fluxum neque hæmorrhoides a plethora esse. Si quæ sit balneum ei levandæ sufficere, dum vasa laxat, quo se nimiæ sanguinis copiæ faciliora præbeant. Venæsectionem sanguinem deteriorem non emittere. Inflammationi spirituosa & calida prodesse, nocere refrigerantia, ubi a flatu sit. Pleuritidem ne HIPPOCRATE quidem auctore venæsectionem poscere, sed HELMONTIANA utique medicamenta. Sedem ejus mali sæpe esse in pulmone non in pleura. Febrem non esse morbum & debere sollicite conservari tanquam naturæ beneficium.

EJ. *Contra l'uso delle ventose o sanghettole*. Nihil memorari dignum.

EJ. *Lettera al tradottore del l. Neophile en desordre nella quale dandosi breve ragguaglio della confusione di chi ha preteso il galenico confuso*, quæ epistola in STEPHANUM PICCALI in Galeria di Minerva excusa est. Iterum contra sanguinis missionem, quæ noxia sit, sanguinis intima concutiat.

EJ. *Allegazioni medico physiche nelle viscere d'un cadavero* 1712. In hominis subito mortui intestinis repertus fuit hydrargyrus cum pulvere albo & in ventriculo vestigia inflammationis. Medici ad magistratum retulerunt venenum propinatum esse. Inerat & magnus lien & ampla vesicula fellea. Noster multis disputat non esse venenum.

EJ. *Lettere in aggiunto della allegazione medico fisica*. Harum epistolarum prima data est a. 1711.

Altero il dardo rintozzato divenuto ASTA D'ACHILLE qua respondet libello pro venenata indole pulveris scripto, cum titulo Dardo intozzato, accedunt doctorum virorum epistolæ.

EJ. *Aggiunta al dardo rintozzato, toccante la lettera del* D. CONSTANTE SERAFFANI.

EJ. *Lettera terza*. Veron. 1712. Contra veneni suspicionem ejusque defensores omnes.

EJ. *Lettera agli autori di quel foglio scritto a penna con finto nome de Moro Molena*. 1717. Contra medicamenta cardiaca officinarum. In omnibus bonum jus gallinaceum præstare.

EJ. *Parere intorno alla morte di due uomini entro cantina grande con poca uva bollente*. Veron. 1718. 4. Cum physica phænomeni explicatione.

EJ.

Ej. *Lettera al S. Francesco Merlo Medico*, contra confectionem de Hyacintho.

Ej. *Il medico padre, intorno qual libro intitolato in mondo disingannato.* Verona 1719. 1720. 4. Inter crises sudorem vehementer laudat. In pleuritide oleum cucurbitinum camphoratum calens loco dolenti illitum commendat. In pleuritide multa purgantia præscribit ipsamque mannam. Sic venæsectionem, & aquam frigidam in febribus rejicit, valde acutas febres in pulmonum inflammationes degenerare monet.

Alla sua consorte ANNA FRANCESCA *dedicato rimedio non ispregiabile nel mal caduco*, (nempe inunctionem mercurialem). Verona 1722. 4.

Ej. *Lettera al autore di quel foglio che ci raguaglia d'un male spaventevole.* 1723. Vomitus materiæ nigræ ad 23 lib. a glandula dura, erosa sub ventriculo posita, contra alterius medici theoriam & curationem.

Insegnamenti di medico padre a suoi figlioli intorno alla hidropisia ascita L. IV. Verona 1724. Malum a viscerum obstructione nasci, opponit unguentum mercuriale & paracentesin rejicit, quæ causam non tollat.

Ej. *Visione d'un cadavere con un rimedio di novella invenzione nella idropisia uterina.* 1724. Aquam cathartico educere suadet ut olim SANCTORIUS.

Ej. *Richiesta del S. R. fatta a diversi professori* 1724. Hydrargyri usum in hydrope commendat. VALISNERI epistola quæ hunc mercurii usum probat.

Ej. *Lettera al* S. FRANCESCO MERLO *intorno al libro detto ricordo prattici* 1729. Defendit suam de hydrope uteri sententiam & addit testimonia medicorum qui cadavera inciderint.

Ej. *Riflessioni sopra il mal che sofré Galeotto Pico fatti da* ROTARO M. S. dicitur 1750. prodiisse. Luis venereæ naturam a non nemine potuisse definiri; putat apoplecticos homines hydrargyro restitutos.

Ej. *Rimedio alle catarrhali molestie.* 1730. 8. Perspirationem debere mercuriali inunctione liberari. Dulcia rejicit.

Ej. *Rimedio della paralisia o preservatorio dell' apoplessia.* Veron. 1734. 4. Denuo hydrargyrus rejecta venæ sectione in apoplexia laudatur, rejectis etiam purgantibus & vesicatoriis & omni evacuatione. Adjectæ sunt aliquæ paralyticorum sanatorum historiæ.

Ej. *Lettera al N. N. notomista perspicatissimo.* 1732. De peripneumonia.

Ej.

Ej. *del mal uſu del mercurio nel volvulo, e di quel altero peſſimo de purgativi medicamenti nei dolori colici.* Mercurialem panaceam ſumi debere & hydrargyrum cum adipe anſerino intritum inungi.

Ej. *Rimedio contro i vermi.* Mercurium cum conſerva roſarum ſumi jubet.

Ej. *Lettera al autore del mondo diſingannato* PYLARINUM. Integrum volumen. Anatomen nuperiorum contra antiquorum defendit.

Ej. *Moderno raggionamento intorno alla gutta.* Podagram catarrhum eſſe, qui ſedem ſuam in pedem firmaverit. Iterum hydrargyro ſanat.

Ej. *Lettera al D. ſprezzatore del mercurio ed amatiſſimo del ſalaſſo.*

Hi ſeptem libelli, quorum primus eſt Rimedio curativo della paraliſia ſenſim prodierunt Verona 1731. 4. communi cum titulo. *Rimedio curativo della paraliſia e preſervativo dell apopleſſia.*

Ej. *Prevedimenti del autore l'uno per antiveder l'orrido periculo che ſovraſta dall entrare nelle cantine riſtrette e architettate a volta in cui vi ſia uva furcoſamente bogliente, l'altro pe entrarvi a tutta fretta a ſottrare chiunque per ſua diſgrazia diſteſo a terra ſoggiace al medeſimo periculo e il terzo per rimettere eſſi ſventurati in intera ſalvezza.*

Ej. *Lettera dal medico padre a ſuoi figlioli.* De paralyſis iterum curatione mercuriali.

Ej. *Il medico padre a ſuoi figlioli raggionamento.* Ad capitis dolorem hydrargyrum cum adipe anſerino intritum. Eodem auxilio & anginam curat & ſuffocationem. Deſcribit conſervam cum mercurio & adipis anſerini cum hydrargyro intriti unguentum, modumque quo inungitur.

Hæc opuſcula conjunctim prodierunt Verona 1744. fol. cum titulo *Opere di* SEB. ROTARIO *ſtampate in vari tempi colla giunta delle opere poſthume inedite.*

§. DCCCCLXXVII. VARII.

ANTONIO FRANCESCO BERTINI *La medicina difeſa dalle calumnie de gli uomini vulgari e delle oppoſizione de detti.* Lucca 1699. 4. HOTTON.

Ej. *Riſpoſta al diſcorſo familiare di Terſilo ſamio contra l'autore della medicina difeſa.* Coſmopoli 1700. 4.

Quæ

Quæ adhuc citat CARRERE auctoris ſcripta. *Specchio che non adula contra Manfredum* & aliam contra eundem defenſionem, vix huc facere videntur. BR.

ANSELMO FRANCESCO GIROLAMO *Il triomfo della China China*. Fiorenza 1699. 4. & in Galer. di Minerva T. III.

Citatur etiam D. DIEGO HERRERA *de cortice Quinæquinæ* ſcriptus codex a. 1699. apud de la CORDONIERE.

MICHAEL XIMENES *Crisis medico gnimica en que ſe ſepara en las notitias a ſi ſiſicas como medicas de las porciones impuras el oro puro de las perfectiones con principios de la philoſophia medicina, theologia e jurisprudencia ſer æquivocatione los aſſumtos de dichia apologia y producendo con el rational cryſol que el ſcriptor de qualidades occultas no goza en el dectamen del modo la univerſal probabilidad.* P. I. Cordov. 1699. 4. C. d. V.

JUAN de PERALTA MUNNOZ *Eſſercitation phyſico medica de un peregrino eſpoſicion de las calenturas, intermittentes y altras infermidades motivado de un libro que eſcrivio* D. JOSEPH COLMENERO. Sevilla 1699. 4. C. d. V.

EJ. *El triomfo de antimonio y contra reſpueſta a la carta anonimia que contra la criſis de* D. DIEGO MATHEO ZAPATA *producio el triumvirado de la ignonancia de la invidia la audacia y malevolencia.* Cordova 1702. 4.

FRANCISCUS de LEON pharmacopola. Ejus eſt. *Reſpueſta a las preguntas que me hizo el* D. ALONSO CORMEO, Profeſſor Hiſpalenſis. Cadiz 1699. 4. C. d. V.

JUAN ORDONNES de la BARERA Acaſos de Don ULISSE ALDROVANDO fil natural del Marques de ſ. Imperio, *acaicidos en el* anno 1699. Scopum eſſe inpugnare CHRISTOPHORI de PEDROSA y Luq'ue de qualitatibus occultis & operationibus aliquot internis.

DENIS de CASPONAI de GRIMALDI *Lettre ſur les fievres epidemique.* Chambray 1699. 8. ASTR.

DUPRÉ chirurgi & inciſoris, *les ſources de la ſynovie.* Paris 1699. 12. In cadavere inteſtina purulenta materia plena, inteſtinorum pars gangrænoſa, conglomerata, alvus obſtructa fuerat & ſtercora vomuerat. Calculus ſeminis milii ſimilitudine ex colo exciſus. In infante multum ſub dura membrana aquæ, cerebrum deſtructum. Cataractæ extractio, piſi mole in aqueo humore natantis.

DOMINIQUE ANTOINE *Methode pour conſerver la ſanté, ſuivant le cours des*

ſaiſons & les differens temperamens & le moyen de les connoître, où on enſeigne les remedes contre les maladies contagieuſes & mortelles. Paris 1699. BUR.

Referas huc ANTOINE GALARD *de l'origine & du progrés du Caffé.* Paris 1699. 12. *. ex arabico verſa v. Botanica II. p. 114.

Traité de la longue vie. Paris 1699. 12. Mortem eſſe effectum deficientis aſſimilationis ciborum.

PHILANDER MISIATRUS.

The honour of the gout or a rational diſcourſe demonſtrating that the gout is one of the greateſt bleſſings wich can befal a mortal man. London 1699. 12. PL. pro natura ſalutari podagræ.

BENJ, ALLEN *Natural hiſtory of the chalybeate and purging waters in England.* London 1699. cum theoriis morborum.

LIONEL WAFER *New voyage and deſcription of the iſthmur of America.* London 1699. 8. cum DAMPIERIO recuſus & alias. Chirurgus ob grave acceptum vulnus inter Indos liberos iſthmi Darjen deſertus, denique ſuis reſtitutus, præter hiſtoriam naturalem agit etiam de medicina indigenorum, de eorum venæſectione quæ fit ſagittis exiguis ex arcu emiſſis. Ad morbos aliqua. Simiæ vermibus obnoxiæ. Albi inter cupreos nati homines. Victus & cereviſia. Lac nucum Cocos ſtupefacit.

RICHARD BOULTON Medici *A ſyſtem of rational and practical Chirurgery.* London 1699. 8. *. De more morbos aliquos medicos comprehendit cum plurimis medicamentis, fere ex WISEMANNO cujus hoc opus eſt quaſi compendium, ut vix quidquam proprium contineat.

The complete midwifes practice inlarged. London 1699. 8. Collectanea ex T. MAYERNE, R. CULPEPER, CHAMBERLAINE & LUDOVICA BOURGEOIS.

CORNELIS le BRUYN pictoris & peregrinatoris non incurioſi *reizen door klein Aſien, Ægypten, Syrien en Paleſtina.* Delft 1698. fol.

EJ. *Voyage par la Moſcovie en Perſe & aux Indes orientales.* Amſterd. 1718. fol. Plurimæ quidem icones civitatum etiam plantarum nobiliorum & animalium. Dari in Turcia ſervos medicos & venam in Perſia lanceola ſecari. Ad cephalæam incidi locum dolentem.

CORNELII KELDERMAN *Onderwys voor alle vroed vrouwen rakende haar ampt ende plicht.* Brugge 1699. 8.

J. MAU-

J. MAURIZ TRILLER *Beschreibung wie die Thiere des Wetters Veränderung empfinden.* Altenburg 1699. 4. VATER.

EJ. *de officio medici præsentibus contraindicationibus.* Jen. 1701. 12.

L. E. GUEKELIN *curmässige Diät und Lebensordnung.* . . . 1699. 12.

HENRICH C. ABEL *Leibmedicus.* Leipz. 1699. 12. TR.

EJ. *Medicinischer Gewissensspiegel.* Frankf. 1728. 8.

EJ. *Medicinsches Kräuter-Paradiesgärtlein.* ib. 1740. 12.

CHRIST. GOTTF. DANKWERTS *Medicinsches Siebengestirn.* Hamburg 1699. nisi error est in anno.

STANISLAUS RICHARD AXTELMEYER *Ebenbild der Natur in dem Entwurf der Gewächse, Ungeziefer und anderen Thieren.* Augsburg 1700. 4. vel 8. 1715. 4. Schwabach 1706. 4.

Habet historiam bufonis quo devictus est agyrta, halitu de ore in os inspirato.

CHRISTIAN LEHMANN *Meissensche Bergchronic.* Leipz. 1699. 4. etsi antiquioris scriptoris ut ultimus tamen annus sit 1698, simplicis hominis. Epidemici morbi aliqui, varii longævi ibi reperiuntur.

Die curiöse Medicin, darinnen die Gesundheit des Lebens durch sehr wahrscheinliche Gedanken in zwölf Capiteln vorgestellet wird. Luneburg 1699. 12. PL.

§. DCCCCLXXVIII. GODOFREDUS BUDÆUS.

Physicus in Lusatia superiore.

EJ. *Consilium medicum wie man wegen der Pestilenz, Fleckfieber und anderen hitzigen Krankheiten sich verhalten, verwahren und curiren könne.* Baudissin 1710. 4.

EJ. *Consilium medicum de peste.* 1714. 8.

EJ. *Consilia medica von der Krampfsucht.* Baudissin 1717.

EJ. *Miscellanea medico chirurgica practica & forensia, welche allerhand medicinsche und chirurgische Casus, Relationes judicum, Consilia & Responsa in sich halten.* Prima pars prodiit. Görliz 1731. 4. *. Verus collector fuit SAMUEL STURM medicus in Lusatia, ab a. 1654. ad 1688. chemicus, cujus opuscula nunc collecta BUDÆUS edidit. Chirurgica plurima, tamen etiam pluscula clinica cum

cum numerosis cadaverum incisionibus, tunc acta clinica tota. Ita de delirio vero an ficto. Num sabinæ sex drachmæ abortivi nomen mereantur. Abortivit utique cum symptomatibus. Limites pharmacopœos inter & seplasias positi, & medicamenta simplicia, quibus debent seplasiæ abstinere, quæ vendere ipsis licitum sit. In cadavere hydrops a collecta in omenti sacco aqua improbabilis, vero de utero in eum saccum apertus canalis. Immerito venenatæ indolis accusatum trifolium fibrinum & pini abietis strobuli. Mors subita cum gangræna partium genitalium & alia ab arsenico albo, inde in ventriculo cruciatæ striæ.

Pars II. ib. 1732. 4. *. A KNOEFFEL senioris consilium & carmen antipodagricum. Pilulæ ex auro horizontali, phlegma vitrioli dilutum, extractum sedativum opii; inunctio ex aloe, spermate ranarum, phlegmate vitrioli, spiritu tartari; balsamum ex aloe myrrha, spermate ranarum ex spiritu frumenti, vinum scelerandum in quo lithargyrii vis enormis dissoluta est, ad 3 unc. in libris quinque. Opii extractum cum gummi galbano & castoreo pauco. Curationis lacteæ methodus. Contra medicastros edictum electorale. Consilia ad varios morbos. Ad dysuriam calculosam mollia narcotica, sed ab alio ut puto STAHLIANO essentiæ aromaticæ. Mors ab arsenici magna dosi. Medicis secretiora, postquam examen peritorum passa sunt, vendere permittit. Abortus a nixu & ponderis elevatione. Medicus privatus partum 185 dierum pro legitimo habet. Magna mala ex jocosa colli adstrictione & difficilis deglutitio.

P. III. 1733. 4. *. Antiqua consilia esse fatetur. De morbo hungarico anni 1674. Contagium habere non tamen ubique æque potens. Frigus etiam plusculis diebus superesse, huic succedere vehementiorem æstum, dolorem capitis, cum iis sitis, pulsus debilis, inde etiam intermittens, nausea, alvi fluxus, etiam cruentus, vomitus, ad diem XIV. accedit delirium, aphonia, sudor vehemens. Noster omni evacuatione abstinet & in alexipharmacis se continet. Consilia medica. A strumis hydrops, mors. Dysenteria epidemica venereæ labis exempla refert.

Reliquas partes IV. a. 1733. 4. *. ad septimam usque omitto.

Idem præcipuus auctor fuit *societatis medicæ quæ Budissini in Lusatia a.* 1714. *coivit a Rege a.* 1729. *confirmata* & cujus *Sammlungen und Abhandlungen aus allen Theilen der Arzneywissenschaft.* Altenb. 1751. 8. *. prodierunt, libelli sex. Morborum historiæ & incisiones cadaverum & forensia responsa chirurgici argumenti. Hic ea sola recenseo quæ BUDÆI sunt. Febris erysipelacea cum tumore glandularum in collo & pone aures, magno æstu, siti, ex genio prioris seculi cinnabari, antimonio, antimonio diaphoretico & similibus usus est. In arthritici & scorbutici hominis sanguine quasi sebum coivit, fœtida id aqua circumfluebat in qua moleculæ sparsæ erant. Ex arthritide vaga paralysis

curata

curata thermis Hirſchbergenſibus. Hæmorrhoides inciſæ malo eventu ut fiſtula ſuccederet. Fuſa hiſtoria nimium obeſi cum ſtupore artuum inferiorum. Alia conſilia ſocietatis Budiſſenſis nomine data. Salivationis ſymptomata excuſat. In obeſo quem veneno interemtum fuiſſe ſuſpicarunt, nihil certum, etſi ſanguis in vaſis ſtagnabat & circa baſin cordis coactus erat.

Dederat autem jam in E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* VII. VIII. adnotationes aliquas. Variolarum deteriorem eventum BUDÆUS excuſat, expurgationem primarum viarum ſuadet. Plura omitto.

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* VII. VIII. *Obſ.* 172. anno 1699. Tabes ex ulcere renum. *Obſ.* 173. Tympanites cum ſuffocationis periculo, balneo adſtringente adhibito, fluxit urina cruenta, demum ſanguis floridus optimo eventu.

GODOFREDUS KLAUNIG *de ſpaſmo*. Leid. 1699.

EJ. *Noſocomium charitatis ſ. hiſtoriarum medicarum in noſocomio Trinitati ſacro obſervatarum*. Vratisl. 1718. 4. Obſervationes 25. eas inter cadaverum inciſiones & morborum hiſtoriæ. Phthiſis ſcrophuloſa hydrargyro & ſalivatione ſanata. In tabido abdomen lympha effuſa plenum, in ventriculo ſiniſtro magnus cordis polypus. Poſt aſthma convulſivum polypus in arteria pulmonali. A potu frigidæ anaſarca, ſubnatis ulcuſculis & puſtulis curata. A quartana febre, in qua cortice caverant, tumor abdominis, dolens, in ſanguine cruſta inflammatoria, demum diarrhæa, bono eventu. Catalepſis rigida in febre tertiana veſicatoriis emplaſtris ſanata. In tabido aqua in pectore, pulmo adhærens, hepar putrefactum, in homine ſpirituum potore. Hydrops, pulſus lentus, urinæ tenuis abundantia. Abdomen aqua limpida plenum, hepar pene gypſeum, in veſicula fellea lapilli & in liene alius. Multa inter muſculos crurum aqua. Anhelitus, abdomen inflatum, ab aſa fœtida ſumta, parva quidem copia, tamen levamen. In pectoris cavo aqua, pulmo muco ſebaceo abductus, ſuccus ſimili materia plenus, alterum pulmonem tegebat. In abdomine aqua, hepar ſanum, prægrande, nullus in cavo aër, ut tympanitin a ſpaſmo natum fuiſſe oporteat. Poſt apoplexiam memoria tota deleta & pene rationis uſus recidivo malo ſublatus, vaſa cerebri ſanguine plena & in ventriculis aliquantum lymphæ neque alia mortis cauſa. Volvulus, fæces in cadavere, preſſo abdomine de naribus effluebant, omentum inteſtinum conſtringebat, in altero latere inteſtinum putre in cavum fæces dimiſerat, inteſtina varia. Reliqua omitto.

In Vratislavienſium morborum hiſtoriis ſuæ Cl. viro partes fuerunt.

§. DCCCCLXXIX. DISPUTATIONES.

J. THEODOR STRASBURG *de cachexia*. Leid. 1699. 4. *.

EJ. *Theſes medicæ miſcellaneæ*. 1699. 4.

NICOLAUS de la PLANQUE *de lienteria*. Leid. 1699. 4.

L. BORN *de arthritide nodosa*. Leid. 1699. 4.

F. DETHMARUS *de actione naturæ circa medicamenta purgantia*. Leid. 1699. 4.

H. C. SCHULZE *de catarrho*. ib. 1699. 4. *.

T. HOOLT *de nephritide*. ib. 1699. 4.

BRESCH *de lumbricis*. ib. 1699. 4. VATER.

R. van RYP *de paralysi*. ib. 1699. 4. *.

J. G. STULMANN *de rubigine*. ib. 1699. 4.

ABRAHAM WOESTHOVEN *Variæ theses miscellaneæ medicæ*. ib. 1699. 4.

J. HENR. CUYPER *de apoplexia*. ib. 1699. 4.

G. HASEVEEN *de corporis humani perspirabilitate*. ib. 1699. 4.

ADAM OVERSEHLE *de phthisi*. ib. 1699.

J. A. SPRECKELSEN *de paralysi*. ib. 1700. 4. MEELL.

GUIL. VINCI *de lue venerea*. Utrecht 1799. 4.

GUILH. LUD. GAY *de chylosi læsa*. Utrecht 1699. 4.

J. LUD. PESTORF *de dentitione difficili*. Utrecht 1699. 4.

J. BERNH. BROENIG *de febribus in genere*. Duisburg 1699. 4.

LAURENT BRAUN *de causis cur nemo medicorum* HIPPOCRATI *sit anteferendus*. Duisb. 1699. 4.

J. THOM. SCHWERMAN *de mictione cruenta ex suppressione hæmorrhoidum*. Kiel 1699. præside W. E. WALDSCHMIDT.

LAURENT van den BUSCH *de incrementis medicinæ*. Brem. 1699. 4.

BERNH. QUISTORP *de theriaca Andromachi & mithridatio Damocratis dispensandis*. Rostock 1699. 4. cum specierum censu.

J. LEONH. LENZIUS *de hominibus ad catadupa Nili obsurdescentibus*. Wittenb. 1699. 4.

GEORG ALB. STUBNER *de pigritarum affectionibus*. Wittenb. 1699. 4.

J. CHR.

J. Chr. Gudenius *de variolis*. Erfurt 1699. 4. Hæn.

God. Winckler *de ægra ictero flavo ex passione hysterica oborto correpta recte cognoscenda riteque curanda*. Erf. 1699. 4.

Justinus Wiegandt *de ptyalismo*. Giess. 1699. 4. Pl.

J. Georg Benz *de muliere dolore capitis periodico cum abscessu laborante*. Altd. 1699. 4. *.

J. Wolfgang Helbich *de sonitu vel tinnitu aurium*. Altdorf 1699. 4. Menz.

Maur. Suter *Cardialgia per casum explicata*. Basil. 1699. 4. Pl.

Martinus Bogdan Martini filius Bibliothecarius Bernensis Ej. *Theses inaugurales miscellaneæ medicæ*. Basil. 1699. 4.

J. Christoph Huth *de Cardialgia*. Argent 1699. 4. *.

Jac. Souhait Claud Berger *E. solus medicus uromantis*. Paris 1699.

Math. Dionys Fournier & Claud. Fr. Dutal *E. prima proles sana corporis constitutione felicior*. Paris 1699.

Guid. Fagon & Cl. Berger *E. ex tabaci usu frequenti vitæ summa brevior*. Paris 1699. gallice vers.

Ej. *Les admirables vertus du Quinquina confirmées par plusieurs experiences & la manière de s'en servir dans toutes sortes de fievre*. Paris 1700. 12. 1705. 12. Burm. Etiam ista thes. a R. Andago latine versa.

Jac. de Baurger & Euseb. Ad. Thuillier *E. aër præcipua sanitatis causa*. Paris 1699.

Nic. Rainssant & Aug. Lippi botanicus qui in Nubia cum legatione gallica interemtus est. *Non E. cometa morborum prænuntius*. Paris 1699.

Petr. Pourrit & Rich. Lud. Reneaulme *Non E. fugiendus brevis a cibo somnus*.

J. Gaillard & Lud. de Gui *Non E. Neotericorum theoria veterum medendi methodo repugnat*. Paris 1699.

Jac. Minot & Cl. Frichard *E. rheumatismo thermæ*. Paris 1699.

Petr.

PETR. le JONNELIER & AUG. LIPPI *Non E. scorbutus ægritudo nova.* ib. 1699.

LUDW. LEMERY cujus sæpius mentio fuit EJ. & AD. THULLIER *E. qui morbos neglecta chymica cognitione oppugnant veri empirici.* Paris 1699.

§. DCCCCLXXX.

Phil. Transact. nr. 250. RUDOLPHUS THORESBY. De juvene fulgurato, absque incisione.

N. 256. De curationibus peractis a GREATRAKE. Testem se dat, ut fricando manu sua morbum a parte alia ad aliam egerit, denique per hallucem expulerit. Epilepsiam numquam ita curasse, quin paroxysmus redierit (*).

D. HOME de ostracitis efficacia adversus urinarios calculos, majores enim nullam medelam admittere, semidrachmæ & drachmæ pondere ostream videri calculos solvere, majori dosi ventriculo gravem incumbere. D. CAYUS repetiit, invenit post ejus usum plurimos lapillos decedere.

J. A. JESU de vi febrifuga Fabæ S. IGNATII cujus seminis pars tertia ore recipitur, saliva adfluens deglutitur. Sed CAMELLUS ejusdem grana decem in convulsione spasmodica infuso aqueo dat, solere tamen vomitum ciere, ut antidota ore recepta agyrtæ venena sustinent deglutire WILHELMUS CLERK in eadem femina quæ inter vomendum ipsis in aquis perierat, calculus pylorum opplens pondere unciæ. Sic in vesicula fellea calculi & in rene. Vir qui cultro deglutito supervivit.

N. 251. De FERON refert de femina de qua etiam SASCARDUS. Tumor & dolor ad sedem umbilici, lipothymia. In abdomine sanguis erat effusus & fetus nudus.

DU PRE Cranium humanum deforme. Cornua efflorescebant de calvaria duræque fibræ, addit G. COWPER spinam ventosam esse.

N. 252.

(*) Auctor in exemplari Bibl. Gœtting. subscriptus est MOLYNEUX haud credulus physicus. Præter notitias ab ipso GREATRAKE a DAV BRYDE & HENRY STUBBES in Bibl. pract. Tom. III. p. 130. & p. 197. ab Ill. HALLERO jam recensitas inveniuntur adhuc de singulari hoc homine, certe non agyrta, testimonia in HENRICI MORI Cantabrigiensis coævi *Enthusiasmo triumphato* in Oper. Tom. II. p. 224. qui *sanativum & medicinale contagium* perinde ac *morbificum* statui posse putat, porro in ST. EVERMONT satyrici coævi *Oeuvres* Tom. I. in procemio & Tom. II. qui formulis magicis præsertim curam suscepisse falso ut puto eum accusat. Ex omnibus autem GREATRAKIUS sibi ipsi fidens enthusiasta apparet, qui omnium ejus ævi medicorum & physicorum ipsius quoque R. BOYLE attentiones in se trahebat, ita ut in hoc vix cedat nuperioribus, novam curæ sympatheticæ methodum molientibus.

N. 252. Hans Sloane Tumor ovarii. Paracentesi educta materies gelatinosa. A morte adparuerunt enormes hydatides, quarum aliquæ ventriculo minime minores erant.

N. 253. Carolus Holt de juvene qui suadente muliere silices devoraverat adversus colicos dolores, easque ad 200. nisi alvus molliatur, omnia revomuit, numquam tamen ullum calculum aut per anum egessit aut vomitu.

Id. N. 271. Jidem lapilli nunc continue ascendunt & descendunt, multa inde mala & manuum paralysis.

Id. N. 277. De infante cui per foramen diaphragmatis naturale nec a violentia natum intestina & una mesenterium in thoracis cavum migraverint.

N. 254. Jezreel Jones Victus ratio & alimenta Marroccanorum. Solere mel deglutire cum seminibus intritum somnum cientibus. Erinaceis delectantur & vulpibus.

N. 255. Thomas Luffkin De antlia pneumatica ad cucurbitularum modum adhibita. De eodem n. 259.

Jacob Petiver Stirpes ejusdem classis botanicæ easdem fere vires exserere medicas.

N. 256. Philippus Loyd de Russorum victus ratione. Balneis frequenter utuntur. Tatari in febris malignæ motu sanguinem mittunt, in variolis scarificant.

Plicam tamen habere critici aliquid. Morbi hungarorum.

Joh. Houghton de Coffea, ejus usu in Arabia, in Europa. Analysis, longe plus olei super ignem fundit quam farinosa semina, usum non improbat ut analepticum.

Hoc anno Londini diarium cepit prodire.

The trifler of the works of the learned with a particular relation of the state of learning in each country by several honds. Jan. 1699. ad Marct. 1712. 4. vol. 13. B. Bun.

Hoc anno insignis in Acad. Reg. scientiarum rerum conversio facta est, ut quæ libera hactenus fuisset ad aliarum academiarum exemplum, eadem numero, certis legibus adstringeretur, Sodales juberentur suas symbolas quotannis conferre, certis diebus convenire, iidem secundum mathematum & rei naturalis partes in certas classes distribuantur, quarum cuique suus certus esset propriusque labor. Id consilium optimum eventum habuit neque alio instituto Ludovicum XIV. majorem gloriam consecutum fuisse puto, cum difficillimæ quoque partes

partes ſeriorum artium enodentur, plurima nova inventa, tribunal conſtitutum fuerit, quod de novis machinis, novis inventis reſponderet.

Novæ aut emendatæ Academiæ a ſecretis fuit BERNARDUS BOUVIER vulgo dictus de FONTENELLE vir facundus, amœniſſimi ingenii, aptiſſimus difficillimas quoque diſſertationes excerpere deque iis ita referre ut & plane intelligas & tamen cum voluptate legas. IDEM auctor fuit elogiorum mortuorum ſodalium, quæ ab eorum deceſſu prælegantur & quæ inimitabili cum gratia noſter conſignabat. Seorſim elogia prodierunt Haag 1740. 12. 2 vol. & alias in frequentibus editionibus operum FONTENELLII.

Medicinæ equidem nullus proprius locus in Academia adſignatus eſt, cum titulo, tamen anatomes frequentes adnotationes ſæpe etiam integræ diſſertationes intercedunt.

Ita anno 1699. POUPORT de hydrophobia dixit ſanatam fuiſſe feminam rabidam, cum initio ſanguis ad deliquium uſque animi miſſus eſſet, omneſque ſervatos, cum plurimi demorſi fuiſſent quibus ſanguis miſſus, periiſſe qui eo auxilio non eſſent uſi.

MORIN de puella quæ vi in balneum ſubfrigidum detruſa & repetito metum aquæ depoſuit, febriſque ſuperſtes ſolitis auxiliis ceſſat.

IDEM POUPART in ſeculari ſene vidit vertebras multas obductas novo oſſe albo compacto, quaſi ſuper primigenium effuſo.

IDEM egit de ſcorbuto qui in noſodochio *l'hotel de Dieu* graſſatus eſt. Verum ſcorbutum fuiſſe cum gingivarum prurigine, ſanguine inde manante fætido, maculis artuum. Epiphyſes de oſſe ſeceſſerunt ut ægri in incedendo ſtrepitum cierent, etiam ſternum a coſtis, qui quidem in reſpirando perceptus ſtrepitus, lethalis erat. Multis pus in pectore, coſtæ verſus ſternum carioſæ. Liquor articularis HAVERSIANUS acris ut ligamenta eroderet. Convaleſcentium oſſa tumida erant. Erant qui ſubito perirent ſuffocati pericardio, pulmonibus, diaphragmate confluentibus. Erant quibus pus eſſet in hepate. Lien etiam triplo major quaſi ſanguine grumoſo farctus. Ulcera peſſima ſubnaſcebantur. Muſculi duri ob ſanguinem in telam celluloſam effuſum, ibique coactum. Fuerunt quibus ſanguis per os nareſque ad mortem uſque manavit. Ulcus partem linguæ conſumſiſſe viſum eſt. Qui ſubito peribant iis cordis ventriculi ſanguine coacto pleni. Carbones interceſſerunt, cor ulceroſum, unde mors ſubita. Cerebrum ſemper ſanum.

In actis maris Balthici 1699. nihil eſt præter ea quæ ad legitimos titulos retuli.

In

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* VII. VIII. *Obs.* 171. CASPAR GRIMM. Cerevisia ad occidendas muscas fungo cantharello infecta & epota, muscae semiputridae de ore redditae, sanguis per alvum cum torminibus decessit, potissimum clysteribus ex lacte & lini semine.

D. CHRISTIANUS LAHME Muhlhusanus.

Dec. III. *Ann.* VII. VIII. *Obs.* 185. Ad ophthalmiam expertum medicamentum ex aquis nonnullis, spiritu Valerianae & spiritu salis ammoniaci.

DCCCCLXXXI. J. WOODWARD.

Linteaminum mercator, ad rem naturalem sancto ardore transiit, inde ad medicinam.

In Phil. Transact. n. 253. de vegetatione egit a. 1699.

EJ. *State of physik.* Lond. 1718. 8. germanice vertente SCHEUCHZER. *Medicinae & morborum status, speciatim de variolis cum animadversionibus in novam purgandi in hoc morbo methodum. Praemittitur idea morborum quibus natura humana est exposita, methodus iisdem medendi.* Zurich. 1722. 8. *. Bilem ejusque in sanguinem resorbtos sales veram esse causam vitae & motus animalis, ab eadem bile depravata & resorbta morbos fieri. In iisdem salibus causam & in ventriculo sedem esse variolarum. Eas ergo emeticis tunc oleosis & unguinosis unice sanari, quae istos sales suffocant. Nocere ergo in primo stadio cardiaca, acida, camphoram, sic in secundo purgationes, vesicatoria, acida. Hic in FREINDIUM se convertit atque in historias curationum inquirit ejusque ipsas doses exagitat, clare tamen & distincte suos sensus elocutum esse fatetur. Series perplexa & confusa. Satyram hic scribit in medicos sui saeculi.

EJ. *Select cases and consultations in Physik.* Posthumum opus edidit PETRUS TEMPLEMAN. London 1737. 8. *. Iterum hypothesis bilem in sanguinem resorbtam & vitam facere & nimiam in ventriculo fermentationem causam febrium esse & convulsionum & fere omnium morborum. Medicinam adeo fere versari in bile evacuanda aut alteranda. Istud emeticis obtineri hoc oleosis & unguinosis. Amara & adstringentia vehementer adversatur. Historiae morborum fusae, per seriem morbos & medicationem cujusque aegri continent, nimis vero manifestum est, scopum fuisse scriptoris ornare utilitatem suorum oleosorum, adversariorum malos effectus demonstrare, vix unquam suam curationem infeliciter cecidisse fatetur, ipsam appetitus debilitatem ab oleosorum usu accedentem, potius utilem esse defendit. Ipse sensit cogitationes & animi passiones ex ventriculo adscendere. Biliosam febrium materiem paucam a cortice superari, si majori fuerit copia, corticem nocere. Ei vias debere emeticis aperiri. Passim invenio utilia adnotata dispersa. Separatas vires cordis esse

esse & nervorum ostenditur quod in paralysi in brachio pulsus nihil patiatur & celer supersit idem. In suam sententiam, vomitum alvumque motam etiam pluries, paroxysmum febrilem avertisse & epilepticum. In ipsa hæmoptysi vomitum ciebat. Utebatur opio etiam in pessimis variolis cum cruento lotio. Incisiones sæpe utiliter adnotavit. In ictero nullum viarum bilariarum vitium. In variolis cum cruento alvo emetica repetita saluti fuisse. Ab ictu vespæ sudor frigidus, convulsiones, pulsus intermittens. Femina quam fulmen percussit, ante ictum odorem sulphureum percepit. Aliquas adnotationes editor adjecit.

§. DCCCCLXXXII. Varii ad a. 1700.

J. Henricus Heucher postea *de* Heucher Vindobonæ natus, professor Wittenbergensis, archiater saxonicus, in varia studia se diffudit, philologica, mathematica, botanica, practica. Ejus opera edita & nondum edita amicus olim noster Christianus Fridericus Hænel deinde eo mortuo frater collegit. Lips. 1745. 4. 2 vol. *. Vitam viri Hænelianorum major præmisit. Minora fere sunt opuscula & quæ vocantur disputationes, facundæ.

Ej. *de vegetabilibus magicis.* Witteb. 1700. 4.

Ej. *Morbi ex nimio veneris usu.* 1700. 4. Femina quæ a concubitu numquam non sanguinem vomuit. Alius cui inde occiput dolebat. Puella quæ ad conspectum elegantioris juvenis humum decubuit.

Ej. *Araneus homini perniciosus & salutaris.* 1701. 4. *.

Ej. *de erroribus circa causas mortis subitæ.* Lips. 1704. 4. Thoracis hydrops repertus cum apoplexia accusaretur, quæ non sit unica mortis repentinæ causa exempla collecta.

Ej. *Medicus ex clinico philosophus.* 1706. 4.

Ej. *Mithridates s. præservatio principis a veneno.* 1706. 4. Antidota recenset, examini subjicit, negat dari quæ omni veneno resistant. Venenorum causæ. Venena temporaria admittit. Monet ne sacharum saturni interno usui destinetur.

Ej. *Strumæ & scrofulæ.* 1707. 4. Sales volatiles, sapones & alia remedia commendat.

Ej. *de mechanicis non mechanicis.* 1708. 4. Contra mechanicos fere omnes.

Ej. *de siti immodica.* 1709. 4.

Ej. *Anatome practica.* 1709. 4. In puerpera incisa vidit lienem prægrandem cum ovario, intestina coarctata. In ovario cicatrices, quas variolis tribuit.

In

In puero ex calculo exstincto aqua ventriculi villosam tunicam erodens, glandulæ mesenterii scirrhosæ.

Ej. *Ingeniorum præsidia.* 1709. 4. Ut a morbis ingenium patiatur ita a medicamentis juvetur.

Ej. *de calculo per adstringentia pellendo.* 1711. 4. Nephrotomen ridiculam habet. Nec injectionum aliquam esse efficaciam, ipsas gallas laudat. Easdem etiam fetum expellere.

Ej. *de arthritide ægrotorum culpa insanabili.* 1712. 4. Ob diætæ errores, impatientiam & consultationes empiricorum.

Ej. *Cautiones in cognoscendo & curando scorbuto necessariæ* P. I. 1712. & II. Discrimen scorbuti a lue venerea, febre & colica, ab asthmate, arthritide &c. Non uno signo fidendum sed omnibus. Non fortibus auxiliis indulgereris, venæsectioni, emeticis, drasticis, marte, opio, hydrargyro.

Ej. *de igne per ignem exstinguendo s. de præstanti camphoræ usu in febribus acutis.* 1712. 4. Nihil camphora aptius in acutis adque expellendam morbi materiam efficacius, in gravi cephalæa sibi optime cessisse.

Ej. *Cautiones in cognoscendo curandoque hydrope necessariæ.* 1713. 4. Ne in signis fallamus & alios tumores nobis patiamur pro hydrope imponere. Non unum viscus in hydrope peccare posse. In drasticis acribus oportere cautum esse tum diureticis. Emetica posse utiliter exhiberi. Contra sudorifera opium, acida, externam incisionem.

Ej. *Selecta physiologica, anatomica practica &c.* 1711. 4. Theses brevissimæ aphoristicæ. Morbi ad ordinem anatomes.

JACOBI GAVET Medici apud Cambarienses.

Nova febris idea, s. novæ conjecturæ physicæ circa febris naturam. Genev. 1700. 12. Bona pars operis physiologici est argumenti. Signum febris pathagnomonicum esse pulsum frequentiorem. Motus in sanguine fermentatorius ex quo calefit, inde pulsus frequentior. Subtiliter noster ea exposuit. Sanguinem in febre lentius moveri, quod ad arteriam recursus quam in sano homine minor sit, eaque magis dilatata maneat. Febris sanguinea a plethora. Febris humoralis a humore heterogeneo ad massam admisto.

Ej. *Traité sur la peste ou conjectures physiques sur sa nature & ses causes par* M. G. de *Rumilles en Savoie.* Lyon 1722. 12. Pestis quam non vidit theoriam tradit. In sanguine fibras fieri, quæ constrictæ interceptas particulas spirituosas exprimant, ita dissolvi sanguinem & sanguis nunc dissolutus liquor est in quo

 fibræ

fibræ natant. Diſſolutio multa mala facit; neque minora coagulatio. Contra vapores arſenicales peſtis auctores. Utique tamen ignotum corpus minerale intra terram fermentans ab igne ſubterraneo diſſolutum exhalare, eoſque vapores lanæ panniſque adhærere. Peſtiferas nubes campanarum ſonitu & tormentorum fragore diſpelli poſſe. Ipſos nummos contagium ſpargere. Peſtin fieri unione particularum mineralium cum ſalibus exaltatis. Æolipilarum laudes. Odorem fimetorum & excrementorum animalium utilem eſſe, congeri debere. Quo plus fumi eo minor peſtis metus. Moribundum hominem ſe vino & laudano ſuſcitaſſe. Vitriolum album inter emetica præfert. In peſte venæſectionem & purgationem nocere. Bolos certiſſima eſſe auxilia. Boreæ ſalubritas. Infuſo capillorum grato aromatico ſe vomitum ſibi commode moviſſe. Aceti deſtillati laudes.

YVONIS GAUKES *Praxis medico chirurgica rationalis.* Grœning. 1700. 8. *. Emden 1708. Amſterdam 1708. 8. Neapoli 1723. 8.

Germanice *wohlgegründete Praxis der Chirurgie und Arzneykunſt.* Dreſden 1709. 8.

Viginti ſunt hiſtoriæ morborum ab auctore ſanatorum cum mechanica expoſitione ſymptomatum, quæ per ſuas cauſas exponit, rationemque dat quare morbum hoc neque alio modo curaverit. Multa hypothetica, ut ſanguis in cholerico alcalinus, aliqua erronea. Laudat æthiopem mineralem. In variolis ſudorifera. Lumbrici de abſceſſibus proripientes.

EJ. *Genees en heelkonſtige redenvœring van de Scheurbock.* Utrecht 1701. 8. LIMBERG.

EJ. *Redenvœring over de buytengewoone zoogenamde Slaapſiekte te Stolwyk voorgevallen.* Emb. 1707. 8. ARKOUDE BR.

EJ. Diſſ. *de medicina ad certitudinem mathematicam evehenda, quomodo ex principiis artis omnia mechanice & methodo mathematica demonſtrari poſſint.* Amſt. 1712. 8.

Morbi tamquam problemata proponuntur quorum ſolutio eſt inventio aptorum auxiliorum quæ ex theoria eruit. CARTESIANUS, etiam ſanguinis fermentationem retinet, & glandulam pinealem animæ ſedem. Vulgaria veſte induta mathematica.

EJ. *Introductio in praxin medicinæ & chirurgiæ univerſalem.* Græning. 1721. 8. Aliud opus ab eo quod primo loco diximus diverſum. 1. De victus ratione, rebus ſex non naturalibus. 2. Medicamenta in claſſes diſpoſita deinde formularum præſcribendarum ratio & medicamentorum præparatio. Noſter paſſim aliqua medicamenta aliter præparat quam vulgo ſolent.

JACOBI

JACOBI TOLLII *Epistolæ itinerariæ.* Amsterd. 1700. 4. 1714. 4. Passim aliqua interspersa. Ren a calculis exesus ut sola membrana superesset. De horto Lipsiensi & Vindobonensi & bibliotheca. Thermæ Tœplicenses (Hungariæ). Strumæ incolarum Stiriæ. Ex morbo regio ren erosus, solis membranis superstitibus.

SEBASTIANI BACKMEISTER *Historia academiæ Rostockienses ab incunabulis anno 1419. usque ad a.* 1700. CONRING. In actis maris Balth. promisit.

ANTONIUS SUAREZ de FERIA Eborensis.

EJ. *Fasciculus medicus practicus.* 1. *De fonticulis.* 2. *De thermis.* 3. *De lacte.* 4. *De risu, recreatione & vino.* Lisbon. 1700. 4.

EJ. *Chirurgia medica Salmontæ.* 1709. ad finem habet dissertationem de cortice peruviano.

EJ. *Collection de secretos di medicina e di chirurgia.* 1737.

EJ. *Dictionario medico chirurgico anatomico universal.* 1730. fol. 2 vol.

EJ. *Breviario medico y chirurgico de nuevos y selectos secretos.* 1739. 1740. 4. 2 vol.

Alia chirurgicis mista v. Bibl. Chir. I. p. 501. (*).

EMANUEL LOPEZ PEREZ medici nosodochii Almaidæ.

Xeniolum medico theoretico practicum humanæ vitæ utilissimum, doctissime ex nervorum ac febrium universali tractatione magna sollicitudine depromtum, tironibus necessarium doctis non injucundum. Salm. 1700. 4. C. d. V.

SAMUEL DWIGHT *de hydrope.* Haag 1700. 8.

EJ. ut puto *de vomitione & purgatione nec non de emeticis & catharticis, item de variolis & morbillis.* Leid. 1722. 8.

A. B. *Dissertatio de febribus continuis s. nova de febribus hypothesis.* Leid. 1700. 12. FALC.

MICHAEL HERTEL *Medicinæ generalis & compendiariæ veteris & novæ conjunctio.* Ingolst. 1700. 8.

EJ.

(*) Commutatio nominum hic subesse videtur, cum tria posteriora scripta FRANCISCO SUAREZ de RIBERA Hispano in Bibl. Chir. II. p. 617. tribuantur. BR.

EJ. *Institutiones medicæ.* Ingolst. 1700. nisi idem est.

J. H. J. *de hydrophobiæ causa & cura.* Ulm 1700. 8.

Harmonia a disharmonia tubarum. Hanov. & Guelf. 1700. 8.

HIERONYMUS RAGUSA *Siciliæ bibliotheca vetus.* Romæ 1700. 4.

DOMINICI AULISII Neapolitani. *de origine & progressu medicinæ.* Venetiis 1700. SYLVESTRE in Phil. Transact. nr. 264.

§. DCCCCLXXXIII.

J. BOECKLER per multos annos professor Argentoratensis. Non satis certus sum, num idem sit qui hæc omnia scripsit, fere dimidio seculo distantia, cur vero separem causam non habeo, neque separat HEFTER.

Non certe novi num hic pater est J. BOECKLER *de vomitu.* Argent. 1673. 4. HEFT.

Sed utique *de potu frigido.* Argent. 1700. 4. HÆN.

EJ. *Spiritus vini atque aceti examen.* ib. 1709. 4. HÆN.

EJ. *Quæstiones physicæ.* 1709. 4. HEFT. & *iterum meteorologicæ.* 1710. 4. HEFT. *physicæ.* 1714. si huc faciunt. Solummodo physici sunt argumenti neque huc faciunt. V. Bibl. Rivinianam p. 63. BR.

EJ. *de poris corporum, effluviis & odorum historia.* 1711. 4. PL.

EJ. *de vino.* 1716. 4. HEFT.

EJ. *de ira.* 1716. 4. HEFT.

EJ. *de cataracta* Resp. FREYTAG. 1711. 4.

EJ. *de vera vitæ & sanitatis moderatione.* ib. 1721. 4.

EJ. *de morbillis.* ib. 1720. HÆN.

EJ. *Theses medicæ miscellaneæ.* ib. 1726. 4. HÆN.

EJ. *de variis diætæ etiam nimis strictæ noxiis.* ib. 1728. 4. HÆN.

EJ. *de venenis.* ib. 1729. 4. HÆN.

EJ. *de fonticulo.* 1732. 4.

Ej. *de neglecto remediorum vegetabilium circa Argentinam nascentium usu, specimen* I. ib. 1732. quod XII. comprehendit plantas.

Ej. *Specimen* II. *quod sex comprehendit plantas.* 1733. 4.

Ej. *de coriandro.* 1739. 4.

Ej. *Variarum medicarum controversiarum decas.* 1741. 4. De auro fulminante, menstruis, nuptiarum utilitate medica PHILIPPO HENRICO BOECLER tribuitur a CARRERIO, de quo etiam sequentes scriptas esse suspicor.

Ej. *An nitrum sanguinem resolvat aut coagulet.* 1741. 4.

Ej. *Quæstiones medicæ varii argumenti.* 1745. 4. HEFT.

Ej. *de cinnabaris factitiæ vulgari cinnabari nativæ & antimonii non solum æquiparanda sed & præferenda.* 1749. 4.

Ej. *Recueil des observations qui ont été reconnues les plus efficaces dans le traitement des maladies en Provence par les plus habils medecins de Montpellier, diverses lettres contenant des reflexions interessantes mises en ordre par* M. BOECKLER. Strasburg 1721. 8. GUNZ.

Collectio est observationum circa pestem Massiliensem, per DEIDIER & PONS, MAUGUE, MARTIN, MONTRESSE & FABRE, CARR.

Ej. *Epistola.* ib. 1728. 4. occasione fraudulentæ meretricis scripta. Femina ex pannis sibi factitium ventrem struxerat, ob enormitatem tumoris ab ordine medico annuum acceperat, ut cadaver a morte incidere liceat. Mortua cum esset detectis pannis res in risum abiit.

Demum cum SIGISMUNDUS HENNINGER, PAULI HERMANNI *Cynosuram materiæ medicæ* edidisset, noster eam diss. suis exstructam compositorum medicamentorum recensione auctam curavit. Strasb. 1726. 4. & addidit *continuationem* I. ib. 1729. 4. *. & *secundam* 1731. 4. *. Noster ad medicamenta simplicia descriptionem deinde vires medicatas & œconomicas, & medicamenta quæ inde confecta in officinis pharmaceuticis prostant. In secunda continuatione tituli sunt plantarum & simplicium medicamentorum minus notorum & omissorum ab HERMANNO cum simili commentario. Animalium longiorem historiam naturalem dedit collectam ex TOURNEFORTIANIS.

§. DCCCCLXXXIV. NICOLAUS ANDRY.

Ex facultate Parisina, non indoctus censor Regius, in chirurgos asperior, ob eamque causam demum ab officio remotus. Facundus cæterum, WINSLOVIO calamum dicitur commodasse.

Ej. *Traité de la generation des vers dans le corps de l'homme, de la nature & des especes de cette maladie, des moyens de s'en preservir.* Paris 1700. 1714. 1741. 12. 2 vol. *. quæ tertia editio adeo aucta est ut pro novo opere haberi possit, germanice. Lips. 1716. 8. In præfatione dat iconem tæniæ a. 1698. ejectæ, capite prægracili, oculis binis, orificiis quatuor, vasis specie corporis longitudinem sequente, cum stigmate modo uno in uno latere modo binis. Negat se ad objectiones VALISNERII responsurum, qui numquam tæniam humanam viventem viderit neque mortuæ caput. Integros sibi vermium quos medicando expulerit thesauros esse. HECQUETI censuram inserit, nihil mutat nisi titulos aliquos. In ipso opere vermes tribuit acido dulci nato ex corrupto lacte & horæis fructibus, exque ovis per aërem obvolitantibus excludi. Tæniam homini connasci & caput habere. Varia vermium genera hæc ad physica. Humani vermes fusissime. In encephalo, saliva, corde, sanguine, vermis renalis quem teretem vidit. Vermis ex vena cum sanguine prodeuns & alii qui aquam tingunt (grumos ut putes esse sanguinis. Vermis piscis similis. Vermes urinarii varii.

Vermes teretes breviter, inter eos ascarides. Nunc tænia. Prima species *articulis remotis* in medio etsi in finibus sibi sunt proximi, cum stigmate in quoque articulo, nonnumquam etiam duobus. Dari etiam ab uno latere gibbos. Altera species *articulis proximis* papillis ægre conspicuis nonnumquam conjugatis, capite nullo sed ovis instructus, granis asperis secundum spinam eminentibus. Cucurbitinæ vermes partes tæniæ sunt, neque se comprehendunt ut in catenam coalescant. In una tænia ova vidit. Partes sejunctæ vivunt per exempla. Vermes in senio in monstra abire, historiæ improbabiles. Symptomata, etiam pleuritis. Vermes pestem non facere. Contra VIEUSSENII libellum de tænia.

In T. II. Causæ & curatio. Farrago medicamentorum. Radicem filicis feminæ valde laudat & cum diagrydio, Cremore Tartari & Antimonio diaphoretico præbet contra tæniam. Forficulæ de aure pueri, porro innumeræ ex naribus ut putat. Experimenta collecta. Contra HECQUETUM pro purgantibus. Compendium operis. Apologia adversus LEMERYUM.

Adjecta FAGONI *de nicotiana* thesis ab ANDRYO conversa. Prodiit a. 1699. Tabaci noxæ.

Et epistola HARTSOECKERI. Omnes fere morbos a vermibus oriri posse creditur, & BAGLIVI. In Italia raram esse tæniam, experimenta quæ fecit ad occidendos vermes. Epistola GEOFROI physiologica.

Ej. *Remarques de medecine sur differens sujets principalement sur ce que regarde la saignée & la purgation.* Paris 1710. 12.

Contra

Contra libellum HECQUETO adſcriptum anonymi. Venæſectionem in febribus minus probat purgationem magis. De potu &c.

EJ. *le thé de l'Europe ou les proprietés de la Veronique.* Paris 1712. 12. CARR.

EJ. *Traité des alimens de careme, les qualités des legumes, des herbages, des animaux, des fruits, des poiſſons, des amphibies, des aſſaiſſonemens, des boiſſons, de l'eau, du vin, de la bierre, du cidre, du thée, du caffé, du chocolat, pluſieurs queſtions importantes ſur l'abſtinence des liqueurs.* Paris 1710. 12. 1713. 12. 2 vol. *.

Directe contra HECQUETI Tr. *des diſpenſes du careme* ſcriptum opus. Eum refutat, oſtendit carnes magis alere quam vegetabilia aut piſces & ob eam ipſam rationem iſta quidem alimenta ab Eccleſia permitti, dum carnibus jubet abſtinere, tamquam nimis nutrientibus. Carnium laudes, neque nimis acres eſſe neque aut terra abundare aut phlegmate. Ventriculum humanum non factum eſſe, ut ventriculus avium granivororum neque ut ruminantium ventriculi, ſed ſimplicem debilem qualis eſt avibus & animalibus carnivoris. Contra trituram pro fermento ſalivæ. Tellurem multum de bonitate primordiali fructuum amiſiſſe. Fabas & alia ſemina farinoſa difficulter coqui. A piſis quæ homo religioſus comederat peſſima colica. Panem non ita facilem coctu eſſe. Ita percurrit radices & olera, deſcribit etiam & vires addit alimentarias & medicas. Lugduni dari Truffles quæ ſunt ſolanum eſculentum & quæ diſtinguit a Toupinambours. Lactucæ ſuccum & poma cruda flatulenta eſſe. Errores HECQUETI & plagia ex PETRO GONTIER & ex BONNETO. Fuſe defendit Fulicæ eſum licitum eſſe, oleum enim dare piſcium oleo ſimile, non adeps, ſanguinem frigidiorem eſſe quam anatum, ſic caſtorem & lutram ad licitos cibos pertinere. Nimiæ laudes virium medicarum murium. Sic etiam lite mota de eſu avis *Pilat* ex fulicæ genere, ſenatum pro ejus eſu decidiſſe. Cornu cervi non pertinere ad carnes.

T. II. Condimenta & potus. Salem ſteriles reddere fecundas. Vini laudes, aquæ criminantur morbi & convulſiones ab ejus potu nati. Coffeam vult bibi crudam, nempe non toſtam ut in Perſia. Vinum (de gallico ſolo) poſt ſecundum annum degenerare & aceſcere (imo vero Rhenanum demum maturari). Vinum Pictonienſe cujus potui CITESIUS colicam ſiccam tribuit eſſe de adfinitate vini Rhenani. Infantibus lactis loco panem dari ſuadet in cereviſia coctum, ſapientia legis quæ jejunii loco carnium præcipit abſtinentiam.

EJ. *Examen de divers points d'anatomie, de chirurgie, de phyſique & de medecine au ſujet de deux lettres plaintives touchant la critique qu'on a fait dans le Journal des ſavans du tr. des maladies des os.* Paris 1725. 12. *.

Contra J. L. PETIT querentem de censura sui de ossium morbis operis in *Journal des savans.* De ossificatione vitiosa. Absurda PETITI adversus difficilem dentitionem auxilia. Passim ad historiam litium nuperiorum aliqua. Venam medinensem verum esse animal. WINSLOVII epistola in qua conqueritur de PETITO qui castigato a se opere multa emendaverit.

EJ. *Lettre à l'auteur de l'article second du Journal des savans du mois de Mars* 1722. Paris 1725. 12. CARR. BR.

EJ. *Remarques de chymie touchant la preparation de differens remedes usités dans la pratique de la medecine.* Paris 1735. 12. CARR. BR.

EJ. CLEON a EUDOXE *touchant la préeminence de la medecine sur la chirurgie.* Paris 1738. 12. 2 Vol.

In ipso fervore litium medicos inter & chirurgos hunc librum opposuit chirurgorum scripto. *Mémoire en quoi peut consister la préeminence de la medecine &c.* Acuti salis plerumque solidi scriptum. Fuse de litibus medicos inter & chirurgos Parisinos. Anno 1660. chirurgos omnes tonsores fuisse medicis subjectos, paucissimos chirurgos literatos & ipsos tamen facultati obnoxios. Olim cum literati chirurgi facultati obsequium negarent, eam a. 1499 & 1505. tonsores adoptasse, eos tamquam discipulos docere suscepisse, fœdere sæpe renovato. Hos ipsos tonsores quorum humilissimas ad ordinem medicum epistolas noster laudat, nunc esse chirurgos D. COSMÆ qui ad examen invitare tenentur decanum ordinis cum duobus rectoribus & ad a. usque 1725. cadaverum incidendorum copiam a Decano petiisse. Primus PETITUS a. 1729 jusjurandum Decano præstare renuit. Infelices chirurgorum curationes, lithotomiæ potissimum & aviditas. Qui 2500 l. pro calculo incidendo exegerit. Errores & temeritates chirurgorum, ut in spiritus salis ammoniaci applicatione ad locum dolentem. Solos bonos medicos testimonia dare, quibus sacerdotes moveantur, ut carnium esu indulgeant. Ita ferventibus odiis, quæ melius numquam inter adfines artis saluberrimæ cultores nata fuissent, noster medicorum partem defendit.

EJ. *Orthopædie ou l'art de prevenir & de corriger dans les enfans les difformités du corps par des moyens à la portée des peres & des meres.* Paris 1741. 12. 2 vol. *. Bruxelles 1743. 12. 2 Vol. *. Germanice 1744. 8.

Longa præfatio in qua SCÆVOLÆ SAMMARTHANI & CLAUDII QUILLET similis scopi libros recenset. Libro inde secundo vitia humani corporis vitanda & corrigenda exponit. Multæ hic minutiæ. Non debere infantem sedili uti in medio depresso, ideo fiat propria cochlea, quæ mediam sedem in umbilici speciem expellat, verticem retrorsum trahendum vestibus ne antrorsum promineat. Vincula quo mentum sursum pellitur, caput in situ erecto tenetur.

Collum

Collum obliquum curari dum violenter aliquo tempore ad alterum latus detorquatur. Pultes de puerorum alimentis vult exſulere eas etiam quæ lacte cocto fiant. Strumas naſci conatu in ſtando loquendi. Superſtitioſe ſpongiis uſtis pannos uſtos quatuor colorum addit. Infans qui humerum ad dextra curvat, cogi debet ſoli pedi ſiniſtro inſiſtere. Gibbum eſſe a nimia tenſione muſculorum abdominis. Morbi manuum pedumque fuſiſſime etiam unguium. Soleis ex linteo cerato factis & geſtatis certe ſudorem pedum cieri.

P. II. Vitia capitis. Confectionem de hyacintho negat validam eſſe. Virginem non debere ſoli ſe exponere niſi munita fuerit larva ex linteo cerato facta. Multa hic minus placent, adjecta eſt latina & gallica theſis in hæc verba E. *præcipua valetudinis tutela exercitatio* defenſa. Paris 1723 & 1741.

EJ. *Suite de l'orthopædie ou obſervations ſur la critique de cet ouvrage par l'Abbé des* FONTAINES. Paris 1742. 12.

§. DCCCCLXXXV. VARII NUPER. LING.

FRANC. LAMBERT *Rélation de la maladie de* BERNARD D'ARMAIGNAC *dont le corps aprez la mort ſe trouvoit tout ramolli, ſes os, ſes tendons & ſes ligamens entierement diſſous & toutes les parties deboitées avec la recherche des cauſes d'accidens ſi extraordinaires.* Toulouſe 1700. 12. BUR.

Junioris eſſe PANTHOT puto *Effet du Mercure dans la verole.* Lion 1700. 4.

EJ. *Bulimus.* Exibant vermes tæniæ ut videtur male pictæ cum pilis lateralibus ab uſu hydrargyri. Lion. 1704.

EJ. *Diſcours ſur les bains d'Aix en Savoye.* Lion 1700. 4. Meth. St. Med. p. 1016. BR.

D. N. LASSON *Art de guerir les maladies longues avec le ſecret de les prevenir & de prolonger la vie.* Challons 1700. 8.

DISARME *du ſel polychreſte de Razoux.* Bern. 1700 8.

LUDOV. LIGER *Nouvelle maiſon ruſtique.* Paris 1700. 4. 2 Vol. v. Bib. Bot. II. p. 56. huc facit ob morbos pecoris.

VIGNEUL MARVILLE de SANGONNE *Melange d'hiſtoire & de literature.* Rouen. 1700. 12.

CHAMBON *Traité des metaux & des mineraux & des remedes qu'on en peut tirer avec des diſſertations ſur le ſel & ſouffre des philoſophes & ſur la goute, la*

prunelle, la petite verole & autres maladies avec un grand nombre des remedes. Paris 1700. 12. BURM. 1714. 8. CARR.

EJ. *Principes de physique rapportés à la medecine pratique & autres traités sur cet art & une dissertation sur le principe universel.* Paris 1711. 12. ib. 1750. 12. 2 Vol. CARR. BR.

Anticornaro Remarques critiques sur le tr. de la vie sobre de L. CORNARO. Paris 1700. 12.

Nimis rigide victum determinare. Monachorum portionem esse triginta unciarum neque duodecim sufficere.

CÆSAR BAUDELOT *Lettre a* Mr. LISTER *medecin du Duc de Portland.* Paris 1700. 8. *. In generoso equo qui maximis torminibus periit, casu aperto abdomine magna vis lapidum exiliit, quæ flatuum exitum impediverat. Pondus erat 28 unc.

Alia exempla calculorum in equis reperiuntur in *Journal des savans* 1700.

J. BRUNET *le bon usage du tabac en poudre, les differentes manieres de le preparer & de le prescrire.* Paris 1700. 12. 1703. 12. BUR.

Recueil des pieces concernant le proces des advocats & des medecins de Lyon. Lyon 1700. 4. ASTR.

PLACIDI BERTUCCII *il desimpegno al cavar sangue o tr. in cui si mostra non deversi mai adoprar il salasso.* Messin. 1700. 8.

FELIX GALACIOS a. 1700. 4. ediderat NICOLAI LEMERY corso chymico.

EJ. est *Palæstra pharmaceutica chymico galenica.* Madrit 1706. fol. 1721. fol.

EJ. *La farmacopœa triumfante de las calumnias.* Madrit 1717. 8. C. de V.

TEOFILO JAMATO *Risposta apologetica.* Cosmopoli 1700. 4. HOTTON.

RADCLIFF celeberrimus medicus qui ad ingentes divitias medendo pervenit (*). Jacobita qui R. Mariam variolis laborantem neglexit, causaque mortis optimæ Principis fuit (†). Judicium quidem potissimum laudabant, quo in adgnoscendo morbo & periculo polluerit, formulas tamen & præscriptiones ediderat.

(*) Burnet Mémoires T. II. P. I. p. 139.
(†) In Anglia nunc celeber ob varia legata ad promovendam artem salutarem; unum præsertim memoratu dignum, quo duo juvenes medici per duodecim annos 300 libr. sterl. quotannis accipiunt, ad peregrinationes instituendas. BR.

ediderat. Lond. 1718. 8. ab E. STROTHER editæ ib. 1721. 8. 1730. 8. *. Germanice versum Lipſ. 1721. 8. interprete LUDOVICI 1727. 8. Plenior titulus est. *Practical diſquiſitions containing a complet body of preſcriptions fitted for all diſeaſes internal and external.* In mea noviſſima editione ſubjungitur. *From various authors from* RADCLIFFS *beſt præſcriptions from* BATE *and* FULLER *with remarks explainings the virtues and right application of each receipt.* De reliquo libro cum STROTHERO dicam, hic de RADCLIFFII formulis ſermo eſt, quæ cuique capiti ſubjiciuntur latine & anglice ſcriptæ. Simplices ſunt, de gentis genio, boli, doſes magnæ etiam in mole ut clyſter libram excedat. Non temperavit anglorum peculiaribus ſæpe parum efficacibus medicamentis, ut pulvere de chelis cancri, aqua pæoniæ &c. Voces ſæpe barbaræ, vinum hœcmerium (*Hochheimer Wein*). Farraginem vitat, efficacia ſæpe medicamenta adoptavit, ut gummi ammoniacum & galbanum ad hyſterica mala.

JOH. PURCELL *Treatiſe of the colick.* Tempus verum primæ editionis ignoro, invenio Lond. 1702. 8. 1714. 8. Germanica verſio cum notis ab AUG. PHIL. GESNERO Nœrdling. 1775. 8. Satis plene egit de diverſis cauſis & ſymptomatibus colicæ cum ætiologia. Sedes morbi, ubi non ſit, ita neque in nervis, ſed in peritonæo, capſulis renalibus, utero, pancreate, liene qui in pleuritidem tranſeat, in hepate, ventriculo & potiſſimum in inteſtinis. Cauſæ per anatomiam detectæ etiam rariores. Symptomatum expoſitio, dolores varii, tenſorius, preſſorius, terebrans, ſeverus, urens, rodens, pulſatorius, lancinatorius. Deinde univerſalis, topicus, fixus, ambulatorius. Lienem canibus excidit. Signa colicæ quæ cauſam definiunt, a qua orta fuerit, fuſe iterum iſta & ubertim. Prognoſes & pericula, denique curatio quæ ſit in ſedando dolore, in roborandis viſceribus, in deſtruenda cauſa mali, quare cuique cauſæ ſua medicamenta opponit. Clyſteres ad ſolvendam alvum fortiſſimos ſubjicit, quoties vulgatiores nihil operantur, addit tres uncias infuſi croci metallorum aut octo grana tartari emetici. Clyſteres opiatos plus efficere quam laudanum intus ſumtum. Emplaſtra inania eſſe. Cucurbitulos umbilico GALENUS imponit, periculo plenum auxilium. Mollientes clyſteres, optimum primo oleoſum alterum cum hiera picra SANCTORIUM utiliter commendaſſe. Medicum flatus bono effectu ſiphonis ope eduxiſſe. Ita optimum a frigidis effectum vidiſſe & impoſitæ nivis. Chalybem bene datum fuiſſe cum bilis reſorberetur in tunicas primarum viarum. Anodyna convenire quando viridia vomuntur. Cum nulla in homine veſicula fellis eſſet, acerrimi ejus humores fuerunt, ut incidentis chirurgi digitos eroderent, rheumatiſmum inteſtinorum patiebatur. Adnotationes Ill. GESNERI ſuo loco dicam.

EJ. *Of Vapors and hyſteric fits.* London 1701. 8. Morbi hiſtoria, ſedes eſt in ventriculo & in vitiata ciborum digeſtione unde turbatos motus ſpirituum, mechanice omnia exponit.

BARTHO-

BARTHOLOMEES BEALE *Essay attempting a more certain and satisfactory discovery both of the true causes and of the diseases arising from vicious blood.* Lond. 1700. 8. Suadet sanguinis aliquantum de vena emittere ut ejus natura detegi & propria medicamenta offerri possint.

JOHNSON *Manual of physik.* Lond. 1700. 8.

ANDREAS WRIGHT *Venus decived or a account of the seat and nature of the clap in man and woman with a present cure in 24. hours.* Lond. 1700. 8. Arcanorum mercator.

Sic TH. NEEDAM *Treatise of consumtion and venereal disease.* Lond. 1700. 8.

An account of the dissection of William Duke of Gloucester. Lond. 1700. 4.

WOUTER SCHOUTEN chirurgus etiam per suas peregrinationes notus. Ejus operum primas editiones ignoro, multo autem potuisset serius recenseri, cum jam a. 1658. examen chirurgicum subierit & a. 1704. obierit. In India orientali septennio medicinam fecit. Ante obitum codicem paraverat *Verhandeling von de tegennatuurlyke gezwellen* RUYSCHIO dicaverat, is a morte viri Roterd. a. 1727. 2 vol. 8. *. prodiit. Multa omnino medica sunt. Inflammatio meningum s. phrenitis & cephalæa, ophthalmia. Gutta serena. Inflammatio aurium, Angina, Pleuritis, Erysipelas, Herpes, Arthritis. Hæmorrhoides, exempla aliqua. In navibus a. 1658. ex erroribus in victus ratione phrenitis grassata est cui furiosa febris successit cum periculosissimis pustulis. Refrigerantibus & venæsectione usus est. Cephalæa a carie ossis frontis. In cephalæa vesicatoria utilia. Ipse ei malo obnoxius sanguinem habuit siccissimum & theæ potu sanatus est. Menses revocari venæ tali sectione, non ita brachii. Pro venæsectione ad inflammationes contra sectam CORNELII BONTEKOE.

Medicus politicus dat is underwys voor en jungen medicus wegens de politike. Amsterd. 1700. UFF.

J. OTTO de HELWIG *Curiosa physica Lehre von unterschiedenen Naturgeheimnissen, vermehrt durch* CHRIST. HELVIG. Sondershausen 1700. 12. ib. 1701. 12. 1714. 8.

EJ. *Arcana majora* edidit CHRIST. HELVIG. Lips. 1702. 8.

Harmonia & disharmonia taxarum, Vergleichung sächsischen Apothekertaxen mit Anmerkungen. Hannov. 1700. 4.

GOTTFRIED GOTTLIEB *Neueröfnete Apothekerschule von der Apotheker und Apotheken Anfang, Fortgang, Privilegien, von Barbirern, Badern, Materialisten, Oculisten, Visitation, Taxe, Ordnung und ob die Medici ihre Medicamenta selbst dispensiren mögen.* Francf. u. Leipz. 1700. 4. HEN-

HENRICH ELIAS HUNDERTMARK *Schmachtende Venus.* Leipz. 1700. 8.

HEINSII libellus ad ejus querelas de hac versione respondet in *medicinischer Extract von einem Dutzend der grössesten und schwehrsten Krankheiten &c.* Leipz. 1712. 8. etiam est arcanista.

ANNA ELISABETH HORENBURGEN gebohrne GULDENAPFELN *wohlmeinender Unterricht für Hebammen.* Hann. 1700. 8. *. graviditatis tempora, signa, symptomata. Cura infantis.

MARIA SOPHIA CONRING *wohlunterrichtete Köchin von Confect, Früchten, Säften, Weinessig.* Braunsweig. 1700. 4. 1702. 4. 1706. 4. 1712. 4. Berl. 1727. 4. MÆLLER.

Kochbuch für grosse und geringe Haushaltungen. Basel 1700. 8.

Neu ausführliches und wohlgegründetes Aderlasbüchlein. Schneeberg 1700. 8.

Nürnbergische vermehrte Gesetz und Ordnungen dem Collegio-Medico, den Apothekern &c. gegeben. 1700. 4.

Die durch Arzneyen vermehrte Schwachheit der Natur. 1700. 12.

Sendschreiben; daß die sympathetischen Würkungen nichtig und unmöglich seyn. Francf. 1700. 8.

J. FATIO M. D. *Helvetische vernünftige Wehemutter.* Basel 1752. 4. posthumum opus sub finem seculi XVII. scriptum hominis experti. Prægnantium morbos determinat auxilia medica cum formulis. Molas maximas ipse extraxit. Non frequentes morborum historias admiscet. Hæmorrhagia ab exigua mola aut fulso germine periculosa. Morbi puerperæ, etiam febres, eæ periculosæ sunt, cum frigore fere invadunt. Lochia suppressa calidis & sudoriferis vult expedire. Morbi & curatio infantum. Dentitio, febres, quas calidis & absorbentibus vult expugnare. Variolæ & morbilli. Nimium tamen aëris æstum improbat. In lethargo castoreum dat & cornu cervi.

§. DCCCCLXXXVI. DISPUTATIONES.

BERNH. HOVIUS *de hydrope in genere.* Leid. 1700. 4. HEFT.

J. WOODHOUSE *de medicina instituenda & promovenda.* Leid. 1700. 4.

C. ENGEL *de febribus intermittentibus.* ib. 1700 4.

G. COOL *de bulimo & appetitu canino.* ib. 1700. 4.

BENJANIN

BENJAMIN EMRICI *de apoplexia.* ib. 1700. 4. *.

L. CHRISTIAN ab OUTSCHOOREN *de pleuritide.* ib. 1700. 4.

J. HESLOPP *de dentitione infantum difficili ſ. laborioſa.* ib. 1700. 4.

J. PHIL. BREYNE *de radice Ginſeng ſ. Ninſi & Chryſanthemo bidente Ceylanica Acmella dicta.* ib. 1700. 4. *.

EJ. *de fungis officinalibus.* ib. 1700. 4. *. Agarici laricini hiſtoria, analyſis, natura reſinoſa. Auriculæ judæ analyſis vis ſtyptica.

J. WILHELM ALBUS *de arthritide.* ib. 1700. 4.

CHRIST. BUKKY *de medicina ſtercoracea.* Utrecht 1700. 4. *.

EJ. *de atrophia totius corporis ex obſtructione glandularum meſenterii orta.* Gedan. 1704.

EJ. *de hepate gallinæ maculatæ magno & ponderoſo.* Gedan. 1704. 4.

GEORG CHRISTIANI *de ſomno ejuſque in morbis efficacia.* Utrecht 1700. 4.

CASP. BLASS. Diſſ. *exhibens cauſam practicam de iſchuria.* Duisb. 1700. 4.

NICOL. SEERUP *Triumphus lithargyrii ſ. diſſ. medico chemica qua vindicatur ſacharum ſaturni & mercurius lithargyrii ab animadverſionibus* D. C. JÆGERSCHMIDII. Hafn. 1700. 4. *. Reſp. Erich MOINICHEN.

Colores ruber & viridis ſuccorum vegetabilium non demonſtrant naturam aut acidam aut alcalinam. JÆGERSCHMIDIUS male excuſat aciditatem vini quæ ſola nocet. Mercurium lithargyrii nihil habere corroſivi nec nocere. Verum nullus in lithargyrio mercurius eſt. Exempla curationum uſu interno ſachari ſaturni impetratarum.

J. BACHWALD chirurgus præſ. C. BARTHOLINO.

Diſſ. *de pleuritide atque peripneumonia.* Hafn. 1700. 4.

J. G. LOSEMDYER *de occultis qualitatibus.* Gedan. 1700. 4.

J. DEODATI BLUMENTROST Archiater Ruſſiæ (*) *medicus caſtrenſis exercitui moſcovitarum præfectus.* Regiom. 1700. 4.

MARTIN

(*) Academiæ Imper. ſcientiarum quæ nunc Petropoli floret primus auctor & dum vivebat præſes. BR.

MARTIN SYLV. GRABE *de phthisi.* Regiom. 1700. 4. MENZ.

GOTTF. ES. SAND *Fungus cerebri inventus & extirpatus.* Regiom. 1700. 4. *.

EJ. *Rarus ventriculi abscessus.* ib. 1701. 4. & in act. mar. Balth. 1705.

V. Bibl. Chir. I. p. 550. Dolores in dorso sævissimi, appetitus prostratus, tumor hypochondrii maximus, vomitus niger, abscessus adnatus prope œsophagum, materia in ventriculo nigra. Alius in vomitu nigro ventriculi sphacelus.

ADAM BRENDEL Professor Wittenbergensis gener BERGERI, vir doctus.

EJ. Disp. *de catalepsi.* Wittenb. 1700. 4.

EJ. *de Homero medico.* ib. 1700. 4. *. Loca Homeri ad varias partes artis medendi spectantia.

EJ. *de fluore albo mulierum.* 1701. 4. HÆN.

EJ. *de hydrope ovariorum mulierum.* 1701. 4.

EJ. *de curatione morborum per carmina & cantus musicos.* 1706. 4. *.

EJ. *de lapidicina microcosmica.* 1711. 4. *.

EJ. *de balneis veterum valetudinis causa adhibitis ad* Horat. L. I. Ep. XV. 5. 6. 7. ib. 1712. 4.

EJ. *de usu & abusu venæsectionis in curandis febribus.* 1715. 4. HÆN.

EJ. *de febre querquera ex antiquitate eruta.* 1716. 4. HÆN.

EJ. *de fluxu hepatico.* 1715. 4. VATER.

EJ. *Observationum anatomicarum Dec.* I. 1716. 4. In variolis œsophagum, ventriculum & intestina variolis plena fuisse.

Dec. II. 1718. 4.

Dec. III. 1718. 4.

EJ. *de eo quod & quomodo plurimi morbi curentur, novo morbo per artem introducto.* HÆN.

EJ. περι την εγκοιμησιν. 4.

Ej. *περι των φαρμακων εν τοις ιεροισιν εγκοιμησεις παρα θεων αιτημενων.* 1701. 4.

Christian Wedel *Centuria thesium de theriaca.* Jen. 1700. 4. Pl.

Ej. an Fr. Adolphi Diss. *de temperamento viventis.* ib. 1698. Heft.

J. Nicol. Martius *de magia naturali ejusque usu medico ad magica curanda.* Erford. 1700. 4.

Georg Henrich Goete *de theologis pseudomedicis s. num theologo artem medicam exercere liceat.* Lips. 1700. 4.

Christian Warliz *de senio Salomoneo.* Lips. 1700. 4. 1708. 4.

Ej. *Scrutinium lacrymarum.* ib. 1705. 8.

Ej. *Diatribe medica sacra de morbis biblicis e prava diæta animique affectibus* ib. 1714. 8. Pl. Br.

Phil. Hendich *de medicamentorum sudoriferorum prudenti administratione.* Marburg 1700. 4. Burm.

Christoph Gottfried Seiler *de privilegiis fetus qui in utero est.* Marb. 1700. 4. ad medicinam forensem.

Georg Michael Reinhard *de tussi.* Altd. 1700. 4.

Henr. Frid. Bauman *de Roseolis saltantibus.* Altd. 1700. 4. Riv.

J. Ant. Soldner *de methodo sanandi per simplicia.* Altd. 1700. 4.

Bernh. Hofman *de scorbuto.* Argent. 1700. 4. Pl.

Anton Rudolf *Antipathia humana.* Basil. 1700. 4.

Jac. Sim. Giller de la Riviere & Reneaulme. *E. hydropicæ prægnanti tuta catharsis.* Paris 1700. 4.

Phil. Berth. de Bordegaraye *E. variolis emeticum.* Paris 1700.

Cl. Berger J. Cl. Berger fil. *E. felicior & tutior in balneo purgantium usus.* Paris 1700. 4.

Dom. de Fancy & Finot *E. asthmati humido nicotiana.* Paris 1700. 4.

Dionys Dodart & Finot *E. febribus acutis e carnibus juscula.* Paris 1700. 4.

Raph.

RAPH. MAURIN & du PRÉ *E. solo cum aëre juncta ægrum sanat & corpus animæ domicilium conservat.* 1700. 4.

PETR. CRESSÉ & LUD. du PRÉ *E. in febribus acutis initii quam inclinationis tempus purgationem potiori jure sibi vindicat.* Paris 1700. 4.

ALB. MICH. DENYAU & JAC. TRINAUD *E. oculi sunt pathematum idola.* Paris 1700. 4.

CL. BERGER & FOURNEAU *E. solus inter medicos qui sapere potest & fari verus Medicus.* Paris 1700.

FRANC. MEMIN *quæstio medica an vinum rheimense burgundico salubrius.* Rheims 1700. 4. & gallice ib. 1700. 4.

Plures libellos ad eam litem pertinentes dixi in Bibl. Bot. II. p. 53. qui aliis annis prodierunt. (PECHEUR *ibi auctor vocatur.*)

§. DCCCCLXXXVII. DIARIA ad a. 1700.

In Phil. Transact. nr. 260. Acus calculo circumdata eum in vesicam data fuisset Chirurgi PROBY.

N. 261. Fasti natales & mortuales Marchionum veteris, mediæ & novæ. Baptismi 13776. mortes 7938.

N. 262. Membrana mucosa asperam arteriam intus obliniens, secreta & egesta fuerat.

N. 263. JAC. BURROUGH de fame vix exstinguenda cum vermibus.

N. 265. GREENHILL Abscessus circa umbilicum & ex eo ossicula prunea.

Mors ex infarctu ossiculorum cerasinorum. Mors in homine nimium obeso, cum tumore suffocante, qui solo flatu fiebat.

N. 266. J. WALLACE de calculo circa capillos concreto, & GEORG GARDEN circa silicem.

N. 267. LA FAYE chirurgus de anevrysmate aortæ post contusionem orto in tumorem excrescente sub dextra papilla, demum ruptum & mors inde subita. Costarum duæ cartilagines & sterni pars deleta.

In *Journal des scavans* 1700. du MONT chirurgus hydatides renibus innatos vidit, quas credit causas esse proprii hydropis.

In *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1699. de VERNETE retulit de hydrope chyloso, colore cerevisiæ tinctus fere & sapore lactis salsi humor ut esset, a sale tartari non ab acore coagulabilis. Educebantur paracentesi 13--14 pintæ intra 15 dies.

RENEAULME. Post magnas hemicranias, delirium, autocheiria. In ventriculis cerebri excrescentiæ ad piam suspensæ, ovarium justo majus, in eo massa crinium quasi sebo obtecta. Tuba erat fistula per quam ovarium pus sensim in uterum stillabat.

A detorto subito capite impedimentum in deglutitione inque respiratione, aneurysma est subclaviæ arteriæ quod partem claviculæ destruxerat.

LEMERY sed uter? Aphonia sanata cortice, amararum herbarum infuso.

SIMON BOULDUC chemica equidem experimenta, sed huc referas. Analysis Ipecacuanhæ utriusque.

BURLET de aqua calcis, non esse causticum & bibi absque malo. Ejus sapor, analysis. In dysenteria profuit, in asthmate videtur nocuisse, in phthisi inconstans levamen adtulit; in scrofulis nihil boni fecit, & plurimi ægri in nauseam inciderunt, adjuvare efficaciam corticis peruviani, Parisiis minus profuisse, sæpe nihil profuit, nocuit numquam, appetitum frangit, cum lacte in ulceribus profuit & in tumoribus internis nondum scirrhosis. Vires purgantes auget.

In GALERIA di MINERVA T. III. PETRI PAULI PAGLIRI sermo in consessu medicorum physico criticorum dictus de noxa nimiæ ingurgitationis cibi & potus, quæ ibi Saturnalium tempore grassatur.

PAULI HIERONYMI BANDIERA discorso delle voglie che si imprima nel feto rinchiuso nell utero della matre. Eodem a. 1700. prodiit etiam T. IV. Lis inter medicos Ferrarienses & Bononienses, cum isti negarent fas esse Ferrariensibus doctoribus Bononiæ medicari, hi defenderent licere. Ad eam litem pertinent. Risposto al fosso presentato de medici fisici di Bologna in giustificazione del loro attentato contra il collegio di Ferrara Ferr. 1700. fol. Opus esse J. MARIÆ NIGRISOLI. Sciurari privilegiis a Bonifacio IX. impertitis. In Veneto dominio Ferrarienses medicos etiam ad praxin admitti.

VALVASORI (*) de grumo sanguinis cum urina reddito & pro verme habito.

Compendium

(*) Literæ sunt ALEXANDRI COCCI ad H. VALVASORUM datæ. BR.

Compendium integrum editurus erat ALEXANDER COCCI cum titulo *Profusa lucis encomia in physiologicis novæ medicinæ fundamentis e veterum tenebris erutis atque cultro anatomico autopsiæque caractere confirmatis.* Habet etiam pathologica, ut de origine calculi, de illo capucini serpente.

In act. litt. mar. Balth. 1700. HOPPIUS de puella suffusione sinistræ pupillæ laborante, sanata instillato sanguine.

§. DCCCCLXXXVIII.

ANNORUM INCERTORUM LIBRI SECULI, ut puto, XVII.

HYANCINTHUS ANDREAS sub finem hujus seculi Bercinonæ dedit *compendium* RIVERII *cum descriptione spasmi maxillarum inter infantes per Hispaniam endemii, quo plurimi nuper nati pueri abripiuntur.*

ANONYMI *Respuesta al libro intitolado Quechas de la medicina.* C. d. V.

P. PAPINIUS.

Intestinum enorme flatubus distentiam, intus bilis flava.

J. BOCLACKER *Dissertatiuncula de medicina &c.* Berlin 4.

J. CHRIST. MAUL.

Wohlleben sowohl der Reichen als der Armen oder Unterricht wie ein jeder bey so vielen eingerissenen Unordnungen seiner Gesundheit wahrnehmen soll. GUNZ.

J. ALB. HUSWEIEL *Neuer Unterricht, wie bey einfallenden Krankheiten ein jeder sich verhalten soll.*

PHIL. del SCOTTO *Philosophischer Wunderbalsam Quinta essentia.* fol.

EJ. *Augenwasser, Magenbalsam und* BURRI *Büchlein.* fol.

EJ. *Relation der grossen Kraft und Würkung des edlen Balsams vulgo Balsamum philosophorum genannt.* 8.

EJ. *Verzeichniß aller seiner Geheimnisse.* 4.

AUG. CHRIST. OLEARII Tract. *de podagra & morbis tartareis d. i. gründlicher Bericht wie das schmerzhafte Podagra und andere dependirende Krankheiten curirt werden* Wolfenb. 8.

D. W. M. B. P. M. S. *Das nicht erkannte oft turbirte und selten curirte Podagra oder gründliche und deutliche Unterweisung nicht allein der Gicht und*

Podagra, nebst ihrer Vertreibung wahrer und nicht genug bekannten Versuchen und mit denselben übereinkommenden Krankheiten, woraus einer lernen kann, wie man sich vor denselben praecaviren oder eine vernünftige Cur anzustellen habe, nebst Beschreibung recht guter Medicin und Anweisung etlicher Arzneymittel; der Tincturae antimonii per se, des auri potabilis, des auri destructi &c. Regensp. 8.

BILION *Discours sur la maladie de M. de Bellegarde grand écuyer.* 8. lat. fol. FALC.

Traité en abregé de la cause & indication generale de la guerison des fievres, avec un traité de la petite verole, rougeole, & les fievres malignes, ensemble un traité du regime de vie des vieillards & un autre des maladies des femmes. 8. BURM.

JOH. BAPTISTA GLUSSIANI protophysici Mediolanensis Diss. *de vena secanda in febribus pestis causa.* 4. ARGELAT. BR.

§. DCCCCLXXXIX. CODICES M. S.

A probable essay to assert the use and health ful effect of cold drink wherein Verulams assertion concerning the use of warm drinks is discursed and his opinion that the draught of wine or beere or any other drink should be warme is combated, in S. Sloane.

§. DCCCCXC. ANTONIUS PACCHIONUS.

Regiensis medicus & anatomicus Romanus.

EJUS physiologica & anatomica scripta diximus. Dein conjuncta prodierunt *opera* edit. IV. *novis accessionibus locupletata.* Romae 1741. 4. *. Vita praemissa. In nosodochio solebat cum doctis viris convenire, de rebus medicis agere. Promisit de morbo solidorum opus. In opusculo de durae meningis morbosa febrica aliqua exempla interjecit. Sero supervenientia vulneribus cerebri symptomata, die sexagesimo febricula primum deinde sopor & tandem mors superveniebat, cerebro purulento facto. Experimenta in canibus facta. A spiritibus acidis chemicis somnus potius quam convulsiones, etiam cum biduo in vulnere relinquerentur, eventu verum funesto cum dura mater gangraena adficeretur. Iterum injecto per vulnus spiritu acido jactitatio canis, compressa ex sensu spiritus vini, reddito acido non convulsiones & gangraena. Ab anodyno per cranium terebra apertum injecto subita fere mors. Sed etiam ne nimium tribuas his experimentis, emollientibus injectis spasmi funesti. Alia experimenta adjecta J. B. de TOPPIS cum spiritu acido meningi superfuso.

Inde PACCHIONUS ipso a lapsu convulsiones, febris, mors. A lapsu lenta febris, singultus, icterus, horror, mors, cerebrum sanum, meninx semiputrida, hepar

hepar enormi mole, in eo ingens abſceſſus. Alia exempla abſceſſuum hepatis a capitis vulneribus. In Epiſtolis etiam pathologica intercedunt. In alia a. 1701. ad TESTUM data varia præmittit de morbis capitis, abdominis, ictero ejuſque cauſa in textu fibroſo poſita. Ejuſdem diſſ. in qua per obſervationes in noſodochio factas oſtendit magna a medicamentis veſicam trahentibus mala oriri. Deinde obſervationes, ut vocant, variæ. Cordis emolliti, enormiter ampli, loco moti & in diaphragma detruſi exemplum, quod pro aneuryſmate impoſuerat. Aliud in quo cor ventriculum inter & coſtas ſaliebat, cor ad ſeptimam coſtam prolapſum diaphragmati innitebatur.

JACOBI ANDREÆ BEGGI orthopnœa, cordis vehemens pulſus, cum in carpis vix ullus eſſet. Hydrops aqua inter albugineam & vaginalem teſtis tunicam & in celluloſa tela abdominis & in ipſis cavernoſis corporibus penis. Aorta ſquamis oſſeis varia, pericardium craſſius cordi adhærens.

JACOBI CHEAPPEAU Notizia intorna alla vita di ANT. PACCHIONI in raccolta d'opuſcoli ſcientifici e filologici T. III.

§. DCCCCXCI. VARII.

ASCANIUS MARIA BAZZICALUVE Lucenſis, medicus in valle Tauri jathromathematicus BELLINIANUS; Ejus eſt *Novum ſyſtema medico mechanicum & nova tumorum methodus, quorum nomine comprehenduntur inflammationes veræ.* Parmæ 1701. 4. *. A cordis conſtrictione & arteriarum reſiſtentia atque atmoſphæræ preſſione adteri globulos ſanguinis, inde ſolvi naturalem ſanguinis quantitatem cum multis heterogeneis ſubtilioribuſque particulis, ita fermentationem perpetuam in ſanguine naſci.

Ex fermentatione aucta aut diminuta morbos naſci. Theoria tumorum inflammatoriorum. Tumores dari calidos & frigidos flatulentos, miſtos. Tumorem calidum fieri vel a viſciditate nimia ſanguinis, vel a raritate, obſtructione facta, quæ forte nulla eſſet niſi arteriæ figura eſſet conica. Fermentatio in loco obſtructo aucta tranſit paulatim in univerſum ſanguinem. Inflammationem fieri a copia ignis exſoluti, hinc inter cauſas veras hydrargyrus inunctus. Suppuratio, febres inflammatoriæ. Inflammationes curari globulis a ſe invicem remotis, aut etiam propius adductis, hinc refrigerantia, incraſſantia.

T. II. Tumor frigidus qui fit a diminuta fermentatione ſanguinis, curari aucta effervefcentia ſanguinis. Tumores flatulenti. Mechanica omnia & per figuras mathematicas explicata.

GUILIELMUS WIERUS MUYS Prof. Franeckeræ vir induſtrius & ad inveniendum natus.

Diſp.

Disp. *inauguralis de catalepsi.* Utrecht 1701. 4.

Ej. Diss. *& observationes de salis ammoniaci ad febres intermittentes usu cum epistola ad societatem regiam Par.* Franeck. 1716. 4. Memorabilis libellus quem & ipse neque semel veracem esse expertus sum, in febribus potissimum quas milites nostri ex Seelandiæ pestilenti aëre adtulerunt. Salem ammoniacum noster per experimenta reperit febres intermittentes sanare, dosi summa in adulto homine drachmarum indies duarum, minima drachmæ unius, in aqua soluti. Successus frequentes fuerunt, 28 felices ad quaternos ubi nihil perfectum est. Præfert cortici peruviano, in eo forte nimius est. Nitro præferrem quoties non necesse est alvum solvere.

Ej. *de theoriæ medicæ usu atque recte illam excolendi ratione.* Franeck. 1714. fol.

Laurentii Terranei possideo *orationes* plusculas earum duas ann. 1701. dictas, tertiam a. 1703. demum 1707. 8. Turin. 8. sed nihil inest medici.

Ej. *de glandulis in universum & speciatim ad urethram virilem novis.* Turin 1709. 8. *. Leid. 1721 & 1729. 8. Agitur etiam de morbis & speciatim gonorrhœa. De morbis rarioribus ductuum salivalium prostatæ &c. de laxitate glandularum, strumali distensione. Calculos vidit in liene & pulmone. Gonorrhœæ in prostata nullum vestigium vidit urethram vero inflammatam. Denique observationes ad anatomen practicam. Novimenstruæ puellæ fluor albus sanatus. Stranguria ab ulcere urethræ. In gonorrhœa virulenta glans penis livida, in ea duo ulcuscula, alterum sinuosum, urethra deinde livens & pus multum infra prostatam ad usque corpora spongiosa. Nihil in prostata & glandulis. Iterum inflammatio glandularum urethræ.

J. Gratiani *Thermarum patavinarum examen & de fonte Lælio acido Ricobario.* Padua 1701. 8. Vires thermarum, morbi quibus conveniunt, utendi modus. Inesse spiritum acidum & sulfur, ferrum enixum nigrum. Valere ad renum morbos, incommoda a sabulo, ad morbos cutaneos, ulcera antiqua etiam intestinorum. Læliam conferre scirrhis, scabiei. Acidulis acidus gratus sapor est, ad melancholiam valere & ad tonum partium restituendum, caute tamen oportere adhiberi.

Galignanus *l'Apologo della Pillola antivenerea o sia mistura antiacida.* Venez. 1701. 12. Argel. Br.

Franc. Henriquez de Fonseca Lusitani archiatri Regii.

Ej. *Pleurologia de pleuritide & ejus curatione.* Lisbon 1701. 4.

Ej.

Ej. *Apiarium medicum, medico chymicum chirurgicum & pharmaceuticum.* Lisb. 1701. C. de V. Seguier 1710. 8. lego etiam Amſterdam 1711. 8.

Ej. *Aurora medicinal.* ib. 1701. 8.

Ej. *Methodo di conecer e curar o morbo gallico.* ib. 1715. fol.

Ej. *Medicina luſitanica ſocorro delphico a os clamores da natura humana para total profligacaon de ſus malos.* Amſterd. 1710. fol. SEGUIER.

DIEGO MATTHEO ZAPATA *Criſis medica ſobra el antimonio y carta reſponſoria a la R. ſocietade ſcritta.* Madrit 1701. 4.

J. CRUSO *Theſaurus medicamentorum euporiſtorum* latine. Lond. 1701. 12. FALC. 1704. 12. FALC. inde anglice 1771. 4. germanice 1773. Mietav. 8. prodiit titulo præfixo *Arzneyſchatz oder Sammlung bewährter Mittel gegen die meiſten Krankheiten des menſchlichen Körpers*, multum hic auctus adnotationibus interpolatis. Ex genio ſeculi non ſatis diffidenter noſter de viribus medicamentorum ſimplicium ſcripſit. Tota autem collectio vix pilum meretur. Quid poſſit contra hydropem & calculum Anſerina, quid Betonica, Lithoſpermum, Verbena adverſus eundem morbum, Corylus & Galega adverſus epilepſiam, ſic in aliis exemplis. Oleum tamen Liliorum monet facileranceſcere. Abſinthium ad gangrænam. Nihil ad opii nimias doſes aceto utilius. Cynogloſſam tamen noxias particulas continere.

Pharmacopæa collegii Londinenſis auct. NICOLAO STAPHORST.

Officina chymica Londinenſis Edit. III. Lond. 1701. 8. 1714. 8. MEAD. 1738. 8. ubi reformata dicitur.

THOMAS FULLER *Ars præſcribendi formulas ſ. pharmacopæa extemporanea.* Lond. 1701. 12. 1701. 8. Roterd. 1709. 8. Amſterdam 1717. 8.

Anglice Body of præſcriptions 1710. 8. 1719. 8. 1730. 8.

Gallice vertente THEOD. BARON. Paris 1768. qui notas adjecit.

Germanice. Baſel 1750. 8.

Scriptiones medicamentorum efficaciorum, gratiis noſter non ſacrificavit, ingratiſſimæ enim ſæpius ſunt formulæ & enormes boli, doſeſque paſſim nimiæ.

Ej. *Family diſpenſatory.* Lond, 1739. 8. &

EJ. *Pharmacopæa domestica.* Lond. 1723. 8. Lovan 1752. 12. in usum eorum qui ruri medicinam faciunt.

EJ. *Of the power of exercice with respect to the animal œconomy.* Lond. 1705. 8. *. 1718 8. 1740. 8.

EJ. *Medicina gymnastica.* Lond. 1711. 8. germanice. Lemgov. 1750. 8. ad sextam editionem anglicam. Ut corporis exercitatio vires medicamentorum, decoctorum lignorum & acidularum augeat. Equitationis magna ad phthisin utilitas, ejus alia præsidia tussilago, glycyrrhiza. Exercitationis vis adversus hydropem, cum millepedibus & diureticis. Ejusdem motus ad hysteriam & hypochondriam præstantia, potissimum equitatio & balneum frigidum. Equitatio ad diarrhoeam & augendam perspirationem. Laudes balnei frigidi. Veteres ob stapedum defectum equitationem minus commendasse. Ejus insignis vis in diri & complicati morbi FULLERI curatione. Versio non optima.

EJ. *Pharmacopœa bateana.* Lond. 1719.

EJ. *On eruptive fevers especially the measles and smallpox.* Lond. 1730. 4. MEAD. lego etiam exanthematologiam ejusdem anni.

In magna collectione Thesauro Belgico philologico s. Sylloge disp. selectiorum ad illustranda veteris & novi testamenti loca in Germania conscriptarum. Amsterd. T. I. 1701. fol. T. II. 1702. fol. ib. variæ dissert. continentur, medici & physici argumenti, tantum ut memineris theologicum esse opus.

GEORG DAVID ZIEGRA *de arbore scientiæ boni & mali.*

J. HELV. WILLEMER *de tunica Adami pellicea.*

J. HUCHTERLEIN *de tunicis pelliceis protophasmorum.*

HENR. BAUMAN *status solis.*

AUG. KENERICHT *de fetura Jacobi artificiosa.*

J. FRISCHMATH *de circumcisione.*

MICH. BEK *de uva magna Cananea.*

URB. REUSSEL *de pestilentia a Deo inmitti solita.*

J. FRID. MAYER *de vulpeculis Simsonis.*

J. REISKE *de morbo Jobi difficillimo.*

J. CHR. BEIER *de peste diurna & nocturna.*

PAUL

PAUL SLEVOGT *de morbis & doloribus Messiæ.*

J. GEORG BUCHEIM *de metamorphosi Nebuchadonasaris.*

GEORG HENR. GOETZE *de unctura Christi Bethesdæ.*

GEORG MULLER *de spinis coronæ Christi.*

MICH. ARNOLD FRISCHMUTH *de piscina Bethesdæ.*

DAN. WENDLER *de eadem.*

J. CHRIST. RITTER *de aqua ex Christi latere perfluente.*

J. ANDR. QUENSTEDT *de vulneribus Christi.*

ANDR. AUSTEN *de genere mortis Judæ.*

HENR. LUDW. MUTHER *de animalibus esu interdictis.*

JULIUS DORSCHÆUS *de sanguine & suffocatis.*

CARL DRAKE *de causa longævitatis patriarcharum.*

THEOD. WINKLER *de bis mortuis.*

Pharmacopœa Amstellodamensis. Leid. 1701.

DAVID CHRISTIAN WALTHER *rarissimus adfectus glossagra.* Herfordiæ 1701. 4.

Physica reformata Platonis & academicorum. 1701. si huc facit.

J. JAC. SYRBII *historica in physicam Pythagoream introductio.* Francof. 1701. 8. perinde.

IDEM *scripsit de adfectuum spiritualium & naturalium discrimine.* Isenaci. 1706. 4. LL. BR.

J. PHIL. BURGGRAV *libitina ovans s. de medicæ artis & medicorum fatis diss.* Francof. 1701. 8. In priori parte historia medica ab HIPPOCRATE ad nuperiora tempora, non favet chemicis. In altera causæ morborum mortisque in celebrioribus medicis.

EJ. *Jatrice omnium lethique universalis s. de morte ejusque præsagium.* Francof. 1701. 8.

PETRI LINSING Prof. Inspruck. *Tentamen medicum s. institutiones medicæ per quæstiones dilucidatæ, nunc emendatæ & auctæ.* Erlang. 1701. 8. Francof. 1710. 8. Pathologia, semejotica, diætetica, materia medica & formulæ medi-

 camentorum.

camentorum. Theoria acida a qua inflammatio, febris &c. Compendium prælectionum WEDELIANARUM.

ALEX. RUEL *Oratio de vita & morte* PHIL. MATHÆI. Franeck. 1701. fol.

Officina pharmaceutica Quedlinburgica. 1701. HEIST.

§. DCCCCXCII. LINGUÆ NUPERÆ.

J. BESSE CHIRACI discipulus jatromathematicus sed ut hypothesibus indulgeret, quem vidi Reginæ Hispaniæ viduæ archiatrum.

In *recherches analytiques sur la structure du corps humain.* Toulouse 1701. 8. 2 vol. Paris 1702. 8. Physiologia equidem traditur, ut alcali & acido omnia superstrueret, admiscentur pathologica, ut de nævis dissertatio, quas negat ab imaginatione esse materna adque alias causas refert. Fetuum a terrore materno mortes. Nulla paralysis aderat in parte per lapsum destructa.

EJ. *Tr. des passions de l'homme.* 1699. 8. huc referes ob effectus pathologicos animi adfectuum.

Inde in controversiam cum Helvetio juniori incidit quæ nonnullis libris occasionem dedit. *Lettre à M. auteur du nouveau l. de l'œconomie animale & des observations sur les petites veroles.* Paris 1723. 8. *.

IDEM BESSE contendit se a. 1711. modum curandorum per venæsectionem & emetica morborum acutorum jam a. 1701. proposuisse suaque scrinia ab HELVETIO compilari. Emulsionum usum tuetur, cum HELVETIO varia carpit. Variolas malignas anni 1716. describit quæ inter nobiles virgines sæviebant, in quarum secunda febre, cum pessima symptomata adessent, venam secat. Sic tuetur utiliter secunda vel tertia vice alvum duci in variolis malignis. Inflammationis theoriam ab HELVETIO propositam ex BOERHAAVIO compilatam esse. Contra errorem loci. Demum defendit thesin suam *E. febribus malignis minus tuta alexipharmaca.* Paris 1711. in qua fermentationem quidem mortificam statuit, utiles vero habet cadaverum incisiones. Post diuturnum ventriculi a cibis assumtis dolorem hydrops thoracis & abdominis, vasa exsanguia, glandulæ circa ventriculum induratæ. In alio icterico cum gravi febre vesicula fellea turgida, in ea calculi 13. Febris cum plurima salivæ excretione a peruv. cortice sanata.

EJ. *Replique aux lettres de M.* HELVETIUS *au sujet de la critique de son l. de l'œconomie animale.* Amsterd. (Paris) 1726. 12. asperum & iners scriptum.

EJ. *Dissert. analytica de febribus.* Paris 1712. habet BUR.

Ej. etiam eſt theſis 1730. *An in paroxyſmis febrium intermittentium venæ-ſectio*, de la RIVIERE.

Traité des hernies des hommes & des femmes & des petits enfants avec la maniere de les guerir & un traité des maladies des femmes depuis la generation & après l'accouchement & les remedes neceſſaires. Lion 1701.

ETIENNE MONDON *Reflexions ſur les cauſes de la brieveté de la vie.* Toul. 1701.

DESHAIES GENDRON *ſur la nature & la gueriſon des cancers.* Paris 1701. 12. *. in chirurgicis dictum opuſculum perinde ad pathologiam & ad praxin pertinet, ſed dixi in Bibl. Chir. I. p. 545.

GUYARD *de l'uſage de la frequente ſaignée.* 1701. 12. alii 1702. 12. FALC. 1710. 12. BUR. Chemicus homo, docet ſanguinem corrumpi, neque copia peccare.

J. BAPTISTA MANSANEDA *medici Hiſpani Parodoxa ſobre el carbuero maligno.* 1701. 4. C. d. V.

De la ſobriété & de ſes avantages ou le vrai moyen de conſerver une ſanté parfaite juſqu'a l'age le plus avancé, *tiré* du LESSIUS & du CORNARO. Paris 1701. 12. cum adnotationibus.

PETRI PAXTON *An eſſay concerning the body of man wherein its changes or diſeaſes are conſidered and the operations of medecines obſerved.* Lond. 1701. 8. 1711. 8. Longus ratiocinator. Dolores in artubus amiſſis percepti argumentum ſunt, ſedem dolorum in mente eſſe Evacuantia agunt forti ſeparatione partium. Sudor, eum ab opio frequenter cieri. Veſicas trahentia medicamenta. Maculæ in morbis acutis ſunt a ſanguine diſſoluto, ideo frequenter cum hæmorrhagiis conjunguntur. Emetica nimis frequenter & in omnibus morbis adhiberi perperam. Separationes ubi factæ ſunt aut proxime imminent & eædem vitioſæ ſunt huc evacuare oportet. Febres intermittentes. Non ſolum corticem peruvianum laudes ſpecifici medicamenti mereri, etſi fatetur & manifeſte febres curare. Spirituoſa non eſſe cardiaca niſi ſuo loco ſumta. Morbi ſpirituum. Opium in variolis nimis frequenter exhiberi. Hominibus vino & ſpirituoſis remediis abunde utentibus chalybem nocere. Plura perſequi non licet, totam enim morborum hiſtoriam hic edit adjecta diſſ. *de ſalivatione & hydrargyri uſu.* ASTRUCIUS parum facit. Poſthumum fuerit, quod non videtur cum nuperior aliis prodierit.

Ej. *Directory phyſico medical.* Lond. 1707. 8. *. Materia medica.

ADR. PAARS *Index Batavicus ſ. naamroll van de Bataviſche en hollandſche ſchriften van Jullius Cæſar tot deze tyden.* Leid. 1701. BURM.

ARN.

ARN. LEO VROLING *Tr. van schuerbock.* Deventer. 1701.

Germanice *Landskrankheiten* vertente SCHURIGIO.

EJ. *der Matrosen Gesundheit* eodem vertente. Dresden 1712. 8. editio belgica. Amsterd. 1663. ABKOUDE.

J. CHRISTOPH SOMMERHOF *Lexicon pharmaceutico-chymicum latino germanicum & germanico latinum.* Nurnb. 1701. fol. 1713. fol.

Sächsische Hebamme. Leipz. 1701. 8.

Apotheckertaxe der Stadt Basel. ib. 1701. 8.

M. N. L. M. D. *Rathschlag vom Lendenstein.* Græz. 1701. 8.

J. WEICKMANN *Bericht von dem Tode* SCHUDERS *nebst einem Abrisse des grösten bey ihm gefundenen Steins und Relation des Chirurgi der den Körper secirt hat.* Leipz. 1701. 8. Theoria calculi & de eo collectanea, vel in terra, mari vel animalibus reperiuntur. Origo ex spiritu petrificante.

CHRIST. FRID. RICHTER *de cochinella.* Lips. 1701. 4. *. Germanica vers. 1703. 8. *. Rectius ad physica; describit opuntiam, animal in ea natum, scarabæis simile quod ipse cominus observavit, ostendit male a POMETO pro planta haberi. Vis tinctoria, cosmetica, medica. Cardiacum esse hispani, sudoriferum angli putant. Ad gonorrhœam, colicam, passim etiam in variolis & morbillis dari, a STISSERO ad calculum.

MATHÆUS CAST *vom töplizer Baad.* 1701.

M. D. L. H. *Tractat von magnetischen und sympathetischen Curen.* Frankf. 1701. 8.

Feld- Land und Leibmedicus, oder wie alle Krankheiten am sichersten und geschwindesten zu heilen, nebst einem Roß und Vieharzneybuche. Frankf. 1701. 8.

Der in Teutschland wiederkommende Feld- Land und Leibmedicus, nebst einem Roß und Vieharzneybuche. Strasb. 1701. 8. 2 vol. edit. IV. HEBENST.

§. DCCCCXCIII. DISPUTATIONES.

A. D. van WELT *de chimiæ oppressæ & despectæ gemitu ad parentes* Phœbum & Naturam. Leid. 1701. 4. HÆN.

L. L. de HAAS *de epiphora.* Leid. 1701. 4.

J. CHRIST.

J. Christ. Bornemann *de natura & differentiis antacidorum per experimenta demonstratis*. Leid. 1701. 4. Riv.

H. Schnellen *de urinarum inspectione*. Leid. 1701. 4.

Henr. du Bois *de dysenteria*. Leid. 1701. 4. Pl.

C. J. Schwab *de contractura*. Leid. 1701. 4.

Meno Paul Hanneken *de febribus malignis*. Leid. 1701. 4. Moeller.

J. Traufell *de nephritide*. Leid. 1701. 4. *.

Brandan Meibom *de externorum medicamentorum operatione & in morbis internis usu*. Utrecht 1701. 4. *. Idem Professor Helmstadiensis.

Ej. *de rei medicæ per observationes incremento earum fallacia & recto usu*. Helmst. 1772. 4. Pl.

Ej. *de lochiorum suppressione*. 1717. 4.

Ej. *de naturæ in conservanda & restituenda salute viribus*. 1714. 4.

Ej. *animæ ad restituendam sanitatem impotentia*. 1719. 4. Hæn.

Ej. *ægra paralysi laborans*. 1720. Hæn.

Ej. *de vomitoriorum natura & usu*. 1719. 4.

Ej. *de provido atque tempestivo medicamentorum evacuantium usu pro diversitate temporum, morborum prudenter instituendo*. Helmst. 1723. 4. Pl.

Ej. *de apoplexia*. 1723. 4.

Ej. *Fundamenta brevioris vitæ quæ in hujus ævi hominibus observatur*. 1729. 4. *.

Ej. *de tuenda valetudine recens natorum*. 1731. 4. *.

Ej. *de usu vaporationum & suffituum curatione morborum*. 1734. 4.

Ej. *de cruditatibus ventriculi*. 1735. 4. Hæn.

Ej. *de morbis ex viscido oriundis*. 1737. 4. *. Hæn.

Ej. *de epilepsia stomachica*. 1740. 4.

Ej. *de pilis eorumque morbis*. 1704. 4. *.

Ej. *de arsenico*. 1729. 4. Pl. Br.

Conrad

CONRAD STARKE *de morbis malignis*. Utrecht 1701. 4. MOLLER.

EDUARDI WORTH *Commentarius in Magni* HIPPOCRATIS *L.* I. *aphorism.* XXII. Utrecht 1701. 4.

CAR. FRID. SCHWEIKER *de vesicatoriis*. Franeck. 1701. 4.

MICH. ALOYSIUS SYGNATIUS *de Manna*. Harderov. 1701. 4. BURCHH.

JUST. CONR. REHEMYER *de ossium strepitu*. Regiom. 1701. 4.

S. SAND *de effœtarum lactatione*. Regiom. 1701. HÆN.

CHRIST. CUNRAD *de hydrope uteri*. Regiom. 1701. 4.

CAR. JAC. ROESER *de philtrorum agendi methodo & noxis*. Altd. 1701. 4.

EJ. *de epiphora*. Regiom. 1701. 4. HÆN.

EJ. *de fulminatis*. ib. 1704. 4.

FRID PFENNING vel præses B. M. FRANCK *de venæsectionem indicantibus*. Kiel 1701. 4. MOELLER.

ANDR. JULIUS BOETTICHER *de fatis medicorum*. Helmst. 1701. 4.

ANDR HOFFMANN *de phlebotomia*. Hall. 1701. 4. MOELLER.

J. PHIL. HOMBERGK *de marte & remediis martialibus*. Marb. 1701. 4. VATER.

GERH. HERM. CRATER *de vesicatoriorum usu & abusu*. Erford. 1701. 4.

J. ADOLPH WEDEL GEORGII WOLFGANGII filius præter disputationes nihil reliquit.

EJ. *de punctis medicis*. Jen. 1701. 4.

EJ. *de purpura rubra, die rothen Friesel.*

EJ. *de peste*. 1712. 4. HÆN.

EJ. *methodus medendi generalis*. 1714. 4. HÆN.

EJ. *de purpura rubra, vom rothen Friesel*. 1718. 4. *

EJ. *de conjectura medicorum artificiosa*. 1712. 4. *.

EJ. *de hydrope*. 1714. HÆN.

EJ.

Ej. *de motus in C. H. natura usu & abusu.* 1715. 4.

Ej. *de cachexia.* 1715. 4. Heft.

Ej. *de spina ventosa.* 1715. 4.

Ej. *de diabete.* 1717. 4.

Ej. *de febre hectica.* 1718. 4. Heft.

Ej. *de hæmorrhagiis.* 1718. 4. Heft.

Ej. *de calculi renum & vesicæ pathologia Hippocratica confirmata.* 1718. 4. Heft.

Ej. *de cachexia scorbutica.* 1719. 4. Heft.

Ej. *de aëris frigidi in conclave irruentis accumulatione impedienda.* 1720. 4.

Ej. *de liquore non corrosivo lapides absumente.* 1720. 4.

Ej. *de malignitate in morbis.* 1721. 4. Heft.

Ej. *de variolis.* 1721. 4. Heft.

Ej. *de vi naturæ humanæ medica.* 1725. 4. Heft.

Ej. *de auditus vitiis.* 1720. 4. Heft.

Ej. *de ileo.* 1720. 4. Heft.

Ej. *de febribus.* 1723. 4. Heft.

Ej. *de hæmoptysi.* 1723. 4. Heft.

Ej. *de hæmorrhoidibus.* 1727. 4.

Ej. *de adfectu hypochondriaco.* 1728. 4. Heft.

Ej. *de lue venerea.* 1729. 4. Heft.

Ej. *de obstructione.* 1729. 4. Heft.

Ej. *de peripneumonia ex aëris refrigerio.* 1738. 4. Heft.

Ej. *de irritatione.* 1730. 4. Heft.

Ej. *de scirrho.* 1731. 4. Heft.

Ej. *de hæmorrhoidibus coecis.* 1732. 4. Heft.

Ej. *de magnesia alba compendiose paranda.* 1732. 4. Heft.

Ej. *de peripneumonia.* 1733. 4. Heft.

Ej. *de medicamentorum alterantium natura, usu & abusu.* 1733. 4. Heft.

Ej. *de passione hysterica.* 1733. 4. Heft.

Ej. *de scorbuto.* 1734. 4. Heft.

Ej. *de mictu cruento.* 1735. 4. Heft.

Ej. *de tumore testium venereo.* 1735. 4. Heft. resp. J. Christ. Themel.

Ej. *de phrenitide.* 1736. 4. Heft.

Ej. *de retentione mensium.* 1736. 4. Heft.

Ej. *de febre catarrhali.* 1738. 4. Heft.

Ej. *de colica.* 1739. 4.

Ej. *de convulsione.* 1739. 4. Heft.

Ej. *de dysenteria.* Jen. 1740. 4.

Ej. *de abortu.* 1741. 4. *.

Ej. *de febre tertiana intermittente.* 1741. 4. Heft.

Ej. *de præparatione antimonii diaphoretici ejus viribus salutaribus.* 1742. progr. 3. Heft.

Ej. *de cardialgia.* 1742. 4.

Ej. *de palpitatione cordis.* 1742. 4. Heft.

Ej. *de fluore albo.* 1743. 4. Heft.

Ej. *de deliriis in genere.* 1744. 4. Heft.

Ej. *de torminibus generatim.* 1744. 4.

Ej. *de paralysi resp. & auctore* Cannegieser.

Ej. *de viis mensium insolitis.* 1745. 4. Heft.

Ej. *de hepate obstructo multorum morborum causa.* 1746. 4. Pl.

Ej. *de meteorum actione in corpus humanum.* 1746. 4. Heft.

Ej. *de tumore abdominis post partum in nonnullis matribus non cessante.* 1746. 4. Heft.

Ej. *disp. de scordio.* 1716. 4. *de calamo aromatico.* 1718. 4. *de helenio.* 1719. 4. *de vincetoxico.* 1720. 4. *de verbena.* 1721. 4. *analyses viresque medicatas plantarum tractant.* v. B. bot. II. p. 130. seq.

H. H. Cunrad *de mola.* Altd. 1701. 4. Hæn.

J. Theodosius Zink *de venæsectione.* Altd. 1701. 4. hæmatophobus.

J. Wilh. Flad. *de abortu.* Basel 1701. 4. Mieg.

Erasm. Blanck *de usu matheseos in medicina.* Basel 1701. 4.

Jac. Steffanius *de somnambulis.* Basel. 1701. 4. Heft.

Ant. Rodor. du Voisin *de antipathia humana.* Basel 1701. 4.

J. Henr. Sulzer *de nævis malignis infantum.* Basel 1701. 4. Mieg.

A. F. Mergilet *de pica.* Argent. 1701. 4. Hæn.

Wolfgang Christian Poliatri Bernensis, chemici *de natura humana in dispositionibus hereditariis.* Basel 1701. 4. Mieg.

Ej. *de principio vitali ejusque cura in declinante senectute.* Basel 1702. 4. Heft.

Ej. *Einladungsbrief zur Erforschung bewährter Hülfsmittel.* Bern 1708. vel 1709. 4. vires aliquæ plantarum minus cognitæ.

Ej. *Thesaurus Ludovicianus s. compendium materiæ medicæ selectum ex Ludovici pharmacia moderno sæculo applicandum.* Bern 1707. 8.

Lud. de Gui de Mondieres & Cl. Vergne. E. *qui optimus medicus is & ingenio veterum præditus.* Paris 1701. 4.

Mich. Lud. Reneaulme *E. mathesis medico necessaria.* Paris 1701. 4.

Chr. de Frades & Franc. Aignan *E. senum valetudini tuendæ conducit balneum,* Paris 1701. 4.

ARN. THEVART & FR. FOURNEAU *E. improbanda nutrix obnoxia menstruo profluvio*. Paris. 1701. 4.

EL. QUARTIER & CL. VERGOT *vinum ad tabem pulmonum vergentibus perniciosissimum*. Paris 1701. 4.

LUD. FR. du TAU & JAC. FOURNEAU *E. a spiritibus morborum causæ*. ib. 1701. 4.

HENR. MAHIEU & J. DEPINEY PESCARD *E. diaphoretica remedia medicinæ vis & magna potentia*. ib. 1701. 4.

§. DCCCCXCIV. DIARIA ad. a. 1701.

In *Philos. Transact.* nr. 273.

D. IRVIES post usum aluminosarum aquarum per aliquot menses continuatum dolor in inguine cum urina inde sanguinea & cum ea hydatides prodierunt per quosdam quasi paroxysmos.

ID. nr. 275. de colicis doloribus decimo octavo die funestis. Vomuerat nigri aliquantum quasi bilis. Ejusmodi liquorem in duodeno & tenuibus intestinis, ita ad anum usque, colon gangrænosum ruptum, fæces in abdomen effusæ.

N. 277. Ob convulsiones, deliria, & agrypniam opii magnæ doses sumtæ, ad grana 102 intra triduum, præter uncias quatuor syrupi de meconio. Maxima dosis fuit 40 grana in uno die.

CHRISTOPHORUS BIRBER Ossa fetus per umbilicum egesta.

In *Mem. de l'Acad des sciences*. 1701.

DUVERNOY, quem hic vocant *le jeune*, de hydropicorum cadaverum incisionibus. Ascites cum ictero conjunctus. Hepatis pars exsiccata indurata quasi contabuerat, vasa biliaria amplissima, ex quibus hydatides pullulabant, quarum in magna, seri tres integræ libræ repertæ. Multa etiam intus bilis granulosa siccata. Sæpe in pecorum vasis biliariis se ejusmodi hydatides vidisse. Morbum esse ovium frequentem. Variolæ ovium. Duæ feminæ hydropicæ per paracentesin sanatæ. Aquæ earum partim dissolutæ sunt, sed pars dimidia coivit in igne, ut albumen solet, aliæ porro analyses.

Hoc anno novum diarium prodiit in quo præter librorum censuras subinde adnotationes peculiares & propriæ, medici etiam argumenti reperiuntur. Auctores Jesuitæ. Titulus *Memoires pour l'histoire des sciences & des beaux arts*, locus impressionis Trivultis *Trevoux*.

GIOV.

GIOV. ALLEGRINO DANDI Giornale de letterati. 1701. fol.

In Eph. N. C.

J. BAPT. WERLOSCHNIG Styriæ physicus.

Dec. III. *Ann.* IX. & X. *Obs.* 24. Fumo incensæ Gentianæ corpore excepto sanatus hydrops anasarca, & *Obs.* 26. post emeticum data potione calida, & 27. febris maligna, ut putat, musica, & 28. alvi adstrictio contumax illito in abdomen butyro.

Obs. 152. Noctambulus antispasmodicis sanatus.

Obs. 154. In morbo hysterico cum convulsionibus, cum superveniret fluxus uterinus purulentus, ægra sanata est.

Obs. 155. Laudes sachari lactis in morbis arthriticis.

EJ. & ANT. LOIGK historia pestis quæ ab a. 1708. ad 1713. Transylvaniam, Hungariam, Austriam, Pragam & Ratisbonam depopulabatur per experimenta conscripta, Styriæ 1715. 8.

Non video laudari.

WILH. ROMBERG medicus palatinus, in hepate vitulino vena porta scirrhosa, vermes plurimi cucurbitini (Fasciolæ Lin.).

Obs. 107. Febris petechialis in corpore sicco bilioso, post usum medicamentorum calidorum, tamen etiam vena secta die 23 icterus optimo eventu successit.

Obs. 108. Sanguis e naribus, gingivis & utero simul fluens in principio & eruptione petechiarum, a quibus tamen febris aberat.

Obs. 109. In militari tertiana febre a cortice peruviano ad drachmas duas in dies dato, plurimi hydropes, cum purgando & mercurio dulci eædem febres cederent.

J. HENR. HOTTINGER Poliater Tigurinus. Ejus plurimæ sunt adnotationes.

Obs. 89. Asthma, cordis palpitatio, hydrops, pulmo alter putridus, pericardium amplissimum, crassum, corii simile, aquæ plenum. Cor amplissimum, flaccidum, valvulæ tricuspidules lapillis plenæ, alii in valvulis semilunaribus.

Obs. 91. Scorbutica femina hydrargyro ob scabiem usa orto ptyalismo. Post biennium successit febris catarrhalis quam ptyalismus spontaneus & salutaris secutus est.

Obs. 92.

Obs. 92. A ranunculorum odore dolor capitis, epilepsia.

Obs. 130. Menses retenti, mensium loco mirificus labiorum tumor, ut farciminum similia essent singulis mensibus redux.

Obs. 135. Post dysenteriam quasi tympanites, flatus & per alvum & per penem erumpentes.

Obs. 223. Ex aqua borraginis, qua manus lavarant, pustulae & prurigo.

Obs. 226. In octogenaria nunc per triennium sanguis menstruus manavit.

Obs. 227. Ulcera pedum gonorrhoea spontanea sanata.

Obs. 228. Diarrhoea colliquativa & diabetes.

Obs. 236. Post tabem mesenterium vomicis purulentis repletum, lien putridus ulcerosus, ren alter scirrhosus putredine absumtus, costae cariosae.

Obs. 132. Ulcus renum pro calculo habitum, urina lactea acerrima.

CHRIST. GOTTWALD physicus Gedanensis.

Obs. 157. Ovi gallinacei in monstrosam molem abeuntis historia.

Obs. 159. In ovo abortivo humano fetus rudimentum.

DAVID CHRISTIAN WALTHER physicus in Glaucha. Excrescentia membranacea guttis aliquot spiritus vitrioli per errorem instillatis, feliciter sanata.

Obs. 184. Stranguria per multos annos tertia subinde hebdomade periodice invadens, demum abstergentibus, acrimoniam corrigentibus & carminativis sanata.

Obs. 186. Felix sanguinis in octogenaria missio.

ANDR. MYRRHEN physicus in Michelstadt.

Obs. 260. Fistula angusta umbilici, per quam sanguis & pus sed etiam post tres horas deglutita grana uvarum excreta.

Obs. 121. Mors a congestis cerasi ossiculis.

Obs. 213. Convulsio, artuum tremor per terrorem sublati.

Obs. 218. Ex scirrho glandularum mesenterii atrophia.

Obs. Arsenici infusio naribus adtracta, inde vertigo, catarrhus suffocativus, non tamen funestus.

Obs.

Obſ. Ex terrore mania, deinde redeunte ratione convulſiones.

GOTTLOB SCHOBER phyſicus Revalienſis.

Obſ. 253. Cephalalgia vires debilitans, nonnumquam motus epileptici. Fruſtra ſalivatio & trepanatio adhibebatur, cum apoplecticus interiiſſet, tumor oſſeus in bregmate, cranium pertenue.

Obſ. 254. Agrypnia eſſentia ambræ ad guttas 60 ſuperata.

In appendice hujus anni, collectio iterum occurrit conſtitutionum medicarum Germaniæ. Primo Breslavienſium pro a. 1699. 1700. 1701. ſynopſis, dein Berolinenſis a. 1702. fere tantum meteorologica.

Inde auguſtanæ SCHROECKII.

Tunc MARTINI GRÜNWALD catechetæ Zittavienſis. Epilepſia ſecundi gradus a faſcino in catalepſi admiranda. Germanice 1702. ſcripta, a J. CASP. WESTPHAL latine reddita. Morbus convulſivus cum morboſa ratione, deinde variæ illæ hyſtericis familiares artuum contracturæ. Adjectæ plurimæ nugæ, neque enim alio nomine dignæ ſunt, ex quibus conſpiciebant, faſcinum eſſe a vetula illatum, qua mortua, ægrota continuo convaluit.

DCCCCXCV.

J. MELCHIOR VERDRIES Profeſſor Gieſſenſis.

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* IX. & X. *Obſ.* 250. Icterus in febre maligna criticus & ſalutaris.

Obſ. 251. Medulla in Gallinæ oſſibus petrefacta.

EJ. pluſculæ ſunt diſputationes. *De pinguedinis uſu & nocumentis in corpore humano.* Gieſſ. 1702. 4. *. pro licentia. Nimiæ obeſitatis noxæ & remedia.

EJ. *de inflatione ureterum & proceſſuum peritonæi præter naturam.* Gieſſ. 1704. 4. *. braſſicæ rubræ per urinam decedentis exemplum.

EJ. *de actione ventriculi in comminuendis cibis.* 1712. 4. 1721. 8. appetitus etiam vitia recenſet.

EJ. *vera ad veram medicinam via.* Gieſſ. 1714. cum cathedram adiret. 1721. 4.

EJ. *de cupri origine tractatione & uſibus.* ib. 1715. 4.

EJ. *de aquæ frigidioris potu utili & noxio in febribus ardentibus.* Gieſſ. 1723.

Ej. *de appetitu depravato, quem vulgo picam vocant.* Giess. 1726. 4. *.

Ej. *de asthmate puerorum.* 1726. 4. Pl.

Ej. *de vertigine.* ib. 1727. 4. Pl.

Ej. *de pullitie verminosa in primis viis nidulante.* ib. 1728. 4. Pl.

Ej. *de convulsionibus speciatim quatenus a remediorum saturninorum & mercurialium abusu provocantur.* ib. 1732. 4.

Ej. *Theses ex pyretologia desumtæ.* ib. 1734. 4. Hæn. Ad ejus libros pertinet,

Ej. *de æquilibrio mentis & corporis* disp. 1712. 4. *. & denuo recognita & maxima parte aucta, acc. disquis. *de veneno canis & animalium rabidorum & hydrophobia.* Giess. & Francof. 1726. 4. Pl.

In priori libello, qui physiologici est argumenti, de somnambulatione, insomniis eorumque indiciis, delirio, adfectibus animi, febribus in quibus nervi patiuntur a stimulo incitati. Morborum salubritas, Natura medicatrix. Adfectuum animi efficacia & noxæ, melancholia, idiosyncrasia, vi imaginationis efficacia fidei medicamentis datæ curatione huic innixa, sympathetica, nævi, quos admittit.

Posterior libellus totus est pathologicus & clinicus.

Varii modus quibus contagium propagatur, etiam Venus, osculum, cujus tamen contrarium exemplum novi in viro nobili, qui a fele rabida demorsus antequam periret non poterat se continere, quin liberos exoscularetur & tamen nihil inde mali his accideret. Historiæ morbi. Noster vidit universum corpus exsiccatum, ileum intestinum tenaci pituita plenum & corrugatum. Antidota varia hic probantur.

DCCCCXCVI. Medici Vratislavienses.

Utile consilium fuit eorum qui Vratislaviæ dirigebant Academiam Naturæ curiosorum conscribendi *historiam morborum* qui in patria urbe grassarentur. Primo ediderunt eorum historiam qui a. 1699. 1700. 1701. grassati sunt. Prodierunt Breslau 1706. 4. inde Lausannæ 1746. 4. ad quam editionem præfatus sum. Scriptorum nomina sunt Maximilianus Preuss, Michel Pauli, Godofredus Claunig, Sam. Glass, Carol. Oehme, Christianus de Helwich qui calamum præstabat. Synopsin hujus tomi ediderunt in E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* IX. & X.

Adjecerunt huic primo volumini tr. *de experientia.*

Inde

Inde a. 1706. 4. peculiarem libellum ediderunt *de hydrope pericardii morbo*. Demum historiam morborum qui anno 1708. Vratislaviæ grassati sunt ediderunt Vratisl. 1710. 4. *. quæ omnia Lausannæ conjuncta prodierunt.

Stahlii fere de secta prodierunt viri doctissimi, non ideo vero minus utiles morborum historici. Etsi enim nullo modo velim medicam artem anatomes luce destitui aut botanices thesauris, certum tamen est, ut finitum hominum est ingenium eo melius quemquam artem aliquam excolere, quo minorem particulam sibi excolendam sumserit, atque adeo clinicum in solis morbis speculandis & curandis vitam impendentem, majorem in ea præcipue artis parte peritiam adquisiturum, quam de altero sperari possit, qui polyhistor accurate & anatomen & plantas & chemica experimenta & physica voluerit sua facere.

Exemplum ex libro sumo *de pectoris hydrope* paucis eo ævo medicis cognito, qui nunc morbos inter chronicos certe in patria mea fere funesta frequentia superat, ut ex eo plerique exstinguantur quibus morbi acuti pepercerint. Symptomata ergo nostri indicant ex quibus agnoscatur, ineffabiles anxietates, suffocatio nocturna, pulsus sæpe intermittens. Sic palpitatio cordis & sicca tussis, tum superveniens tumor aquosus scroti & tibiarum, febrem etiam adnumerant & paralysin brachii. Inde sectiones cadaverum fere collectitiæ. Fuse de causis mali. Colluvies in ipsis pulmonibus congesta. Curatio. Paracentesis, scarificatio pedum & scroti, ab ista plena aliquando sanitas. Multa imbellia, ut in universum diaphoretica. In paroxysmo linctus oleosus cum spermate ceti & liquor cornu cervi succinatus, fumus etiam Nicotianæ. Quæ in reliquo opere memoriæ digna sunt de iis quædam hic quasi gustum exhibemus. Historiæ diligenter scriptæ febris petechialis, febris purpuratæ tum rubræ miliaris tum feralis albæ. In petechiis adnotaverunt non venæsectionem solum sed ipsam a natura profectam hæmorrhagiam funestam evenisse. Porro febris hectica, ex variis viscerum malis nata. Hæmorrhoides vesicæ & ani, febres intermittentes mali moris, cum maxima virium prostratione, sensuque confractorum artuum, intermissione paulatim in remissionem degenerante, cardialgia, nausea, vomitu, cephalæa, agrypnia, etiam purpura. Inde sparsæ utiles adnotationes numerosæ. Hic aliquas. Ingens sarcoma uteri de orificio propendens, inde funesta gangræna. Arteriæ cordis osseæ. Cum balneo aluminoso fluor albus compesceretur, uteri ulcus. In atrophia hepar siccum, friabile, in alio atrophico peramplus ventriculi abscessus. Scirrhus ovarii a frigore ut putant admisso. Post puris diuturnum mictum & tabem, ren consumtus ut sola tunica superesset. Ab hæmoptysi repercussa penis hæmorrhagia. Sic a vesicatorio emplastro capiti admoto. Enormis prolapsus intestini recti, cujus tunica interior sphacelata. Aneurysma absque magno malo totis quinquaginta annis gestatum. Diabetes verus lacteus. A vesicatorio sapor zibethicus. Scorbutus contagiosus. Faucium & œsophagi paralysis. Pustulæ venereæ variolarum similes.

Febris quintana, octana, Hydrops uteri. Vesica nulla, fæces ex colo intestino rupto effusæ & urinæ ex ureteribus in duo foramina supra pubis ossa manantes. Apoplecticos fere integro ante insultum anno de oculorum segnitie conqueri. Spiritus vitrioli adversus vermes utilitas. In ophthalmia cum cantharides ad pedes admoverentur faustus eventus. Parietariæ contusæ ad ischuriam benefica virtus & Oreoselini apii folio majoris ad podagram. Asari usus in quartana infaustus. Ab auro fulminante morbus cœliacus. Contra GRÆBNERUM se tuiti sunt in E. N. C. A. C. U. *examine castigationum & animadversionum Græbnerianorum.* Breslau 1703. 4. *. Brevis refutatio. Utilitates adnotationum meteorologicarum. Utique se in morbo petechiali vidisse icterum criticum. Hæmorrhagias non debere supprimi.

§. DCCCCXCVII. RICHARDUS MEAD.

Jatromathematicus. Illustris & præclarus medicus, archiater literis humanioribus imbutus, in beato senio mortem obiit rarissimorum laborum & antiquitatis thesaurorum insignium possessor, ex schola Leidensi prodiit, doctor tamen patavinus, inde Oxoniensis GEORGII II. medicus (*) FREINDIO nobilissima officia præstitit. BOERHAAVII pariter amicus, Inoculationis variolarum promotor & SUTTONIANÆ methodi & medicamentorum STEPHENIÆ. Puriores ejus laudes forent, si in admittendis hypothesibus laudibusque medicamentorum se difficiliorem præstitisset. Vita ejus & seorsim prodiit *Authentic memoirs of the life of* R. MEAD. Lond. 1751. 4. & a Cl. MATY data est in *diario suo Edinburg.* 1754. Jul. August. & in editione operum.

Primum Cl. viri opus est.

Mechanical account of poisons. Lond. 1702. 8. 1708. 8. 1738. 8. 1743. 8. Dublin 1729. 8. latine vertente JOSUA NELSON. Londin. 1737. 8. 1750. 4. Leid. 1737. 8. *. 1750. 8. Neapoli 1739. 8. 1758. 8. Amsterd. 1749. 8. Francof. 1763. 8. Gœttingæ Ill. Oederus editionem curavit 1749. italice prodiit 1744. 4.

Dudum cum viperis consuevisse, easque audacter tractasse, arsenicum, mercurium sublimatum &c. examinasse. Cæterum capita sunt. 1. Viperæ. Apparatum venenatum describit, veneni gustum acrem esse reperit, spiculas etiam in eo detexit, hic ab Ill. FONTANA valde diversus, cum sanguine commisceret non mutatum vidit, neque per admistos alios liquores chemicos. Neque salivæ venenatam vim esse ex DUVERNOYI experimentis contra MOSEM CHARAS confirmat.

Symptomata

(*) Ut tamen prudentissimus Princeps non maximam in eum fiduciam poneret. ILL. HALLER.

Symptomata describit etiam anatomice. Ea occasione agit de diabete, cujus causam in hepate ponit, ejus enim visceris de vitio (steatomatica degeneratione) sanguinem in venas urgeri. Curatio, Suctio cui plurimum tribuit viri exemplo, qui vipera caudisona demorsus, hoc potissimum auxilio servatus fuerit. Suctionem ipsi ustioni praefert. Olei vires nullas esse & tamen in Philosophicas Transactiones irrepsisse, lapidis Indiae nullam esse efficaciam. Adipi tamen viperino multum & nimium tribuit, eo potentiorem vero ejus efficaciam esse persuadetur, quod vipera insectis vivat & aviculis, colubres plantis alantur ideo innoxii.

2. Aranea & Tarantula. Morbum saltatorium & musices in eo sanando potentiam admittit. Aculeum describit. Morbum ad deliria refert. De vi medica musices collectanea ex veteribus. 3. *Canis rabidus* uberius tractatus. Recte adnotat miserorum, quos rabidum animal momordit, nervos esse pessime affectos, nempe acutissimos sensus ut, ne lucem quidem, absque horrore ferant. Venenum tamquam fermentum agere, tumultuosum in spiritibus motum ciere. Hydrophobiam esse a dolore, musculos enim in deglutitione laborantes, convulsive male laborare, ut deglutita in asperam arteriam illabantur, hinc metum adesse suffocationis Neque tamen hunc aquae metum perpetuum esse symptoma, exempla enim profert in quibus ex hoc morsu homo periit, etsi nullus aquae metus praecesserit. Pro antidoto habet lichenem pulmonalem cinereum vulgatissimum cum pipere intritum, quod ventriculi gratia addatur. Plus millies se efficaciam lichenis expertum numquam spe sua fuisse frustratum, tantum ut prius antidotum sumatur, quam hydrophobia eruperit, conjungit etiam balnea frigida quae alioquin in mania salutarem effectum praestant. Hydrophobia si jam eruperit, nullam spem superesse. Hoc suum antidotum etiam in proprio libello, a. 1735. & in bibl. botan. 1736. T. II. mireris vero & GEORGII II. judicium probes, quod MEADIUS totis quinquaginta annis inertiam lichenis non adgnoverit.

4. *Venena mineralia.* Hydrargyrus sublimatus. Canis incisio quem hoc veneno enecaverat, sanguis plurimus in abdomen effusus, sanguineus per intestina ichor, eadem tota inflammata, in ventriculo sanguis grumosus sub tunica nervea effusus. Effectum hydrargyri mechanice interpretatur & a pondere atque acuminatis crystallis. Ut hydrargyri in lue venerea efficacia detecta fuerit. Arsenicum. Eo aliquoties propinato cani, ventriculus inflammatus, intestina erosa etiam ut foramina pateant. 5. *Plantae* venenatae. Oenanthe apiifolia s. Cicuta veterum. 6. *Opium.* Analysis chemica, vires esse a sale volatili-alcalino intime misto cum oleosa substantia. Vires medicae opii. Canis ab intruso opio convulsus paralyticis cruribus periit. Ventriculus distentus quasi derasus, vasa carotica sanguine repleta. Vis venenata aquae laurocerasi cum analysi & experimentis a genero MEADII F. NICHOLS factis. 7. Aër, aqua, vapores venenatae indolis. Mephitides. Specus canina & symptomata canis in vaporem

 demersi,

demerſi, qui candelam exſtinguit, hydrargyri altitudinem non mutat. Morbos contagioſos potiſſimum inficere, quando nunc declinant.

EJ. *De imperio ſolis & lunæ in corpora humana & morbis inde oriundis.* Lond. 1704. 8. 1746. 8. 1762. 4. Leid. 1637. 8. cum l. de venenis. Neap. 1739. 8. Amſterd. 1749. 8. Francf. 1763. 8. anglice 1733. 8. Novam editionem video multum auctam. NEWTONIANA tunc theoria fluxus & refluxus maris uſus eſt, nunc atmoſphæram alternis vicibus a luna elevari iterumque delabi, ita preſſionem in corpus humanum invicem augeri & minui. Quærit quidem ſed parum firmiter reſpondet, quare in barometro hydrargyrus non adſcendat & deſcendat. Porro vero putat aërem tempore novilunii & plenilunii multum de ſuo pondere amittere atque adeo pulmones minori vi premere, aërem adeo internum humorum noſtrorum minus premi & expandi potiſſimum vero contra cutem niti ita fere eadem ſequi quæ ab aëre per antliam rarefacto. Quare novilunii & plenilunii tempore epilepſiæ paroxyſmi frequentiores, ad epilepſiam laudat inciſionem ad occiput, ſic maniam & malum hyſtericum exacerbari, aſthmaticis moleſtum eſſe peſtemque exacerbari. A luna menſes eſſe & criſes, morbos vero a luna natos pertinere ad majorem diſtentionem vaſorum & curari minuente plethora. Sedes amauroſeos in nervo optico, cui cauterium in vertice diu apertum medetur.

Cum FREINDII editione primi & tertii libri epidemicarum prodiit *epiſtola* MEADII a. 1710. data, qua purgantium medicamentorum efficaciam in avertenda aut curanda ſecunda febre variolarum laudat.

EJ. *A ſhort diſcourſe concerning peſtilential contagion and the method to be uſed to prevent il.* Lond. 1720. 8. 1721. 8. BURM 1722. 8. 1744 4. Latine Lond. 1721. 8 Haag 1725. 8. 1723. 4. vertente WARDIO quam verſionem nuperæ Gœttingenſi MEADIUS prætulerat.

Gallice Leid. 1721. 8. BURM Paris 1721. 8.

Germanice *Rathſchlag wegen der in Frankreich entſtehenden Seuche* vertente KIRCHHOFF 1723.

Ad ſecretarii ſtatus deſiderium eo tempore ſcripſit, quo peſtis Maſſiliam depopulabatur. In peſte omnino contagium eſſe per experimenta conſtare, infectionem potiſſimum cum lana tranſmitti. In Africa originem ſumere ejus regionis endemica, ex ea ad nos propagari. Ignem accenſum nocuiſſe, malum propagaſſe neque eo auxilio HIPPOCRATEM uſum. Nullam ante navem Sidone advenientem Maſſiliæ peſtem fuiſſe. Secluſionem ita commendat, ut infectarum ædium incolæ in domos ab hominum commercio remotas transferantur. Hoc conſilium Parlamentum rejecit, cum reliqua MEADII conſilia adoptaret. Per pulmones contagium facile ſorberi, in nervos agere. Ipſas aves ab explicato infecto

infecto gossypio periisse. Calcem in sepulturis rejecit quia putredinem augeat. In visceribus peste occisorum gangraenam apparere perinde ut in variolis & eandem curationem locum habere, expurgationem primarum viarum, regimen frigidum, nisi jam pulsus languet. Bubonum suppuratio adjuvanda. Theriacam sudorem non ciere.

EJ. *Oratio anniversaria Harveyana in Theatro* Coll. Reg. Med. Lond. *habita* a. 1723. *adjecta est diss. de nummis quibusdam Smyrnaeis in medicorum honorem percussis.* Lond. 1724. 4. Leid. 1725. 8. In oratione medicinae sera dignitas & nobilitas adseritur; quo faciat lex Atheniensium, in qua servos & feminas medicinam fecisse vetitur. Chirurgos & unctores nomen medicorum sibi sumsisse, eos esse medicos servos & libertos quorum monumenta veterum meminerint. Multas familias Romanas artem exercuisse. Haec oratio occasionem praebuit liti medicis a CONYERS MIDDLETON excitatae, qui servilem medicorum conditionem fuisse adfirmat.

Altero libello nummi descripti & depicti dantur, quos ex Graecia & Asia minori D. CHISHULL retulerat, MEADIUS suos fecerat. Scholae duae fuerant, ERASISTRATAEORUM & HEROPHILEORUM. Illorum frequentes nummi sunt, HICESIUS, APOLLOPHANES, JASON, HERMOGENES, in quorum capitibus insignia artis medicae expressa sunt. HEROPHILEORUM pariter aliqui hic nummis illustrantur, XEUXIS, ATHENAGORAS &c. In notis historiae horum medicorum illustrantur. Ostenditur nummos medicorum esse, eosque in civitate majores magistratus gessisse. Subjunguntur Romanarum familiarum nummi, AESCULAPIO, HYGEIA, TELESPHORO insigniti. Nummus elegans HIPPOCRATIS.

SUTTONUS facilem modum invenerat quo absque sumtu ignis ope culinaris, aer putridus & corruptus de nave extraheretur. Valde queritur SUTTONUS etiam de bene meritis alioquin viris, qui nihil neglexerint quo infeliciter experimentum eveniret. Noster simplicitatem & efficaciam artificii propria dissertatione retulit & obtinuit ut experimentum fieret. SUTTONUS edidit a. 1749. 8. suum Scriptum *Historical account of a new method for extracting the foul air out of the ships.* Lond. 1749. 8. huic adjectus est sermo *of the scurvey* MEADII qui in operibus omnibus desideratur, ea excepta quam dedit CL. COSTE. Morbum oriri ab humiditate cum putredine conjuncta, quo turba hominum conferat in navem constipatorum, & sordida aqua. Ut morbus invalescat sanguinem de vena nigriorem fluere, totus praeterea dissolutus. Exemplum calli ossium dissoluti a scorbuto, quo per diaetam vegetabilem curato callus se confirmari passus est. Salem fontanum melius carnes condire quam marinum, quod valde improbabile. Exempla scorbuti diaeta vegetabili sanati, & servos navales celerrime convalescere in terram depositos. Laudat acetum ad longas potissimum marinas expeditiones.

EJ.

EJ. *De variolis & morbillis.* Lond. 1747. 8.

Anglice 1748. 8. *On small pox and meassles* germanice Augsſp. 1762. 8.

Latine jam prima rudimenta ſcripſerat a. 1719. FREINDIO teſte. Idem a. 1721. regis juſſu experimentis adfuerat teſtis, quibus de inoculationis effectu volebat conſtare. Conditus liber & eloquens. In præfatione aſperiuſcule WOODWARDUM tractat, ſibi etiam conſilium purgandi in ſecunda variolarum febre tribuit quod FREINDIO amico ſuo aperuit. Peſtis genus eſſe in Africa nativum. Hottentottas vallo & præſidio contra variolas ſe muniviſſe. Chinenſes varioloſas cruſtas ſiccas naribus reſorbere, cerebrum & nares gravius inde laborare. Variolæ malignæ, quo verrucoſæ & ſanguineæ & cryſtallinæ. Sanguis per urinam oculos & aures. In primo ſtadio eruptionis bis vel ter venam ſecat, tum ſi convulſiones adfuerint ante eruptionem, etiam alvum ſolvit, ita feliciores erumpere. In malignis nitrum dat, in ſanguineis Oleum vitrioli, Corticem peruvianum & veſicatoria emplaſtra. In confluentibus gangrænam fieri, ſuperari tamen inciſionibus & fomentis ad gangrænam ſolitis. Specifica medicamenta nova ſperat; In teterrimo caſu ſalivæ fluxus felix. Nonnumquam eundem hominem bis variolis infici. In inſula Chriſtophori afri ſervi numeroſi inoculatione ſervati. In morbillis in principio morbi venam ſecat, dat medicamenta pectoralia cum nitro. Summum eſſe a peripneumonia periculum, quæ fere cum hoc morbo conjungatur. Inſitionem enixe laudat.

Adjectus eſt RHAZES de variolis commentarius a tribus viris linguæ peritis latine verſus. Plurima RHAZEO Noſter tribuebat.

EJ. *Medicina ſacra ſ. de morbis inſignioribus qui in bibliis memorantur.* Lond. 1749. 8. Amſterd. 1749. 4. cum l. de venenis. Lauſann. 1761. 8.

Anglice verſus a D. STRAK. Lond. 1755. 8. Fidei ſuæ firmitatem demonſtrat, ut decet utilis theologi filium, noceri vero bonæ cauſæ, quando ſupra verum miracuſa ornantur. Lepram cum veſtibus inficere nihil eſſe inſoliti, lanam enim contagia promtiſſime propagare. Lepram ædium etiam explicat, eſſe efflorescentias in parietibus, fere ut nobis nitrum ſolet. Sermonem Salomoneum de ſenectute aliter interpretatur quam vulgo ſolet. Piſcinam Betheſdæ, ſolam aquam habuiſſe bolo rubra prægnantem quæ potiſſimum circa feſtum tabernaculorum validior fuerit. Obſeſſos fuiſſe furioſos, lunaticos, epilepticos, curationem etiam addit.

EJ. *Monita & præcepta medica.* Lond. 1751. 8. Leid. 1758. 8. Hamburg & Lipſ. 1752. 8. Venet. 1754. 8. Paris 1757. 8. Lipſ. 1759. 8. Anglice vertente STRAK. Lond. 1751. 8.

Germanice

Germanice *Medicinische Erinnerungen und Lehren* vertente G. MOLLER. Francf. 1759. 8.

Plurimis notis auctas a CLIFTONO WINTRINGHAM rediit. Lond. 1735. 8. quam editionem suo loco dicam.

Senex nova ex adversariis suam per experientiam sibi probata recoluit, addidit quæ scribenti in mentem veniebant. STAHLIANAM sententiam præfert, cum putat per eam theoretice & practice materiam morbosam demonstrari. Morbi. Crisium optiones. Sudor, periculo plenissima hæmorrhagia si delirium cum febre conjunctum fuerit. In febre continua vesicatoria commendat, in peticulari sudorifera, Serpentariam, Contrayervam &c., tamen cum nitro acida minercalia. In pleuritide sanguini hirci non nihil tribuit, tunc salibus alcalinis volatilibus. In febribus intermittentibus cortici peruviano rheum addit. In phthisi cum tuberculis cortici confidit, nocituro tamen si pus in pulmone collectum fuerit, vaporem ibi succini, benzoes, balsami tolutani laudat. Vomicæ facilius sanantur. In apoplexia occiput scarificat. Angina in qua linguam & uvulam incidere necesse fuit. In ileo hydrargyrum dabat deglutiendum. Vermes raso stanno & musco corallino arcet. Tympanitis a colo intestino gangrænoso. Quando calculus cum dolore per ureteres protruditur, clysteres dat & opium. Suum esse inventum muscas obvolitantes non residere in humore aqueo. Podagram victu vegetabili lenit. Lienem in scorbutico omnino maximum fuisse. Helleborum nigrum peculiari vi menses pellere. Adversus fluorem uterinum alumen cum melle ægyptiaco injicit. In longo partu opium dat.

EJ. *Pharmacopæa Meadiana* P. I. Lond. 1756. 8. P. II. 1757. 8. P. III. 1758. 8.

Primum formulæ ex ordine morborum, cum adjunctis adnotationibus practicis de vera utilitate medicamentorum quæ in officinis prostant. Multum tamen chelis cancrorum & ejusmodi antiquis medicamentis utitur. Deinde formulæ cum morborum historiis. Morbi vulgares, neque ideo labor minus utilis, eventu scriptionum interposito. Intercedunt cadaverum incisiones. Sarcoma de utero dependens sex librarum. Demum quatuor libelli peculiares. 1. De calculo, quem sola chirurgi manu curari putat. 2. De cancro. 3. De struma s. scrofula; purgantia dat, lignorum decoctum. Non repugnat operationi. Hæc omnia in omnibus editionibus operum conjunctorum desunt.

Operum Viri illustris plusculæ editiones prodierunt.

Latina 1751. 8. & 1757. 8. Neapoli 1752. 4. 1758. 4. Gœttingæ 1748. & 1749. 8. 2 vol.

Anglice 1744. 8. 1762. 4.

Gallice vertente COSTE. Bouillon 1774. 8. 2 vol.

In editione Gœttingensi Ill. OEDERUS ea latine reddidit, quæ ab auctore non erant latine scripta, desunt autem monita medica & l. de scorbuto.

Editio Parisina ea quæ MEADIUS non ipse latina dederat, vertit ANNA CAROLUS LORRY, OEDERIANAM editionem non vidit. Reperiuntur in ea Medicina sacra & Monita medica.

Gallica versio D. COSTE medici in nosocomio Nancyensi plenior est, quod l. de scorbuto contineat. Notas numerosas præterea editor adjecit, quas suo loco repetamus, præter eas quæ proprie ad MEADIUM pertinent. Versionem RHAZES contra eam tuetur quam PAULET dedit ad editionem CHANNINGII. MEADIUM passim contra WINTRINGHAMI refutationes tuetur. Vita excerptum est ejus quam dixi.

§. DCCCCXCVIII. J. ASTRUC.

Vir inter Gallos ex doctissimis, professor Tolosanus inde Parisinus Doctor, aliquamdiu Augusti II. archiater, ex paucis latine scripsit, multorum operum auctor, etiam ad historiam naturalem atque philologiam spectantium. Idem longævus.

EJ. Tr. *de motus fermentatorii causa.* Monspel. 1702. 12.

EJ. *Responsio ad* FR. VIEUSSENS *animadversiones de causa motus fermentatorii.* Monspel. 1702. 4.

EJ. *de ciborum coctione* quem fermentationi tribuit, trituram refutat, fere etiam ad diætetica referas.

EJ. *de la digestion des alimens pour prouver qu'elle se fait par le moyen d'un levain.* Montpel. 1710. 4.

Memoire sur la digestion de alimens. Paris 1711. 12. Montpel. 1711. 4. CARR. etiam cum HECQUETIANIS 1730. T. II.

Tr. *de la digestion pour detourner le nouveau sisteme de la trituration.* Toulouse 1714. 12. Morbos ventriculi, nauseam, cruditatem, anorexiam non posse ex tritura explicari. Carnem quam pisces & *macilenta* cibum esse salubriorem & magis nutrire.

Epistolæ quibus respondetur epistolicæ dissertationi THOMÆ BOERII & GREGORII *de causis concoctionis ciborum.* Toulouse 1715. 12.

EJ.

Ej. *Diss. an judicii exercitium s. rectum s. depravatum a cerebri mechanismo & qua ratione pendeat.* Montpel. 1718. 8. BURM.

Ej. *de hydrophobia* Montpel. 1720. 12. Hydrophobia sero erumpens. Carnem subito putrescere.

Ej. *Sur l'origine des maladies epidemiques principalement de la peste.* Montp. 1721. 8. gallice. Morbi character, natura contagiosa, celeritas, periculum, Bubones & carbones frequentia sunt symptomata, non tamen perpetua. In aliqua regione primum nasci, potissimum in Æthiopia. De pestilentiis celebrioribus relatio. Pestilentiam a. 1348. quintæ & demum centesimæ parti hominum pepercisse. Pestem Massiliensem utique Sidone cum nave adventam. Sic in aliis urbibus a contagio primum natam. Morbus est peregrinus ex Europa. Hinc intra aliquot annos fere quinquaginta sponte exstingui. Causa pestis humidus & calidus aër. In regionibus paludosis morbos malignos reddi maligniores; in provinciali peste ventus calidus humidus perniciosus fuit.

Ej. Tr. *sur la contagion de la peste ou l'on prouve que ce mal est contagieux.* Toulouse 1724. 8. 1725. 8. ASTR.

Nullam Massiliæ & in Gallia pestem fuisse priusquam navis Sidonia advenisset. Vomitu ostendit per gulam advenire. Excerptus est in magna collectione, 1744. 4.

Ej. *Diss. sur la peste de Provence* gallice & latine. Tiguri 1721. 4. inde Montpel. 1722. 8. Pestem a coagulatione humorum esse aque acido veneno. Numquam nisi a contagio pestem perceptam fuisse. Ex literis GARIDELLI sanguinem fere concrescere & in vasa congestum reperiri. Integra familia extincta cum subito infecta esset. Cœnobia inviolata mansisse media in pestilentia. Aliam esse pestem humanam aliam luem pecorum, de bestiarum morbis aliqua. Ut publicæ valetudini prospiciendum pestis tempore. Utique in peste contagium esse. Non esse ab aëre neque ab alimentis. Tutos fuisse qui se incluserint, ut vestales virgines. Hæc SCHEUCHZER. ASTRUCIUS morbum ex coagulatione exponit, hinc laudat æthiopem mineralem, &c. Analogiam aliquam suspicatur inter luem veneream esse & pestem.

Redit in Collect. sur la peste p. 546. Paris 1744. 4.

Ej. *Memoires pour l'histoire naturelle de Languedoc.* Paris 1737. 4. Aquarum Balarucensium historia datur, modusque quo iis ægroti utuntur. Valide purgare, ventriculum confirmare. Balneum etiam in usu esse. Sic de thermarum Tœplicensium usu, non ipse ASTRUCIUS eas adiit. Balneum tamen vix supra 30 minuta ferri. Sed etiam bibi, per lotium reddi. De ventorum natura.

Ej. *Tractatus pathologicus.* Genev. 1745. 8. Venet. 1748. 4. Paris 1766.

Ab auditore aliquo editus. Bonum compendium ſatis planum, copioſas morborum cauſas continet, obſervationes tamen paucas admiſcet. Pulſuum differentias ex antiquis plurimas repetit.

EJ. *Tractatus therapeuticus.* Genev. 1773. 8. 1753 LORRY. Venet. 1748 4. Bibliopola cum nomine de la MOTHE habuit, ſed eſt codex prælectionum ASTRUCII additis nonnullis ex BOERHAAVII de viribus medicamentorum opere. Non malo vero ordine neque inconcinnus l. continet P. I. formulas medicamentorum. In II. S. 1. aliorum auxiliorum recenſionem. In S. 2. indicationes veræ ad cognoſcendum morbi ſtatum, ejus cauſas & auxilia idonea.

In litibus medicorum Pariſinorum cum chirurgis multus fuit ASTRUCII labor. Nomen rarius præfixit, ſed tamen in *lettre ſur un écrit intitulé ſecond memoire pour les chirurgiens.* Paris 1737. 4. In *vita* LORRYUS Cl. viro tribuit (*). Ad hiſtoriam medicinæ pertinet. Luem veneream curandi rationem inventum eſſe medicorum Italorum, ab iis THEODORICUM de HERY habuiſſe. CALMETTEUM a medicis Pariſinis ſuis fautoribus adjutum fuiſſe tum ab ADAMO FONTAINE qui librum emendaverit. CARPENSEM medicum fuiſſe, medicis JOHANNEM de HERY adnumerari poſſe, ſed remedium luis non inveniſſe. Antonium le COG frictionem in Franciſco I. adminiſtraſſe, PAULUM THEODORICUM exſcripſiſſe.

Seconde lettre 1738. 4. Sanandæ luis curam ſpectare ad medicos.

Troiſieme & quatrieme lettre à M. de LAINE *ſur un écrit intitulé reponſe d'un chirurgien de S. Come à la lettre de* M. ASTRUC. ib. 1738. 4. JOHANNEM. De VEZO nihil inveniſſe. Dudum ante THEODORUM medicos Gallos Romam petiiſſe.

Cinquieme lettre ſur l'extrait qui a été fait de la quatrieme par de la FONTAINE. 1738. 4. BERENGARIUM CARPENSEM utique medicum fuiſſe. Chirurgos ſua a medicis habuiſſe.

EJD. tribuitur *Etat des conteſtations entre la faculté de medicine & les communautés de M. les chirurgiens & le S. de la* PEYRONIE. Paris 1747. 4. Pro medicorum prærogativa. Ab antiquiſſimis retro temporibus nuſquam in regno chirurgum ullum receptum fuiſſe, niſi præſentibus & conſentientibus medicis. FRANCISCUM *de la P.* ambitioſe ſibi privilegium tribuendorum honorum chirurgicorum adrogare. Medici petunt ne chirurgis medicinam facere liceat, neve majoris momenti curationem adgrediantur niſi præſente medico.

EJ. *de la neceſſité de maintenir dans le Royaume les écoles de Chirurgie qui y ſont*

(*) P. XLVIII.

ſont établies dans la faculté de Medecine. Paris 1749. 4. Facultatem Pariſinam duos profeſſores chirurgiæ conſtituiſſe, qui abſque ſtipendio artem doceant. Vix uſquam a Regia munificentia ſublevari, & annonam utique mereri qui chirurgos doceant.

Ejus magnum & præcipuum opus *de morbis venereis* L. IX. Paris 1740. 4. (in editione 1735. fuerunt octo) Venet. 1760. 4. 2 vol. quæ editio aucta eſt cum Imman. Bertini Diſſ. de uſu mercurii. Gallice. Paris 1755. & alia 12. 4 vol. Anglice. Lond. 1754. 8. Smith. Germanice vertente Gottlob Hesse. Leipz. 1761. 8.

Doctum certe opus. Partes præcipue duæ, quas breviſſime recenſeo nimius ne ſim. Libros noſter legit quos ſibi potuit curare omnes, ex ordine chronologico, certe permultos in aliis etiam præter Gallicam linguis ſcriptos. Singulos quatenus ad luem veneream pertinent excerpſit & iis quæ propria habent ſuum judicium addit. Certe opus in quo nullos ſupereſſe errores & omiſſiones nullas, non dixerint paucos puto.

In prima parte operis multo labore contendit oſtendere, luem veneream eſſe morbum ab omnibus aliis diſtinctum novumque, ab Hiſpanis ex America nobis allatum, etſi etiam in aliis zonæ torridæ regionibus Africæ endemius reperiatur. Varia ratione contagium communicari, dum partes molles humidæ mutuo contactu fricentur & calefiant, numquam autem certius quam in ipſa Venere. Morbi fomitem numquam in noſtro corpore generari, ſed in ſanguinem receptum mire multiplicari. Clam tamen in corpore ſæpe per annos latere abſque indicio, ſed vividum tamen, qui occaſione aliqua data recrudeſcit & aucta ferocia ſe explicat conſpicuum. Solum hydrargyrum hoc malum fideliter & efficaciter curare. Salivam inde moveri, ſive inungas, ſive ſuffias, ſive per os ſumas, præſtare tamen illitum. Melius vero operari ſi quam lentiſſime ſanguini admiſceatur, omnes vero præparationes minus conducere. Neque neceſſe videri corpus humoribus exhaurire, neque ſalivæ fluxum neceſſario cieri.

Inter luem veneream & venenum peſtilentiale analogiam intercedere, & æthiopem peſti convenire.

Inde longo ordine ſymptomata cum ætiologia & curatione. Porro catalogus medicamentorum.

Subjectæ diſſertationes, quarum in prima noſtra curandi ratio comparatur cum Sinenſium medicorum curatione. Sinenſes ipſi ſalivam hydrargyro cient, miſto ex puro hydrargyro & dulci (*) addunt decoctum bufonis & decocta ſudorifera.

(*) Vix dulci ſed præparato ex vivo cujus deſcriptio parum genuina eſſe videtur. Br.

rifera. Noſter contendit in pilulis nimis parcam eſſe hydrargyri doſin, emplaſtrum vero ſolummodo ad ulcera eſſe, fumoque nimis debili uti. Quare etſi morbus mitior eſt, in eo curando tamen minus felices ſunt.

Ej. *Diſſ. inauguralis pariſina.* *E. in anatomia ſubtiliori medicina certior.* Paris 1743. 4.

Ej. *Colicæ pictonum rectius cardialgiæ conducit venæ ſectio in cubito.* Paris 1757. De plumbo nihil habet. Morbum eſſe medullæ ſpinalis.

Ej. *Doutes ſur l'inoculation de la petite verole propoſés à la faculté de Paris.* Paris 1756. 12.

Ej. *Traité des tumeurs & des ulceres ou l'on tache de joindre à une theorie ſolide la pratique la plus ſure & la mieux eprouvée. Avec deux lettres.* 1. *Sur la compoſition de quelques remedes.* 2. *Sur la nature & le ſucces des nouveaux qu'on propoſe pour la gueriſon des maladies veneriennes.* Paris 1759. 12. 2 vol. *. auctoris nomine omiſſo. Latine Venet. 1766. 4. 2 vol. Germanice Dreſd. 1761. 8.

Pus ex ſanguine fieri. De tempore legitimo aperiendorum abſceſſuum. Corticem peruvianum in Gallia gangrænam non ſuppreſſiſſe. Arcanum YVONIS de la MOTTE eſſe mitiorem aquam fortem. Furunculi ſedem eſſe in glandula ſebacea. De vena medinenſi ſubcutanea cum bibliographia. Herpetem ſæpe ſalutarem eſſe neque debere ſupprimi. Febrem *la porcellaine* idem Arabum Eſſera malum eſſe. Scabiem præcipitato albo curari. Ephelides incurabiles eſſe, ſponte vero evaneſcere quæ ex graviditate oriuntur. Tineæ ſedem eſſe in bulbillis capillorum, eam cauſam eſſe, ob quam capillos evellere neceſſe ſit, id ſuum inventum eſſe, dari caſus ubi ad pericranium uſque eradere oporteat. Nævos non eſſe a materna imaginatione, Gummi Gutte utile adverſus anaſarca. Fuſe de hydatidibus, per vomitum dejici, & per alvum, & hepar in tabido hydatidibus plenum fuiſſe.

T. II. Cancri nullum eſſe peculiarem humorem, non ſatis firmo experimento. Clavos eſſe unice a calceis neque in diſcalceatis reperiri. Periculum eſſe ſi in tendine radiculam firmaverit. Ad ſcrofulas medicamentum D. ROTLOV & aquas Barregas. Strumas in thyreoidea glandula habitare, ab aqua glaciali oriri, ſpongiam commendat, tum inciſionem & deſtructionem erodentibus involucrum, Gummi oſſium Tumor alterius orbitæ alterum oculum de ſede expulit, nervi, vaſa, membranæ in unam maſſam duram degeneraverant. Emphyſema de ore per ulcus meatus auditorii per ſubcutanea ſpatia continuabatur, ad hoc malum frigus proficuum videtur. Reliqua vide in chirurgicis.

In Epiſt. I. De vino MOURATI aliiſque ad ſcorbutum medicamentis. Vinum ſinapi recipere & ſal ammoniacum. Contra KEYSERI pilulas antivenereas, tamen hydrargyrum

hydrargyrum esse in acido liquore solutum, nauseam facere etiam vomitum. KEYSERUM pilulis non perficientibus ad fumigationem confugere. Suspicatur sublimatum mercurium subesse, TURNERUM agyrtam vidisse eo hydrargyro usum, BOERHAAVIUM in aqua solvere. Inutile esse medicamentum.

Recueil de plusieurs pieces concernant le traité des tumeurs & des ulceres. Paris 1759. 8. In priori dissertatione ASTRUCIUS contra A. VAN DER MONDE defenditur. Dudum ante FRANCISCUM QUESNAI ASTRUCIUM eadem docuisse, quæ nunc in libro exposuit. KEYSERI pilulas hydrargyro fieri in aceto soluto, obsolevisse, testimonia etiam adducuntur infelicis aut frustranei usus. Colicos dolores ciisse & vomitum. Quæ eas pilulas ingrediantur, a pharmacopolis FIAT & CADET ostensum esse.

Varia scripta contra hunc librum edita dicemus.

Ej. *Tr. des maladies des femmes.* Paris 1761. 12. 4 vol.

Germanice Dresd. 1770. 1772. 8. vertente CHRIST. FRID. OTTO.

Latine Venet. 1767. 4. 2 vol.

Prodierant *Treatise on all the diseases of woman.* Lond. 1747. 8. quæ sunt Astrucii prælectiones. (Aliam versionem citat CARR. Lond. 1762. 8. BR.

Post paradoxam uteri anatomen medicamenta recenset simplicia etiam chemica, inter illa non expectassem refrigerantem salem ammoniacum, neque sales medios, neque æthiopem aut cinnabarim, quam tamen cum panacea mercuriali pro efficacissimo habet remedio. Polium omittit, Chamomillam debilem vocat, ferri pulverem dat, I. & II. de chlorosi agit, de hæmorrhagia, de fluore albo, de mensium spontanea cessatione. In chorosi colorem sanguinis corrumpi; Adversus hæmorrhagiam aquam dat RABELII. BAGLIVI signum quo gonorrhæam a lue venerea distinguit non fidum esse. Adversus fluorem album caro bubali fumo indurata. Contra usum internum plumbi varie larvati & sublimati enormes doses, trium granorum & ultra. Menses vetulis restitui periculose.

Cum L. II. prodiit caput latinum de furore uterino, ne gallico sermone castis auribus molestus esset.

Tom. III. Morbi uteri proprii. Inflammatio. Inter auxilia vix distinguas quæ auctor fida expertus sit, quæ non. Cortici peruviano ipsi extractum comitis de la GARAYE præfert. Ulcera uteri benigna. Cascarilla cum tartaro emetico solubili ad scirrhos uteri. Thermæ vici Baragos. Cicutam in cancro neque boni quid præstitisse neque valde nocuisse.

T. IV.

T. IV. Morbus hystericus. Catalogus morborum uteri. ARETÆUM, GALENUM facit empiricos. Laudes SENNERTI quem RIVERIUS exscripserit. Simarubæ non fidum effectum esse. Febrem miliarem *Friesel* novum morbum esse. De inoculatione. Cæterum hic catalogus parum plenus est.

Successerunt a. 1765. Tom. V. & VI.

T. V. De morbis agit prægnantium earumque cura, quam sui gerere debeant & fetus, deinde pueri nuper nati. Hæmorrhagiam superasse injecto aceto gelido. De metastasi lactis in cellulosa spatiola.

T. VI. De mammarum morbis. Facile fieri ut glandulæ mammæ induratæ pro veris scirrhis habeantur, ita fieri ut putent medici se scirrhos sanasse; FERNELIUM tamen anno ætatis 72 obiisse. Aliqua contra censuram in diario *Journal des sçavans*.

T. VII. s. *l'art d'accoucher reduit à ses principes*. Paris 1766. 12. Anglice 1766. 8. Primum historia & census obstetricum celebrium. THEODORUM PRISCIANUM ad octavum sæculum rejicit, qui auctor sit epistolarum ad SALVINUM. Magni facit positionem uteri obliquam. Primos dolores esse a motitatione pueri. Raram esse vitiosam pelvis fabricam. Consilia pro obstetricibus etiam casuistica.

ASTRUCIUS præter gentis morem in indicibus copiosus fuit.

EJ. Et resp. Cl. de la POTERIE qui auctor est. *E. incisione corneæ in curatione corneæ præferenda embroche*. Paris 1766. 4.

EJ. *Lettre à M. H. Journal de Trevoux*. 1731. fol. Schema historiæ professorum medicinæ Monspeliensium. De auctoribus historiæ ejus scholæ.

Posthumum ejus opus prodiit *Memoires pour servir à l'histoire de la faculté de medecine de Montpellier revue & publiée par* Mr. LORRY. Paris 1767. 4. Præfixa est vita ASTRUCII. Scholam Monspeliensem ante a. 1050 jam celebrem fuisse, non satis solide demonstrat facultatem medicam reliquis antiquiorem esse, præcedere etiam Salernitanam quæ a. 1237. orta sit & Parisinam. Anno 1380. & alias medicis non doctoribus jus curandorum ægrotorum interdictum esse. Anno 1376 facultati Medicæ quovis anno cadaver concessum quæ tamen ars, notante LORRYO inventis minime fecunda fuerit. Privilegia & statuta scholæ medicæ. Hortum magnificum HENRICUS IV. instruxit, chemiæ cathedram LUDOVICUS XIV. 1715. Cursum intra annum absolvere intra 40 lectiones. Examina candidatorum longa & difficilia. Vitæ breves medicorum Monspeliensium, BENGELLA non fuit CAROLI M. archiater qui a. 1275. vixerit, neque auctor academiæ Monspeliensis. ARNOLDUM DE VILLA NOVA vere aurum

aurum arte præparasse. Laudes GUIDONIS de CAULIAC, RAIMUNDI de VINARIA, pestis historiam bonam esse, Zosterem etiam primum dixisse. Mireris silere de RICHERI de BELLEVAL tabulis, quas Cl. GILIBERT (GOUARIN in Bib. Botan.) edere incepit. Litigiosum fuisse hominem, CHIRACI lites. Medici qui Monspeliis studiorum gratia vixerunt. Contra RABELAYUM & de VIEUSSENIO non mite judicium.

LORRYUS ASTRUCIUM laudium academiæ Monspeliensis studiosissimum solet refutare quoties suæ laudes Parisinæ scholæ nocere videntur. SYLVIUM in exemplo Parisiis non Monspeliis artem didicisse. Monspeliensem scholam non esse Parisinæ antiquiorem.

Ad historiam etiam medicinæ & Arabum potissime aliqua habet. ARNALDUM primum fuisse qui Arabes non compilaverit. Copiosas notas adjecit.

Adjecta est operi ASTRUCII FRANCISCI RANCHINI *de Monspeliensis academiæ origine Apollinarium sacrum &* GUILIELMI PELISSIER *facultatis Monspeliensis bibliotheca.* ZANCHINUS *privilegium scholæ,* PELISSIER *brevem medicorum Monspeliensium historiam habet.*

Bibliothecæ catalogum dedit Bibliopola. 1766. 8. Non multi libri sed rari plures.

Vita extat in *Galerie francoise.*

§. DCCCCXCIX. VARII.

J. PALFYN chirurgus Gandavensis quem vidi annui itinera Parisios etiam Leidam suscipere, quo nova anatomica & physiologica inventa colligeret. Medici proprii argumenti nihil scripsit, varia tamen adnotata suis chirurgicis & anatomicis admiscuit.

In *Naauwkeurige Beschryving der beenderen van's menschen lychnam.* Gendt 1702. sæpe recuso, Germanice. Breslau 1730. 8. Gallice. Paris 1731. 8. cum morbis ossium theoriam conjungit. De dentium morbis. A hydrocephalo discedentes suturæ calvariæ. Gibbus ut fiat. A vulnere post plurimam sanguinis jacturam demum longum post tempus subnato ulcere, caustico medicamento suppressus sanguis.

In Gallica editione. Paris 1731. 12 *. aliqua, plura ad morbos chirurgicos pertinentia adsunt.

EJ. *Description des parties de la femme qui servent à la generation &c.* Leid. 1708. 4 Passim interspersæ adnotationes clinicæ. Partus difficilis a FRANCISCO MAURICEAU expeditus, cum purgans medicamentum dolores suscitasset,

tasset, angustiam pelvis superare non potuisse. Fetus in utero materno retentus, cum ob hydropem per abdomen sauciaretur, ossa, capilli, sebum hydatides prodierunt. Miseram porro pro obsessa habuerunt superstitiose, fetus in sacculo crassissimo continebatur, dentium nempe superstes series ossa & capilli. Alia cystis utero adnata amplissima, effectus lapsus infelicis, intus sphaerulis pleni inter se communicantibus sero turbido plenas. Collectio monstrorum etiam morborum nonnullorum ex Tulpio & aliis.

Ej. *Naauwkerige Verhandeling van de voornaamsten handwerker der heelkonst.* P. I. Leid. 1710. 4. Germanice. Nurnb. 1717. Ut in aliis chirurgiæ compendiis agit etiam de hydrope, empyemate, angina, aneurysmate. Ita in capite de empyemate agit de discrimine abscessus in pectore collecti, & in hepate, etiam in pericardio demum de empyemate, hujus exempla, etiam in scroto, cum quo similis aëreus in pectore inque abdomine tumor continuabatur, quod incisum aërem emisit.

Idem collectionem edidit cum qua ANTONII PETIT morbi oculorum, epistolæ WOOLHOUSII ad PALFYNIUM, & D. ANELLII l. de fistula lacrumali, aliqua etiam de cataracta & natura iridis ex Monumentis Acad. Scient. Leid. 1714. 4. WOOLHOUSII epistola de cataracta agit, dissertationes adjectæ sunt, Vermes in ductubus lacrumalibus & palpebris.

Ej. *Heelkundige ontleeding von menschen lichnam.* Leid. 1718. 8. *Anatomie du corps humain avec des remarques utiles a un chirurgien.* Paris 1726. 8. 2 vol. recusa gallice cura A. D. BOUDOU. Paris 1734. 8. 2 vol. *. & multum emendata atque aucta ab ANTONIO PETIT.

Italice versa a. JOHANNE LARBER. Venet. 1758. 4. 3 vol. *. hinc in germanicum sermonem restituta a D. HUTH Nurnberg 1761. 4. *. PALFYNUS solet ubique morbos partium chirurgicos adjicere, qui nonnumquam etiam ad medicinam magis spectant. Ossa emollita vidit in femina, de qua SAVIARDUS & ossa mollia a DUVERNOYO ostensa. Obstetrices lue venerea infectæ, quod feminis eo morbo laborantibus opem tulissent. De calculis felleis collectæ adnotationes. In COLBERTI ureteribus impacti calculi, quos urina perforaverat, ut sibi viam aperiret. A gonorrhœa ischuria; Gangræna scroti, felici eventu ab auctore sanata. Strumæ audax & infelix curatio. Hæc ex T. I. editor notulas adjecit. T. II. quem in titulo ajunt totum *correctum* esse, vix mihi mutatus videtur. Accesserunt autem centum observationes RUYSCHII quæ cum Museo prodierunt & ANTONII BRISSEAU sex observationes.

In editione quam curavit ANTONIUS PETIT. Paris 1753. 8. 2 vol. plura emendata sunt & perfecta, equidem anatomica potius quam alia. Osteologia tota nova est, novæque & multo meliores ossium icones. In reliquis partibus anatomes pluscula etiam noster adjecit neque tamen ab antiquis distinxit. Ita

repetite

repetite inteſtina in ſe mutuo ſuſcepta vidit. Animi deliquia nata a vacuato abdomine, ab hepate diaphragma non ſuſtinente, quando ipſum ab inteſtinis nunc male ſuſtineretur. Tibia bis fracta abſque claudicatione ſanata. Mortuum nervum tamen a lapide infernali adrodi, germanice vertit G. L. HUTH. Nurnberg 1761. 4.

Iterum in editione LARBERIANA plura reperio medici & chirurgici argumenti. Per tuſſin ejectus calculus corallii ſimilis, ita ſanitas reſtituta. Poſt morbum atrabilarium ſeptemdecim in pulmone corpuſcula piſiformia. In ſcirrho maligno cavea cum canali per quem ichor exibat. Inciſiones cadaverum morboſorum multæ & experimenta quæ inſenſilem naturam membranarum demonſtrant. Monacho ventriculus eroſus & ſanguis funeſto eventu effuſus. Icterus & alvus ſicca a tribus calculis in veſicula fellea. Calculi circa acus nati. Mala cerebri abſque terebratione curata. Calculi de pulmone felici eventu egeſti, aut a morte reperti. Epiſtolæ VALSALVÆ & LANCISII.

§. M. VARII.

JOH. LINDER poſtea LINDENSTOLPE diſputavit *de heſperidum pomis*. Aboæ 1702. 4.

EJ. *de virulentia luis venereæ*. Upſal 1708. 4. Præſ. ROBERG. Ex venere cum ſimiis ortam.

EJ. *de venenis prodromus*. Lond. 1708. 12. Recuſus & animadverſionibus illuſtratus a C. GOTTFR. STENZEL *L. de venenis in ordinem redactus & animadverſionibus auctus*. Lipſ. 1739. 8. Collectanea de venenis quæ numeroſiſſimis aliis compilatis editor auxit. Neque ideo LINDERUS minor compilator cenſendus eſt. Multas adnotationes proprias habet quarum aliquas exſcribo. Primam gonorrhœam magis dolorificam eſſe. Noxarum exempla ex coloribus venenatis quibus pueri pingunt, arſenico rubro, ſmalta &c. A croco metallorum hypercatharſis, mors. Sic per mineralia. Mortes militum ſubitæ in caſtellis recenti calce illitis; a vapore calefacti hypcocauſti frequentes vomitus, ſomnus, ipſa mors. In lapide calcario acidus ſpiritus. Aquæ lapide Lazuli & armeno impregnatæ venenatæ. Nummi a fulgure conferruminati. Venena animalia.

Leporum marinorum vapor oculos inflammat, ſternutationem ciet, cimices fugat. Scolopendræ per nares excuſſæ exempla. Vermem brevem vento adflatum tumorem faciei manuumque facere & febrem. Noſter aſthma paſſus ex hauſto fumo incenſorum coriorum balenæ cum adipe deflagrantium. HOTWENIUS pia fraude feminam hyſtericam ſanavit, quæ ſerpentem in corpore ſe

alere persuasa erat. Ab aranea cum vino infusa anxietas, deliquium animi. Equus ab apibus occisus. A catello demorsus si recte intelligo adstantes & viciniam infecit. De veneno pestilenti digressio. Morborum per aliquot annos cum tempestate consensus. Pestis a putrescentibus cadaveribus. Sed plura persequi nequeo. Cum plantis venenatis narcoticas etiam tradit & drasticas.

STENZELIUS nihil proprii addidit.

EJ. *Tankar om surbrunnors kraft och werkan*. Stockh. 1718. 8.

& *surbrunnors fragor*. ib. 1718. 8.

& *Tankar om maskar och skridsa i manniskans kropp*. ib. 1718.

& *Tankar om frassar och kinkina barken*. ib. 1718.

In actis Sueciæ 1723. De tumore pro graviditate habito, qui erat enorme quadraginta librarum tuber omentum inter & peritonæum.

OLAUS CELSIUS Theolog. P. Upsaliensis. In plantis S. S. enucleandis multum laboravit, ejusque numerosæ sunt dissertationes. Demum jam senex edidit Upsal. 1745. & 1747. 8. *Hierobotanicon s. de plantis S. S. diss. breves, in quo circa* 100 *biblicarum plantarum species in nostris plantis detegere adnisus est.* Multa etiam ad earum historiam medicam contulit. Sed vid. B. Bot. II. p. 64.

JANI FOSSII *Diss. epistolica de vera medicinam instituendi & promovendi methodo*. Leid. 1702.

CAMILLI MANARA *de moderando tabaci usu in Europæis & maxime in Insubribus corrigendo & commendando*. Madrit. 1702. 12. Mediolan. 1707. CORTE.

CASPAR REALIS *Exercitationes de convulsione & pleuritide*. Rom. 1702. 8. HEIST.

RAPHAEL FABRETTI *Inscriptiones antiquorum ex Plinio & additamentum cum emendationibus*. Rom. 1702. fol.

JAYME SALA Professor Barcinonensis *Medica & legalis institutio in nobiles corporis partes*. Barcellona. 1702. C. d. V.

ICTRUS AQUERZE y MOSSA Sardus. LUDOVICI I. archiater.

EJ. *Tr. de febre intemperata s. mutatione vulgariter dicta Angina Sardinica & analogia aliarum mundi partium veterum & modernorum medicorum doctrinis illustrata*. Madrit. 1702. 4. C. d. V. alii 1703. 4.

J. BRAN-

J. BRANCACCII *Ars memoriæ vindicata.* Panormi 1702. 12.

CYR. AMANRICH Professor Perpignamensis.

EJ. *Medicus in conspectu magnatum extollendus.* Perpiniani 1702. 4. CARR.

EJ. Prgr. *de insania circulationis & circulatorum.* Perpin. 1705. 8. ID.

EJ. *Disquisitiones de universa medicina.* ib. 1706. 4. ID.

Pharmacopœa Bruxellensis. Bruxell. 1702. 12.

In eam breves animadversiones. Lovan. 1704. v. WACHENDORF.

§. MI. NUPERI.

J. MOYLE Senior Chirurgus navalis regius qui Tingitano in præsidio militaverat.

EJ. *Chirurgus marinus s. Chirurgiæ.* P. I. *De medicamentis & instrumentis.* P. II. *De praxi mari & terra dirigenda.* Lond. 1702. 8. *. quæ equidem quarta est editio sed priores ignoro. Praxis etiam clinica hic traditur & præsertim militaris. Antiquas hic consuetudines reperias, ut submersos aqua extractos invertat. Febris acuta continua in dilirium abeuns. Theriacam dat, deinde venam secat.

In febribus intermittentibus alternis vicibus cum cortice peruviano opium dat. In arthritide mitis salivatio salutaris. Opium appetitum ciborum auget. Inveterata lues venerea sola hydrargyro eget. Mercurium dulcem dat. Sudorem etiam ciet pleniorem cum spiritu sanguinis, sed interceptum ita sudorem & purgationem alternatim etiam per duas menses continuat, sed ipsi videtur salivam potius turpetho minerali ciere ut cesset uti hydrargyro quando prima salivationis symptomata adparent, purgandum si salivatio molesta fuerit. Post eam salivationem denuo sudorem movet. Clysteres colocynthide roborat.

EJ. *Chirurgical memoires, being an account of many extraordinary cures wich occured in the auctors practice especially at sea.* Lond 1708. 8. *. Multi morbi interni intercedunt. In angina & venam sublingualem aperit & cubiti venam, partes tumidas in balneo continet. Interno usu calida & antidota adhibet. Podagram incongruam sanat venæsectione, balneo in vini spiritu & balsamo catholico cum oleo succini. Elephantiasis demum curata epispasticis impositis, intus dato præcipitato mercurio albo, videtur auctor grana decem dedisse, salivationem purgando avertisse. Salivationem motam purgando intercipit. Post salivationem sudorem movet gummi guajaco, Theriaca. Caries siphylitica interrupta

 salivatione

ſalivatione curata. Sanguinis micturitionem curat terebinthina copaiva, Laudano. Superſtitioſus idem bufonis pulmones inter ſarcotica numerat.

The preſent ill ſtate of the practiſe of phyſik in his nature truly repreſented. Lond. 1702. 4.

Fr. H. de Garsault ab equitibus regiis. Idem a. 1702. Sinapii hiſtoriam equi gallice reddidit.

Ej. *Le nouveau parfait marechal, aliquoties recuſus eſt.* Paris 1755. 4. 1770. 4. germanice Berlin 1770. 8.

Plenum opus ad veterinariam facit. Diæta & vitæ ratio animali præſcripta. Alimenta pro temperamentorum ratione. Fœnum ſpernit. Formularum medicamentorum equis aptorum longa ſeries. Febris, aut continuam equi patiuntur aut lentam, illæ fere inflammatorii generis cum ſpiſſitate aucta conjunctæ. Venæſectionem poſſe uberrimam admitti, neque nocere etiam ſi equum animus liqueat. Calida non ferunt. Icterus, adverſus eum mel, cineres vitis. Rheumatiſmus quem calidis curat. Morbus catarrhalis periculoſus, ſi febris conjuncta fuerit. *Gras fondu* non eſſe adipis egeſtionem ſed muci. Tetanus, *mal de cerf* qui ſit inimicus nixus temporalis muſculi, a quo ſanguis in celluloſitatem ſubcutaneam effunditur, febris conjuncta periculum habet. Angina a glandulis obſtructis tumidiſque. Tormina, frequenter calida dat & ſemidrachmam laudani. Colica a retractis teſtibus. Inflammatio inteſtinorum. Morbus ab hauſto fumo ſoporoſus, multam ſanguinis miſſionem requirit. Cordis palpitatio violenta, non ideo lethalis. Soricis morſum cum antiquis admittit. Rabies, ad eam radix eglanteriæ. Febris lenta, Catarrhus ſimplex & catarrhus peſtilens, morbus qui ſit ſanguinis in pulmones congeſtio per contagium funeſtum, aſthma, tuſſis, dyſenteria, hypercatharſis, diabetes, epilepſia, lethargus, crampus, convulſio faucium cum ructu. Demum diſpenſatorium ſimplicium & compoſitorum. Acutos morbos magnas requirere doſes, non ita chronicos. Purgantia equis non facile exhibet, niſi laxantia. Doſes octuplo & decupto quam homini fortiori requiruntur. Inter vehementia purgantia Nicotiana. Quindecim guttis ſpiritus Vitrioli hypercatharſin vult compeſcere. Inter diuretica bufo ſiccus & cancer. Sed plura omitto.

Ej. *Le Guide du cavalier.* ib. 1770. 12. ſi huc facit.

Le Mareseur *Obſervations critiques ſur un livre intitulé l'ancien medecin à la mode.* Paris 1702. 12. Burm.

Maurel *Tr. des tumeurs & des obſtructions.* Paris 1702. 12.

Ej. *Principes phyſiques de la raiſon & des paſſions des hommes.* ib. 1705. 12.

Ej. *de la dysenterie*. Paris 1712. 12. Laudat hypecacuanham.

Nicolaus Boirel *Nouvelles observations sur les maladies veneriennes*. ib. 1702. naturæ acidæ venenum esse.

Lettres edifiantes & curieuses écrites des missions étrangeres. Jesuitæ calamo usi P. Gobien ceperunt Parisiis edere epistolas, a sodalibus ex utraque India acceptas. Iis sæpe mista reperies de artibus regionum peregrinarum, deque morbis & medicamentis indicia. Primum *Recueil*, ita vocant volumina, prodiit Paris 1702. 12. Falc. 1718. 12. *.

Itineraria aliqua cum nonnullis adnotationibus ad rem naturalem facientibus.

De la Marre *Observations critiques sur un l. de* S. Aignan *intitulé l'ancienne medecine à la mode*. Paris 1702. 12. Vita Aignani autodidacti. De ostreis, aqua animali circumspersa cum acido minerali cogi, salubria esse, coctionem ciborum adjuvare.

l'Anticornario, remarques critiques sur le tr. de la vie sobre. Paris 1702. 12. Burm.

Hautefeuille a M. Bourdelot *sur les moyens de perfectioner l'ouie*. De injiciendis adversus auris morbos in tubam Eustachianam liquoribus.

Paul Anton Bufaletti *Lettera al* Magliabecchi *sopra un idrofobo, divenuto tale coll impeto dello sdegno*. Maurato 1702. (Gal. di Minerva T. IV.).

Andreas de Gomez R. Phillppe V. medicus. *Carta pacifica en qua rasanganon a los professores medicos, defensores de sa prencipe Geleno, de lo poco versados que estan en sus obras. Summamente a la bada la replication a las doctrinas medicas de los socios de la R. sociedad de Sevilla*. Sevilla 1702. 4. C. de V.

Joannes Munnoz de Peralta Societatis medicæ Hispalensis sodalis. *Triumfo del antimonio, y contra respuesta a la carta anonima, que contra la verta visas de* D. Diego Matheo Zapata *produxo el triumvirato de la ignorancia la audacia y la malevolencia*. Cordova. 1702. 4. Seq.

Christ. E. Herbstens *Poculum sanitatis oder allgemeine Feldapotheke*. Arnst. 1702. 8.

Helena Adelgunda de Noldé *Medulla medicinæ, kurzer Begriff, wie man die Medicin recht gebrauchen soll*. Wahrendorf. 1702. 8.

J. Nalte *Medicinische Lobrede des Theriaks*. Lubeck 1702. 4.

Circa hæctempora fama medicamentorum Hallensium increbrescere cepit. Ad eam spargendam Richteri potissimum fratres varios libellos scripserunt, fere anonymos. His

His paucis concinnæ formæ & angustæ dosis medicamentis, ad Stahlianam theoriam accommodatis universos morbos se curaturos ipsis passim Hispanis sed potissimum Germanis persuaserunt.

Selectus medicamentorum zu einer compendieusen Haus- Reise- und Feldapotheke. Halle 1702.

Ej. *Bericht von der Arzney Essentia dulcis.* 1702. & 1713. generales celeberrimi suo ævo medicamenti laudes.

Christ. Frid. Richter an idem qui nuper nominatus est.

Bericht von der Essentia dulci, ihrer Zubereitung und Reife. Halle 1708. 8. &

Merkwürdige Exempel sonderbarer durch die Essentiam dulcem geschehener Curen.

Ej. *Erkenntniß des Menschen oder Unterricht von der Gesundheit und der Erhaltung.* Leipz. 1708. 8. 1712. 8. 1715. 1719. 1722. 1725. & Compendium medicinæ cujus pars clinica redit ad medicamenta illa Hallensia.

Ej. *Recensio succincta de usu & officio medicamentorum quæ Hallæ in orphanotrophio distribuuntur.* ib. 1708.

Ej. *Nachricht von einem pulvere solari.* Königsberg (Halle) 1718.

Samuel Richter *Concentrirte Reise- und Hausapotheke.* Halle 1715.

Ej. *Nachricht das Podagra sicher und gewiß zu curiren.* Hall. 1715. 8.

Ej. *Haus- Feld- und Reiseapotheken.* ib. 1718.

Porro Christ. Sigm. Richter *fernerer Bericht von den Würkungen der Essentiæ dulcis.* ib. 1703. 4.

Nachricht von Chr. Sig. Richter *und* E. Wolfg. Funstel *pulvere solari.* ib. 1718. 8.

Ej. *Recensio de usu & effectu aliquot medicamentorum selectorum quæ Hallæ in orphanotrophio dispensantur.* ib. 1720. 8.

Ej. *Nachricht von einem pulvere solari und dessen Nutzen.* ib. 1722. 8.

Ej. *Kurzer und deutlicher Unterricht von dem lieben natürlichen Leben des Menschen, nebst einem Selectu medicamentorum.* ib. 1705. 8.

T. A. H. *Hiatrophili curieuser Patient nebst einer verständigen Anleitung zu den vornehmsten Diäts und Gesundheitsregeln.* Leipz. 1702. 8.

Ej.

Ej. *Nothwendiger Unterricht, wie man sich bey jetziger Pest und andern Seuchen præserviren uud curiren könne.* Leipz. 1710. 8. Günz.

Ej. *Kluger und lustiger Medicus.* Zittau 1721. 8. 1728. 8.

Paul Henrich Juch *Aufgedeckte Blösse der Curtadler, welche in der geführten Cur des F. von Schönberg ein Versehen gesucht.* Leipz. 1702. 4.

J. Ernst *Herzogs zu Sachsen Verordnung wegen besorgenden ansteckenden Seuchen.* Jenæ 1712. 4.

Medicinisch chemische Kunstkammer. Tubing. 1702. 8.

Misbrauch des Salzes in den Speisen, als eine Ursach des Scharboks. Berlin 1702. 8. Heist.

Natorum & demortuorum census ad a. 1702. Hafniæ illi 2256. hi 1666. magna portione pauciores, quod in magna urbe rarum.

§. MII. Disputationes.

D. v. Visviliet *de variolis.* Leid. 1702. 4.

G. Kulmius *de morbillis.* ib. 1702. 4.

J. G. Reichhelm *de legitima particularum sanguinis earumque perturbata mixtura.* ib. 1702. 4.

B. Michel *de orthopnœa.* ib. 1702. 4.

Jac. Willich *de nephritide.* ib. 1702. 4.

Gottf. Spranger *de obstructione menstruorum.* ib. 1702. 4.

S. C. Koch *De acquirenda scientia medica per lecturam judiciosam.* ib. 1702. 4.

J. Zoetmann *de imaginationis maternæ viribus in fetum.* ib. 1702. 4. *.

Emanuel Kehr *de ileo per intus susceptionem.* ib. 1702. 4.

J. Wilh. Ulrich *de arthritide.* ib. 1702. 4.

Joh. Theod. Meisner *de febre catarrhali.* Utrecht 1702. 4.

J. Bornhout *de sanguinis pravitate.* Utrecht 1702. 4.

Francisci Eyre *an propter canis exortum difficiles æstate purgationes.* ib. 1702. 4. *.

THEODORI van EE *de asthmate*. ib. 1702. 4. *.

CHRISTOPH ANNAARD *de dolore colico*. ib. 1702. 4. *.

CAR. FRID. LUTHER Diss. inauguralis *de experientiæ in arte medica prærogativa*. Kiel 1702. si edita est.

Ej. Prgm. *Utrum ratio an experientia præferenda sit*. ib. 1702. ad historiam medicorum.

Ej. *an potus theæ exsiccandi virtute polleat*. ib. 1702. 4. Apologia theæ, non siccare, debilem humectare, saturatam autem siccare.

Ej. *de partus humani vitalis naturali & vero termino*. 1707. 4.

Ej. *de spica deglutita & per apostema hypochondrii dextri rejecta*. ib. 1704. 4. HEFT. BR.

Ej. *de pericardii, pulmonis & partium genitalium anomaliis*. 1704. 4.

Ej. *de usu frictionis in medicina*. ib. 1725.

Ej. *de fonte soterio Kenzensi Diss*. I. *qua phænomena in examine fontis observata recensentur*. ib. 1706. 4. HEFT. BR.

Ej. *de fonte soterio Kenzensi diss. posterior qua medicas fontis virtutes illiusque usum exponit*. ib. 1709. HEFT. BR.

Ej. *de morbis simulatis ac dissimulatis*. ib. 1728. HEFT. BR.

Ej. *de epilepsia*. ib. 1730. 4. HEFT. BR.

Ej. *de incubo*. ib. 1730. 4. HEFT. BR.

RUD. CHRIST. WAGNER *Meteorologia animalium brutorum*. Helmst. 1702. 4.

J. NICOLAS Prgm. *de mercurio ægyptiaco præconico romanorum & germanorum*. Lips. 1702.

FR. WILH. KLOK *de tumore aneurysmatico*. Lips. 1702.

GUILH. KERGER *de refrigerantium modo operandi mechanico & usu medico*. Erford. 1702. 4.

In E. N. C. Cent. II. *de surdis & mutis ad* AMMANNI *modum loqui doctis*.

HENR. BERNHARD ASCHEBERG *de morbis religiosorum eorumque cura præservatoria*. Erf. 1702. 4.

J. EL.

J. El. Müller *Casus monstrosus affectus verminosi.* Erford. 1702. 4.

Egemann *Theses inaugurales medicæ generales.* ib. 1702. 4. Vater.

Georg Alb. Hamberger, Georg Ehrh. pater.

Ej. *Optica oculorum vitia.* Jen. 1696. 4. & 1707. 4.

Ej. *de ventriculi per æstatem imbecillitate.* Jen. 1702. 4.

Ej. *de anomalis & paradoxis morborum causis.* Kiel 1706. 4.

Christ. Roeper *de salivatione critica in morbis acutis & chronicis.* Hallæ 1702. 4.

Le Baume *Theses medicæ miscellaneæ.* Marb. 1702. 4. Vat.

J. Henr. Bretthauer *de asthmate convulsivo.* Giess. 1702. 4. Menz.

Petr. Pauret, Snell *de polypo cordis.* Giess. 1702. 4. *.

El. Alberti *de lue venerea.* Altorf. 1702. 4.

Theodori Balthasar *de sale communi.* Altd. 1702. 4. Acidum ad scorbutum cujus fons est putredo, tum ad febres & ipsam pestem, ad hydropem, adversus vermes.

Ej. *von einem Gesundbrunnen unweit Erlangen.* Erlangen 1709. 4.

Fernere Nachricht. ib. 1709. 4.

Ej. *de peste Erlangensi.* ib. 1713. 8.

Ej. *de dosibus medicamentorum diatribe.* Lips. 1729. 8. Erlang. 1709. 8.

J. Henr. Gernler *de febribus.* Basel 1702. 4. Cortice peruviano febres absque recidiva sanari. Zwingeri experimenta.

L. E. Binninger *de plica polonica.* Basel. 1702. 4.

Claud. Guerin & Fr. Aignan *E. Theriaca antidotus optima.* Paris 1702. 4.

Lud. Morin & Cl. Vergne *E. in acutis cerealia.* Paris 1702. 4.

Michael de la Vigne & J. Depyney Peschard *Ergo omni scorbuto volatilia.* Paris 1702. 4.

J. Franc. Vaillant & Fr. Aignan *an variolis diaphoretica.* Paris. 1702. 4.

RAYM. JAC. FINAT & ANT. PEPIN *an quo fluxilior sanguis eo sanitas firmior.* Paris 1702. 4.

§. MIII. DIARIA.

In Phil. Transact. nr. 277. ABRAHAM de la PRYME de hydrophobo ex morsu canis rabidi. Ab eodem animali alius juvenis demorsus post gravem cephaleam sponte convaluit.

N. 280. JOH. YOUNG. Dedit in ischuria pertinaci $4\frac{1}{2}$ gr. cantharidum, quibus lotium liberatum est, absque ullo malo, etsi camphoram non addidisset. Sæpe se interno usu commendasse. Qui inde læsi fuerint, cum scopo venenandi datum fuisset, facile restituti.

Idem n. 252. Tumor periodicus abdominis diuturnus. Causa erat pruni ossiculum calcaria materia obductum. Calculi bilarii per alvum ejecti, inter eos qui olivæ mole esset, inde icterus. Idem & alius choledochum ductum dilatatum vidit, ut digitum admitteret. Calculosæ pilæ ex tenui intestino.

N. 281. HENRICI VAUGHAN incisiones hominum morbis enectorum. A nimia copia devoratorum pomorum, mors a perforato recto intestino.

N. 282. Post colicos dolores magnus spongiosus glomer pilorum aut fibrarum circa ossiculum pruni congestarum. Aliud simile exemplum. Sic magna pila intus ossiculis, pruni & cerasi farta externe lamellata. Difficillimum malum a seminibus fragorum collectis, his egestis sanatum.

N. 283. J. SHEPTON Magna pars intestinorum in cane experimenti causa resecta felici eventu,

N. 285. J. WRIGTH Hæmoptoe, ulcus pulmonum, abscessus erat pulmonis. Exempla concrementi pituitosi, figuram asperæ arteriæ exprimentis.

N. 256. Duæ epistolæ CAROLI ELLIS de puella quam AMMANNUS, surda cum esset, loqui docuit.

Ridicula fabella de iride literis hebraicis inscripta.

In *Hist. de l'Acad.* 1702. MALEBRANCHE. De clysteribus Coffeæ apoplectico proficuis.

In *Act. Mar. Balth.* 1702. Febr. Post sævos dolores animal absurdum utcunque aviculæ simile per alvum excrevit, eventu funesto. Eadem est historia de qua STANGE præside HOFMAN eodem anno disputavit, describit CHRISTIAN LUDWIG KOTZEBUE.

In *Memoires de Trevoux* 1702. Sept. Vir cui duæ veſicæ ſibi inſidentes, ureteres duo, quorum alter urinam dabat in ſuperiorem veſicam. In inferiori duo tumores non minores ovo gallinaceo, per quorum intervallum urina ægre fluebat. Quare & ex iſchuria mors acceſſit.

§. MIV. Christian Michael Adolphi.

Ej. Diſp. inauguralis ut puto prodiit. Ultraject. 1702. 4. *de febre catarrhali.* Sed nunc video præcedere *de ſiderum influxu*, Lipſ. 1700. 4. Heft.

Inde.

Ej. *de ſpina ventoſa*. Lipſ. 1705. 4. Heft.

Ej. *de frictione*. Lipſ. 1707. 4. Pl.

Ej. *Ægrotorum conclave*. ib. 1711. 4. Auſter malignus.

Ej. *de equitationis eximio uſu medico*. ib. 1713. 4. 1717. 1729. 4. Hæn. Inter gymnaſtica equitationem fuiſſe ſæpe ab Aesculapio imperatam. Omni alteri exercitationi equitationem præfert, morbi adverſus quos proſit.

Ej. *de aëre Lipſienſi*. ib. 1713. 4. Pl.

Ej. *de morbis frequentioribus & gravioribus pro ſexus differentia*. ib. 1718. 4. Heft.

Ej. *de ſalubritate Sileſiæ*. ib. 1719. 4. Heft.

Ej. *de paſſione cholerica*. ib. 1720. 4. Heft.

Ej. *de incolatus montani ſalubritate*. ib. 1720. 4. *.

Ej. *de tunica villoſa inteſtinorum, plurimorum morborum foco atque immediato curationis ſubjecto*. ib. 1721. Heft. Depravatio digeſtionis, tunica villoſa eroſa & inflammata.

Ej. *de remediorum ſolarium præſtantia*. ib. 1722. Heft. 1723. Meaz.

Ej. *de fonte ſoterio Kukuſſenſi in Bohemia*. ib. 1726. 4. Heft.

Ej. *de porcello Caſſovienſi*. ib. 1728. 4. Tumore nempe in hypochondrio ſiniſtro ſenſim emergente. Anno 1710. febrem puerperarum miliarem Sileſiis ignotam fuiſſe, nunc frequentem & funeſtam.

Ej. *de ſtatu reconvaleſcentiæ*. ib. 1732. Heft.

Ej. *de affectu mirachiali.* ib. 1734. 4. Malo nempe hypochondriaco in ventriculo & intestinis sedem habente.

Ej. *de solvendo bono corporis habitu secundum* A. C. Celsum Med. LII. Cap. 2. ib. 1741. 4. *.

Ej. *de forma medicaminum pro curandis morbis optima exhibenda.* ib. 1749. 4. *.

Tres disputationes *de porcello Cassoviensi; de affectu mirachiali & de eructatione flammante* scorsim excusæ prodierunt. ib. 1746. 4. Chino Ciro dictum morbum in Polonia & Lithuania frequentem occurrere.

Tres aliæ *de morbis frequentioribus & gravioribus pro sexus differentia, de passione cholerica & de febre catarrhali.* Lipſ. 1725. 4.

Iterum tres aliæ ad diæteticam, *de ægrotantium conclave. De frictione & de balneis particularibus.* ib. 1726. 8. Hæn.

Demum *Dissertationes physico medicæ selectæ collectæ prodierunt.* ib. 1747. 4. Collectanea fere. Continent præter eas quas recensuimus alias multas quarum annos ignoro.

De Thermis Hirschbergensibus (prodiit Lipſ. 1726. Heft. Br.).

De fonte Carolino melum sic dicto.

De balneis particularibus.

De colo intestino multorum morborum nido.

De morborum per manuum adtrectationem curatione.

De morbis convalescentium.

§. MV. Hieronymus Ludolph.

Professor Erfordiensis clinicus, in refutando asperior.

Ej. *Casus elephantiasis in brachio observatæ & decenter curatæ.* Erford. 1703. Vater.

de polymathia medica. ib. 1715. 4. Pl. Br.

Ej. *de Hepatitide.* ib. 1717. 4. Pl.

Ej. *de purpura puerperarum.* ib. 1720. 4. Heft.

Ej.

Ej. *de utilitate fluxus hæmorrhoidalis præsertim adsueti, positivam curationem prohibente.* ib. 1721. 4. Heft.

Ej. *de medicamentis lapidosis.* Erford. 1721. 4.

Ej. *de therapia anhelationis.* ib. 1721. 4.

Ej. *de pleuropneumonia.* ib. 1721. 4.

Ej. *de sudore.* 1722. 4. Heft.

Ej. *de mercurio vivo.* 1722. 4.

Ej. *de ardore ventriculi.* ib. 1722.

Ej. *de ægroto syncopali.* ib. 1722. 4. Heft.

Ej. *de morbis gingivarum.* 1722. 4.

Ej. *de apoplexia.* 1722. 4. Heft.

Ej. *de fabis Coffeæ earumque infusi usu & abusu.* 1724. 4.

Ej. *de Calculi renum tortura, pathologico therapeutica consideratio.* 1723. 4.

Ej. *de usu & abusu medicamentorum expectorantium.* ib. 1723. 4.

Ej. *de tabaci noxa post pastum.* ib. 1723. 4.

Ej. *de eo quod dicitur, sui medicus quilibet esse potest.* ib. 1725. 4.

Ej. *de lacte.* 1724. 4.

Ej. *de plica.* ib. 1724. 4.

Ej. *de requisitis medici conscientiosi.* ib. 1724. 4.

Ej. *de sudore naturali, non naturali & præternaturali.* 1724. 4.

Ej. *de erroribus male imputatis naturæ.* 1725. 4.

Ej. *de malo hypochondriaco & hysterico incolis Saxoniæ inferioris proprio.* ib. 1725. 4.

Ej. *Casus de cardialgia.* ib. 1725. 4.

Ej. *de fine hæmorrhoidum principio variorum morborum.* ib. 1725. 4.

Ej. *Casus de metu hydropiseos mature curandæ.* ib. 1725. 4.

Ej.

Ej. *de medicina in S. scriptura fundata.* ib. 1726. 4. Pl.

Ej. *de vitiis appetitus circa esculenta.* ib. 1726. 4.

Ej. *de cancro mammarum.* ib. 1726. 4. Heft.

Ej. *an & quomodo pharmacopœus vel etiam chirurgus in arte sua peritus felicem in universa medicina progressum facere possit.* ib. 1726. 4.

Ej. *de pathologia & therapia icteri seu morbi regii.* ib. 1727. 4.

Ej. *Pathologia & therapia palpitationis cordis.* ib. 1727. 4. Pl.

Ej. *de polypo cordis.* ib. 1727. 4. Hæn.

Ej. *de apepsia, dyspepsia & bradypepsia.* ib. 1727. 4. Heft.

Ej. *Casus novi mali spasmodico convulsivi rigidi dicti vulgo Steifenuß, Kriebelkrankheit.* ib. 1727. 4. Heft.

Ej. *de causo.* ib. 1727. 4. Heft.

Ej. *de hæmoptysi.* ib. 1727. 4. Heft.

Ej. *de vitiis appetitus circa potulenta.* ib. 1728. 4. Heft.

Ej. *de acidi vitrioli præstantia.* ib. 1739. 4. Pl.

Ej. *de variolis adultorum.* ib. 1746. 4. Heft.

Ej. *de artis pharmaceuticæ ad studium medium necessitate & utilitate.* ib. 1746. 4. Pl.

Ej. *Demonstratio quod atrocissima luis venereæ symptomata non sint effectus morbi sed curæ mercurialibus institutæ.* ib. 1747. 4.

Ej. *de mercurio per alcali soluto tutissimo specifico antivenereo.* ib. 1747. 4.

Ej. *de insigni clysterum utilitate atque noxa.* ib. 1748. 4. Heft.

Ej. *de olei animalis faciliori præparatione & modo agendi.* ib. 1748. 4.

Ej. *de hydrope a vermibus causato.* ib. 1748. 4.

Ej. *de sale ammoniacali cum spiritu vini parato ejusque præstantia.* ib. 1750. 4. Heft.

Ej. *de prærogativa remediorum pharmaceuticorum in morbis oculorum.* ib. 1750. 4. Heft.

Ej.

Ej. *de alvi obstructione hypochondriaca.* ib. 1750. 4.

Ej. *de clavo hysterico.* ib. 1750. 4.

Ej. *de methodo speciali tumores glandularum chronicos in scirrhos degenerantes ex fundamento curandi.* ib. 1751. 4.

Ej. *de gonorrhœa.* ib. 1751. 4.

Ej. *de catarrhis tamquam causis frequentissimis febris lentæ earumque legitima curatione.* ib. 1752. 4.

Ej. *de febribus epidemicis.* ib. 1753. 4.

Ej. *de menstruorum fluxu nimio.* ib. 1753. 4.

Ej. *de febribus inflammatoriis.* ib. 1754. 4. Heft.

Ej. *de diuresi critica.* ib. 1756. 4.

Ej. *de saponaria ejusque virtutibus specificis.* ib. 1756. 4. Heft.

Ej. *de arthritide tamquam inflammationis specie.* ib. 1756. 4.

Ej. *de vehiculis medicamentorum caute & convenienter adhibendis.* ib. 1760. 4.

Ej. *de morborum generatione ab aëre vitiato.* ib. 1761. 4.

Ej. *Vollständige Einleitung in die Chymie.* Erfurth. 1752. 8. *. Processus ut vocant & operationes atque arcanorum medicamentorum descriptiones.

MVI. Varii ad a. 1703.

Vitus Eberhard Roht physicus in Blaubeuren.

Ej. *Dissertatio de astrorum influxu in humana corpora.* Ulm 1703. 8.

Ej. *Medicina portatilis salubriora remedia succincte exhibens in Pharmacotheca.* ib. 1709. 8. *. Auctor est Sempronius Grachus, medicamenta sunt tredecim, ea Rohtius suis adnotationibus illustrat. Experientiam provocat & ad morbos epidemicos & alios curatos variorum medicorum medicamenta communicata aperit. De tinctura martis cœrulea (utique ob cuprum suspecta quæ nauseam cicet). Hic pro pectorali medicamento laudatur. Sal volatile narcoticum vitrioli Hombergii. Census medicamentorum pro pharmacotheca itineraria.

Ej. *de podagra, sterilitate & variolis rite curandis.* Ulm 1711. 8. alii Aug. Vindel. 1712. 8.

Ej. *Kurzer Bericht vom Rötelbad.* Ulm 1700. 8.

J. Cruger.

Ej. *Casus medicus de morbo literatorum s. malo hypochondriaco.* Zittau 1703. 4. Falc.

Ej. *Casus tres medici, quorum agit* 1. *De febre petechiali.* 2. *De femina phthisi hæreditaria laborante.* 3. *De virgine in incendio Sprembergensi a fumo & vapore quasi mortua.* Budiss. 1708. 4. Febris petechialis ictero soluta. Tabida pus expuens ex hereditario vitio. Femina fumo incendii pœne extincta suscitata instillato spiritu vitrioli. Aliud exemplum venæsectionis in suffocata, spiritus vitrioli in febre petechiali.

Ej. *Casus medici VIII. IX & X. De mictione in somno, syphilide atque ulceribus.* Dresd. 1712. 4.

Ej. *de virgine chlorosi laborante.* Francof. ad Viadr. 1710. 8. 1715. 4.

Ej. *de ardore stomachi pulmonis & lienis.* Cotbus 1715. 4.

Ej. *Præjudicium curiosum theologico medico chimicum de Mundi creatione & tempestatis origine & de oculis & utero.* Zittau 1720. 8.

Ej. *Affectus chirurgici plerique aphoristice expositi.* Thurnau 1722. 4. Medica admiscet. Tractatio plicæ polonicæ. Medicamenta superstitiosa & chemica. Bufones ad morsus venenatos, saphiros ad pestem laudat.

Ej. Epicrisis VI. & VII. *De magnetismo rerum & de uteri ascensione.* Zittau 1712. Heft. Br.

Ej. Epicrisis IX. *De magnete philosophico.* Cervimont. 1713. 4. Heft. Br.

Ej. Epicrisis X & XI. *De nævis maternis & de epilepsia.* Zittau 1712. 4. Heft. Br.

Ej. Epicrisis XXI. *De coloribus & urinosis salibus.* Zittau 1714. Heft. Br.

Ej. *Præjudicium curiosum de sambuco de comparatione tabularum Smaragdinarum & Archidoxorum, item de Vitriolo & Nitro.* ib. 1720. Heft. Br.

Ej. Epicrisis XII & XIII. *De menstrui obstructione & de ephialte infantum.* ib. 1712. Heft. Br.

Ej. *de verborum potestate & Alcahesto.* s. l. & a. Heft. Br.

Melchior Ernest. Wagenitz *Meditatio medica curiosa, de mercurio dulci*

dulci pulverato, quem adolescens quidam XV annorum ad grana XV hausit, ast sexto post haustum die vitam finiit. Quedlimb. 1703. 8. GUNZ. Titulum etiam lego literis initialibus tantum expressum. M. E. W. M. D. PL.

EJ. *de hemicrania Diss.* Altd. 1697. 4. PL. BR.

J. JUSTI APPELII *Tabaci bibulus medicinæ tumulus, axiomata pronuntiata theoremata physico medica in artis formam redacta continens, quorum in dissertationibus academicis potissimum est usus ex probatissimis auctoribus concinnatus juxta seriem alphabeti digestus.* Cöln 1703. 8. TR.

J. ADAM HOFSTETTER.

EJ. *Epistola gratulatoria de requisitis medicinæ professoris.* Hall. 1703. 4.

EJ. *de summa auctoritate & excellentia medicorum hujus & superiorum temporum e jure & historia demonstrata.* Hall. 1703. 4.

EJ. *Epist. gratulatoria de medicina non incerta etsi conjecturas admittat.* Hall. 1704. 4.

EJ. *Epist. grat. de legendis libris medicis*, ad M. ALBERTI Hall. 1704. 4.

EJ. *Epistola de papavere & opio esculentis.* Hall. 1704. 4.

EJ. *Erläuterung der Frage: ob der natürliche und noch nie gewaschene Zinnober gebraucht werden könne.* Leipz. 1708. 4. & 8. PL.

EJ. *die fürtrefliche Güte des natürlichen noch nie gewaschenen Zinnobers wider* J. GOTTF. BECKER. 1711. 4.

J. FERD. PICHLER *Medicus officiosus praxi rationali methodica, aphoristica cum selectis remediorum formulis instructus.* Oen. 1703. puto disp. esse TR.

NICOLAUS LANZANI *in Pseudogalenicos s. in eos qui phlebotomiam, cathartica & vesicatoria præscribunt rationes tres.* Neapoli 1703. 8. FALC.

EJ. *Metodo di servirsi dell' acqua fredda.* ib. 1717. 4.

EJ. *Opus medicum quadripartitum complectens characterum chymicorum* ἑρμηνείαν *Vocabulorum medicorum* εὐφωνείαν, *dictionum medicarum* ὀρθογραφίαν, *formulas breviandi* κανονες. Neapol. 1721. 4. Tria lexica sunt. Consilia de formulis concinnandis.

J. ALBERGUS *Summa tractatuum chirurgiæ praxis. In capite primo discurritur de morbis capitis solutæ unitatis, in secundo de morbis externis humani corporis, de tumoribus, ulceribus, vulneribus, fracturis & luxationibus.* Panorm. 1703. 12.

Secundus tractatus de cutis morbis & de tumoribus ad nos facit.

J. GEORG KULMUS Medici Vratislaviensis, *Meirologia s. de somniis cum excursione ad deliria*. Breslau 1703. 4. *.

De re medica. Haag. 1703. 12. Lego de medicamentis agere secundum indicationum classes. Opium in dysenteria aliisque morbis laudat. Ratiocinia cum rebus conjungit.

GOTTFR. STEIN *Lithographia curiosa, descriptio diversorum in corpore principis repertorum calculorum*. Bareuth. 1703. 4. V. B. Chir.

Germanice coram est. *Eigentliche Abbildung eines grossen und vieler kleinen Steinlein, welche in der Marggräfin Sophia Luisa Körper gefunden worden sind*. ib. 1703. 8.

In vesica urinaria grandis calculus numerosi vero in fellea.

THOMAS GUIDOT diximus editionem THEOPHILI scripsit etiam *Apology for the bath being an inquiry into the right uses and abuses of the Bathes in England so far as may concern the hot waters of the Bath, with some reflexions on cold bathing in sea water and dipping in baptism*. Lond. 1718.

§. MVII. SAMUEL CARL.

Medicinæ licentiatus, tamen Archiater danicus. Stahlii princeps discipulus, polygraphus.

Dederat Francof. 1703. 8. alii 1705. 8. *Lapidem lydium ad ossium fossilium docimasiam demonstrandam*.

EJ. *Anmerkungen von der Diätordnung vor gesunde und kranke* Francof. 1713. 8. Büdingen 1719. 8. 1728. 8. In universum pro diæta vegetabili minus putrescente Panis laudes. Judicium de potu & reliquis ad victus rationem spectantibus satis rectum. Excrementorum habenda ratio. Deinde victus ratio secundum temperamentum, ætatem, sexum. Contra prægnantium feminarum voracitatem & desideria. Porro diæta singuli vitæ generis etiam literatorum, consuetudinis &c. Inde diæta ægrotorum. Non placeat in morbis cum potu acido coffeam commendari, cujus longe alia vis sit, in febribus ingrata & noxia. Inde secundum morbos In febribus malignis sacharum laudat, carnium victum cum acidis condimentis, quod mireris, permittit. In variolis modicum calorem convenire, in hecticis vinum permittit. Sic per reliqua. Tunc diæta aulica ejusque magna vitia. Ob multa alimenta corporis exercitationem velociorem requiri. Diætetica s. s. sanguinis usum etiam ideo vetitum fuisse, quod cum eo bestiarum vires in hominem transcendant, lanionum

num exempla. Diæta sanctorum parcissima. Minus morbis obnoxios fuisse. Diæta philosophorum moderata.

Ej. *Hausarzney für die Armen.* Büdingen 1717. 8.

Ej. *Praxeos medicæ therapia generalis & specialis ichnographice delineata.* Hall. 1718. 4. 1722. 8. nisi alius liber & aucta a. J. Jac. Schlierbach. ib. 1731. 8. Instituta medicorum morbos curantium. Evacuationes per singulas vias, selectum venarum ob metum tonicum fundamento non destitui. Alvum balsamicis ducit, salia reliqua incertiora. Inde morbi sigillatim. Febres, hæ in debili natura alexipharmaca postulant. Hæmorrhagiæ. In variolis non vult alvum aperiri, calorem poscit medium e s. p.

Ej. *Specimen historiæ medicæ ex monumentis* Stahlianis *in syllabum aphoristicam redactum.* Hall. 1719. 4.

Ej. *Vorstellung vom decoro medico, dessen geistlicher Gestalt, Pflicht, Arbeit, nach dem Maasstab des Christenthums eingerichtet.* Büdingen 1719. 8. 1723. 8. *. Carlius de ea secta fuit, quam vocant Pietistarum, quibus nempe præcipuus finis est beata æternitas. Ex hoc animo decorum erga Deum & proximum noster exigit, potissimum adversus ægrotos, adversus collegas. In decoro medici partes artis & propædeutica persequitur, cujusque utilitatem ostendit & nonnumquam moderatur. In botanicis non vult virtutes australes undique rejici. Lapidem philosophicum quærere non dissuadit, & quæsituris sua consilia impertit. In anatomia minime indulgens & humanam accuratiorem rejicit & potissimum etiam vivorum animalium sectionem, præcipua enim optime in cadavere conspici posse. In anatome pathologica recte monet, ne morbi effectus pro causa habeatur.

Ej. *Vorstellung von dreyfacher Einleitung in die Medicin.* Accessit editioni 1723. 8. *. Secunda pars agit de Encyclopædiæ medicæ methodo analytica in Nosocomio academico.

De defectu nosodochiorum queritur quæ utique in Germania nimis rara sunt. Ejusmodi nosodochii cum theatro anatomico & chemico & horto botanico instructionem ad usus studiosorum medicinæ laudat, certe merito, non enim alia ratione propius ad veram artis peritiam acceditur. Prodiit seorsim Budingen 1719. 8.

Ej. *Armenapotheke.* ib. 1721. 8. 1725. 8. 1730. 8. 1748. 8. 1764. 8.

Ej. *Ichnographia praxeos clinicæ, anatomicæ, chemicæ & formularum.* ib. 1722. 8. & aucta a Schlierbach 1737. 8. idem opus cum illo quod 1718. prodiit.

Ej. *Von den schädlichen Früchten der vielen Arzney.* Schafh. 1724. 8.

Ej. *Synopsis medicinæ Stablianæ.* Hall. 1721. 8.

Ej. *Otia medica* 1. *De testimonio cœli ac terræ mutuo.* 2. *De ternario naturali.* 3. *De principiis cognitionis.* 4. *De uno.* Buding. 1725. HÆNEL.

Ej. *Zeugnisse von der Medicina morali.* ib. 1726. 8. *. 1728. 8.

Opusculorum collectio 1. *Anmerkung vom Gebrauch und Mißbrauch der Gesundbrunnen, eine Untersuchung des Zaisenhausers Brunnens.* Adnotationes ad analysin hujus fontis a J. A. GESNERO, ni fallor, factam. De elementis aquarum medicatarum. Aer acido universali prægnans, inde calcaream terram resolvit. Posse hoc acidum cum multa aqua dilutum subesse neque ullum sui indicium dare. Idem acidum ferro saturari & ab eadem minera sulfurea. Vires ipsius aquæ male negligi, quæ magnæ sint. Aquas salubres neque infantibus convenire neque senibus.

Betrachtungen der Medicin. Morbi & mortifera secundum seriem morborum, ut medici cum periculo ægrotorum omnes theorias sequantur. In febribus biliosis nimium emeticis tribui & indulgeri. Empyema male perforari. Hæmorrhagias male compesci, etiam hæmoptoen, cruentum vomitum &c. Arthritidem narcoticis in paralysin exasperari. In hydrope purgantibus finem non adtingi.

Der Wasserengel in einem Unterricht von dem Gesundbrunnen unweit von Budingen. 1715. Analysin vires non indicasse & tamen multis mortalibus fuisse proficuum, in morbis oculorum, aurium paralysi, ulceribus rebellibus, hydrope, tussi convulsiva.

Ej. *Vom Pestengel oder medicinisches Votum zu den heutigen Pestconsiliis beygetragen.* Morbum ipsum a Deo esse. Archæum per astrorum spiritualem influxum terrore confundi, ut tota machina delabatur. Quare curationem esse in elevatione & robore reddendo animæ. Sudorem ergo levandum alexipharmacis. Tinctura scordii, in temperamentis calidis vero sales refrigerantes & absorbentia, nitrum & lap. Canc. Emetica non conferre nisi cum saburra adsit, quæ tamen etiam salibus digestivis evacuari possit. Contra vigiles & pestis per humanas custodias exclusionem, contra interdictionem mercium, contra occlusionem ædium infectorum & in universum contra omnem politicam custodiam. Solum prodiit Braunsweig 1721. 8.

Von dem gefährlichen Gebrauch der Säugammen. Lac jam annuum infanti nuper nato nocere. Pultis noxia & mala a repulso lacte sequentia, inde hæmoptoe. Nullam esse nutricum necessitatem, nisi maligna matris valetudo sit.

Gedanken

Gedanken und Vorschläge von Universalarzney. De duobus præcipuis medicamentis chemicorum, sedatio archæi & confortatio. Laudes pulveris bezoardici sedativi deinde pulveris balsamici.

Diætica sacra. Quæ nempe homini ad pietatem utilis sit, simplex & aquea & parca.

Von der Diätordnung der heiligen Schrift. Sapientia legis mosaicæ, diætæ consilia, hic multa ex l. de diæta repetiuntur.

Tabellen des Geheimnisses der Dreyheit, von der Dreyheit der Erden. Nimium hic noster imaginationi indulget.

Dreyfache Anleitung von der Medicin. Diæta est.

EJ. *Elementa chirurgiæ medicæ.* Buding. 1727. 8.

EJ. *Fundamenta pharmaciæ chymicæ ad methodum Stahlianam exposita.* ib. 1728. 8.

EJ. *de vita eruditi.* Bernburg 1732. 8.

EJ. *Medicinische Rathschläge.* Buding. 1733. 8.

EJ. *Zeugniß von chymischen Störgerey, sonderlich in neuen Exempeln.* 1. *Panacea Talci.* 2. *Antimonii.* 3. *Solari.* 4. *Animali.* 5. *Vegetabili.* 6. *Spiritu mundi & acidis dulcificatis.* Francf. und Leipz. 1733. 8.

EJ. *Diætetica sacra.* Hafn. 1737. 8. Num eadem?

EJ. *Therapia generalis, specialis & specialissima.* Buding. 1738. 8.

EJ. *Historia medica pathologico therapeutica.* Hall. 1738. 4. peregrinæ morborum curationes.

EJ. *Erfahrungsgrunde von des Blutlassens wahren Gebrauche und Mißbrauche.* Flensburg 1739. 8. 1742. 8.

EJ. *Medicinisch moralische Unterweisung.* Buding. 1744. 4.

EJ. *Medicina aulica in Betrachtungen von der Gesundheitssorge nebst einer Einleitung von Blutlassen.* Altona 1740. II Theile 8. Frankf. 1743. 8.

EJ. *Hygieine & diætetica sacra & mosaica.* 1740. 8.

EJ. *Medicina universalis in Wasser und Mässigkeit.* Koppenh. 1741. 8.

EJ. *Medicinische und moralische Unterweisung von der Diät der Gelehrten,* von

von dem wahren und falschen Universali, *von dem rechten Gebrauch der Universalium.* Buding. 1744. 8.

Ej. *Einleitung in die Naturordnung in drey Sammlungen.*

Ej. *Medicinische Bedenken.* Halle 1747. 8. IV. Partes.

§. MVIII. Varii nuperis linguis scribentes.

Serafino Pagolino *huomini illustri di Ravenna.* Bologna 1703. fol.

Andreæ Andalori *il coffeo descritto ed esaminato.* Messina 1703. 12. Mongitor.

Hyacintho Gimma *Elogi academici della societá degli spensierati di Rossano.* Neap. 1703. 4. 2 vol. Si quæ intersunt medica. Video nunc ex recensione in *Galeria di Minerva* in quaque epistola aliquam particulam artis tractari, ut e. g. in Ep. ad Rugotanum de origine morbi venerei, in alia ad Vulpinum de vita humana quæ residet in sanguine ad L. A. Portium de anatomes historia.

Ej. *Fisica sotterranea overo della storia naturale delle gemme, delle pietre & di tutti minerali.* Neapoli 1730. 4. 2 Vol. In physicis repetitur. Omnino tamen ad rem medicam spectat, qui magnam partem materiæ medicæ tractat & medicamentorum simplicium vires medicas aliquas indicat. Ut collectaneum opus tradit vires fere fabulosas lapidum prætiosorum, lapides peculiariter medicos, lapides animales, hystricis, serpentis, bezoar, humanos denique & proprium exemplum numerosorum calculorum felleorum in principe femina. De tabaco ejusque noxio usu & vi in medicina.

In Tom II. Animalia petrificata, tunc aquæ minerales & simplices.

Ej. *Dissertationum academicarum* Tom I. *De hominibus fabulosis, de fabulosis animalibus.* Neapoli 1713. 4. *Giorn. dei lett.*

Ej. *Idea della storia dell Italia letterata divisa in due tomi.* Neapoli 1723. 4. *. Omnis generis eruditos viros recenset, tamen & medicos. Gloriam inventorum passim gestit ad suam gentem referre.

Rongeat *Lettre écrite de Londres à un médecin de ses amis en Hollande.* Londres 1703. 4. Chirurgus Guilhelmi III. hic cum Bidloo expostulatur. Morbum ultimum regis sui describit. Asthma, œdemata varia. Bidlous absorbentem pulverem cum Cumino jussit sumere deinde exsiccantia circumponere, maximum solamen obtinuit. Verum cum rex diæta deteriori uteretur, omnia in deterius versa sunt, scrotum intumuit cui malo vapores spiritus vini opposuit.

opposuit. Cum his malis Rex venationem non intermittebat, in ea de equo excussus claviculam fregit, quam noster restituit, BIDLOUS negavit fractam esse, regem itineri & frigori exposuit. Verum cum callus nunc coalesceret, febris, diarrhoea, vomitus accesserunt, viribusque consumtis interiit hic qui inter sapientes principes eminuit solusque vera commoda Angliæ prospexit. Intestina inflammata, in pulmonibus serum purulentum, alter inflammatus, quæ causa mortis fuit. Cor haud parvum & robustum, sanguis paucissimus.

ANTONIUS MAITRE JAN chirurgus oppidi Mery sur Seine.

Ejus præcipuum opus quo celebritatem est consecutus. *Traité des maladies de l'œil & des remedes propres pour leur guérison.* Troye 1704. 4. 1722. 8. Paris 1741. 2 vol. 12. *. In chirurgicis equidem dici debuit, plurima tamen ad clinicam pertinent, quorum curationum munus non suscipit. De cataracta novam sententiam recepisse dictum est, malique in lente crystallina sedem posuisse, propriis vero experimentis se convicit, in universum in exploranda natura minime indiligens. Cataractam ab acore generari non necesse fuerit docuisse. Ejus mali varietates, etiam auctori propriæ. Medicamenta frustra esse recte ut puto. Auxilia adversus mala quæ sequuntur depositionem. Glaucoma, esse lentis crystallinæ exsiccationem. Nimia lentis moles & convexitas. Maculæ lentis crystallinæ quas etiam in animalibus vidit. Ad eas refert maculas in aere obvolitantes. Morbi humoris vitrei, retinæ. Nyctalopia & hemeralopia morbi retinæ. Amaurosis morbus nervi optici. Atrophia oculi universalis, confusio partium hujus organi. Inflammatio oculi, ad eam necessaria venæsectio & purgantium medicamentorum usus ad cacochymiam emendandam, symptomata a depositione consequentia hirudinibus curat ad tempora admotis. Ophthalmia. In collyriis non vult parce viride aeris adhiberi. Corneæ tunicæ morbi & palpebrarum.

Editionem belgicam dixi quam J. PALFYN dedit Leid. 1714. 4. *. Germanice Nurnberg 1725. 4.

DU FOUR *Les Aphorismes* d'HIPPOCRATE *rangés selon l'ordre des parties du corps humain avec les nouvelles explications & plusieurs observations de pratique sur les maladies* 2de edition. Paris 1703. 12. BUR. Num PHILIPPI du FOUR ignoro.

MONGEN *Le chymiste physicien ou demontrant, que les principes naturels de tous les corps sont véritablement ceux que l'on decouvre par la chymie.* Paris 1703. 12.

PETRI MARIA MONTI *Huomini illustri di Ravenna antica.* Bologna 1703. 4. Inter eos & medici.

De BIGANOI *Tr. de la goute guerie par le remede turc.* Paris 1703. 12. FALC. Agyrta.

Mémoires sur les causes de plusieurs maladies. Paris 1703. 12.

DU MOULIN *du rheumatisme & des vapeurs.* ib. 1703. 4.

Curiosités de la nature & de l'art apportées des deux Indes. ib. 1703. 12.

Medicorum Indorum mores. Botanicam norunt, chirurgiam exercent, chemiam amant. Quæ anonymus attulit fere medicamenta sunt. Terra *Patanensis.* Lapides. Cerebrum petrificatum. Canis carchariæ. Lapis nephriticus &c.

BRESMAR *Hydroanalyse des eaux minerales chaudes & froides d'Aix à la Chapelle.* Lyon 1703. 8.

CHR. BERNARD *Present state of surgery with some remarks on the abuser committed.* London 1703. 4.

The crafts and frauds of physik exploded discovering the low prices of the best medicines. Lond. 1703. 8. *.

T. H. *A compleat treatise of urines, shewing the right method of urinal prognostication, far different from the common practice of Quacks.* London 1703.

HENRY MAUNDRELL *Journey to Jerusalem.* Oxford. 1703. 8. 1714. 8. MEAD. Gallice Utrecht 1705. 12. *. Theologi studiosi, passim ad materiam medicam spectat. De modo quo indelebilia stigmata cuti insculpuntur. De lepra. Arbor spinosa *Zacaham* ex cujus fructu oleum vulnerarium ad sugillationes saluberrimum paratur, etiam MAUNDRELLIO teste.

J. HARRIS M. D. *Lexicon technicum or universal dictionary of arts and sciences.* Lond. 1703. fol. Habet anatomica.

R. PITT *Craft and frauds of physick exposed.* ib. 1703. 8. FOLKES.

Belgice *List en bedrog der medicynes.* Leid. 1704. 8.

Grounds of physick examined. Lond. 1703. 8.

Genees en heelkonstige redenvœring. Amsterd. 1703. 8.

ROELOF ROUKEMA *Heelkonst.* ib. 1703. 4.

EJ. *Naamboek der beroemde genees en heelmesters.* ib. 1706. 8.

J. CASPAR SCHWARZ Chirurgus castrensis danicus.

EJ. *Erste Dutz. von wundarzneyischen Anmerkungen von gehauenen Wunden.* Hamburg

Hamburg 1703. 8. Prodiit *Gründliche Abhandlung der Wundarzney*. Theoriam nempe inflammationum & universorum pene malorum superstruit acido superabundanti & crassiori.

EJ. *Clystiren als ein allgemeines Hausmittel in allen Vorfällen sicher zu gebrauchen. Vom Wasser und Tabacksgebrauch in einem Gespräch vorgestellt.* Hamburg 1723. 8. Sub specie lepidi dialogi demonstrare suscipit, fere in omni malo magnam esse clysterum efficaciam. Tabaci usum salutarem, utilem theæ. Dictio humilis & plebeja. Hæc sua consilia historiis curationum confirmat.

Deliciæ medicinæ & chirurgiæ, oder curieuse Anmerkungen, erstes Præsent. Leipzig 1703. 8. *. Chirurgus Lipsiensis, cujus nomen ignoro in re seria nimium lepidus. Chirurgica diximus. Annotationes practicæ nullo ordine congestæ, tamen propriæ, tum scriptiones propriæ quas ob efficaciam commendat. Palpitatio diuturna ab aneurysmate orientis aortæ. Juvenis fumo exstinctæ candelæ in nares demisso subito occisus, mireris tertio demum die convulsum periisse. Hæmorrhagia narium vitriolica aqua compressa funesto eventu.

Anderes Præsent. Leipz. 1703. 8. *. Utile exemplum feminæ quæ post phrenitidem moribunda solito more in sarcophagum jam jam dimitti debuerat, suspirio vitam superstitem prodiit & cum ea reconciliata fuit. Ea femina audiebat omnia quæ agebantur, in profunda vero pace qua beatissimam se credebat, hanc turbare noluit. Venæ insolitis locis incisiones, ut in apice nasi ad chlorosin curandam. Sibi parvas venas non placere aperiri nec jugularem. Diabetes cum copiosissimo potu, animo enim linquebatur ægrota, nisi enormia pocula sumeret, eadem insigni & maligna syncope vexabatur, quoties lotium non libere decedebat. Sanata lacte, acido vitriolico & simili aqua medicata cum plurimis cerasis. Repetitus abortus ab uteri vulnere, hoc sanato sublatus. Cephalea vesicas trahente emplastro sanata.

Successerunt quæ omnia enumerare non licet, *drittes Præsent* Leipz. 1703. 8. *. *Viertes* 1704. 8. *Fünftes* 1704. 8. *Sechstes* 1704. 8. cui adjectæ sunt aliquæ encheireses chemicæ.

Porro *siebentes Præsent* 1705. 8. *Achtes* 1705. 8. *Neuntes* 1705. 8. qua opus completur. Cum nono etiam chemici aliqui *processus* editi sunt.

S. S. D. (SAMUEL STEUERLING) *Relationes curiosæ medicæ, von den bis hieher so sehr verachteten signis physicis vom Urin.* Gotha 1703. 8. 1718 8. Auctor chemicus alia medicamenta fere contemnebat. De lotii coloribus, nihil digni. De medicis qui male ex lotio prognostica repetierunt, deinde uromantorum, denique magorum, ejusmodi enim homines noster admittit. Colorem subviridem tribuit nimio acori, ego innocentissima de causa viridissimum vidi.

Flatus quos veſiculæ in lotio indicant. Duos annos ante apoplexiam in lotio ſigna jam apparuiſſe futuri mali. Filamenta quæ a gonorrhœa eſſe noſter ignorat. De ſemine & ſanguine in urina.

In *mantiſſa* memorabilia aliqua. Homini ſano urinam leviſſimam eſſe, & ea ratione pondus augeri, quo morbus ingraveſcat. Pondera ergo jubet examinare. Unum granum morbi initium, quatuor graviſſimum morbum indicare, quinque inſtantem mortem. Cum valetudine levitas redit. Exempla & morborum hiſtorias addit. Aquam fluentem aut lotii pondus habere, aut idem grano excedere aut citra idem ſubſiſtere. Pluvialem aquam duobus fere granis leviorem eſſe. fontanam aquam puram tribus granis urina ſana leviorem eſſe, vinum duobus, ſpiritum frumenti novenis, Alcohol 15 & ultra.

Ej. *Lebenslauf* ſcribente IMMANUEL SCHADE. Dresdæ 1758. 4. B. BUN.

HENRICH ALEXANDER NIESER *ſicherer Weg vermittelſt einer Tinctur luem veneream ohne Salivation zu curieren.* Berlin 1703. 8. SCHULZ. 1713. 8. ASTR. Cremore fit Tartari, Guajaco, Saſſafras, Salſaparilla, Chinæ radice deſtillata, quod adſcendit cum ſpiritu vitrioli digeritur datur ad 100 guttas.

J. FRID. JOSEPH HACK *ſittlicher* HIPPOCRATES *den rechten Weg zeigend zum geſunden und langen Leben.* Erfurth 1703. 12. TR.

J. MATTH. GROSS ſcripſerat *de quatuor fluviis prope Biſchofsgrün ſcaturientibus.* Nürnberg. 1707. 4. TR.

Ej. *der bewährte Arzt und der Arzney Urſprung und Nothwendigkeit, und eines rechtſchaffenen Medici eigentliche Beſchaffenheit.* Francf. 1708. 4.

Ej. *Bibliotheca hydrographica c. lexico hydrologico.* Nurnberg 1729. 4. Meth. St. Med. p. 96.

Nutzlicher Coburgiſcher Unterricht für die Hebammen. Hildburgh. 1703. 12.

Die ganze mediciniſche Praxis aus dem Holländiſchen überſetzt. Francf. 1703. 8. auctorem belgicum ignoro.

Kunſt und Wunderbuch oder der curioſe Künſtler. 1. Von Edelſteinen, der Probierkunſt und allerley mechaniſchen Künſten. 2. Von der Deſtillirkunſt der Bereitung allerley Getränke, Farben, Haushaltungskunſten &c. Nürnberg 1703. 4.

Curiöſe Unterſuchung etlicher Mineralien, Thiere und Kräuter. 1703. 8.

§. MIX. Disputationes.

P. de Man *de variolis.* Leid. 1703. 4. *.

H. Sittert *de hydrope ascite.* ib. 1703. 4. Hænel.

A. D. Grandmann *de medicamentis uterinis.* ib. 1703. 4.

F. Starke *de soporibus.* ib. 1703. 4.

Adolph Wesling *de abortu.* ib. 1703. 4.

Gerard Heusch *de hæmorrhagia.* ib. 1703. 4. *.

J. C. Christiani *de malignitate in febre.* ib. 1703. 4.

C. H. Owens *de dysenteria.* ib. 1703. 4.

Nic. Fitzmann *de morbis hydropicis.* ib. 1703. 4. *.

Josua Lenge *de peste.* ib. 1703. 4.

Guilhelmi Waite *de chlorosi.* Utrecht 1703. 4.

J. Regii *Oratio funebris habita in exsequiis* Nicolai Blancaard *Medici.* Franecker 1703. fol. Burm.

Fr. Grubelig *de curis tentativis.* Utrecht 1703. 4.

J. Jac. Wepfer *de dysenteria præcipue maligna quæ per æstatem & auctumnum 1712 in Clevia & vicinis regionibus grassata est.* Duisburg 1703. 4. *.

Harald Wallerius *de fallaciis visionis.* Upsal. 1703. 4. si huc facit.

Jacob Jacobæus Oligeri fil. *de arte Christi mechanica.* Hafn. 1703. 4.

Mich. Frid. Chemnitius de Stromberg *de essera Arabum.* Præs. C. Bartholino Hafn. 1703. 4.

Petrus Fossius & B. M. Drachart *de curationibus magneticis.* Hafn. 1703. 4.

Chr. Frid. Krorisius *de cephalalgia habituali cum vertigine.* Regiomont. 1703. 4. Pl.

Car. Aug. Roeser *de phantasia morborum causa & medicina.* Regiomont. 1703. 4. *.

Ej. *de phantasiæ efficacia in corpore humano.* Regiom. 1705. 4. *.

Casp. Merch *de auro & ejus in medicina viribus.* Greifswalde 1705. 4. Non puto eundem esse cujus disputationes ante 50 annos dictæ sunt.

Ej. *de studii physici necessitate in medicina.* ib. 1703. 4.

Bernh Burntorf *de chirurgia infusoria.* Rostock 1703. 4.

J. A. Seiler *Tota œconomia hominis nascendi sub schemate V. casuum forensium.* ib. 1703. 4. (Basileæ Pl.)

J. Georg Steigerthal Prgm. *De præstantia aquarum mineralium.* Helmst. 1703. 4. Pirmontanis aquis cachexiam sanavit. Calidi temperamenti homines a thermis aquis granensibus male habent. Inter prærogativas fontium medicatorum est quod earum aquarum multo major dosis ferri possit.

Henrici Bodonii *de non perferendis sumtibus curationis ultimi morbi.* Lips. 1703. 4.

Rezold *de oblivione memorabili.* 1703. 4. Vater.

Frid. Gottl. Struve *de balneis & balneatoribus.* (qui iidem in Germania chirurgi) Jen. 1703. 4.

Caspari Henrici Vesti *de aëre atmosphærico ejusque effectu in corpore humano naturali & præternaturali.* Erford. 1703. 4.

Christ. Wilhelm Preisler *de podagra corporis humani conservatrice.* Marpurg. 1703. 4.

Theod. Phil. Schacht *Febris continua a vermibus exorta.* Giess. 1703. 4.

Ej. *Exercitatio exhibens ægrum memorabilem icteritium phthisi laborantem.* Herb. 1724. 4.

Ej. *de acidulis Brubacensibus.* ib. 1720. 4.

Barthold Adam Berenger & auctor J. Simon Bauermüller *de hæmoptysi.* Herbipol. 1703. 4. Pl.

Ej. *Connubium* Galeno Hippocraticum *s. index institutionum medicinæ rationalium.* ib. 1708. 8.

Ej. *de peste in genere & lue epidemica modo grassante in specie.* ibid. 1714. 4. Heft.

Ej.

Ej. *de emeticis s. vomitoriis eorundemque præparationibus & legitimo exhibendi usu.* ibid. 1723. 4. Heft.

Car. Henr. Schwarze *de hydrope.* Altdorf. 1703. 4.

Tobias Klett *de trichiasi s. morbo pilorum.* ibid. 1703. 4. cum historia morbi & exemplo & prælectionibus J. M. Hoffmanni.

Henr. Alb. Cunrad *de mola.* ib. 1703. 4.

Philip Huth *de ischuria.* ib. 1703. 4. Hænel.

J. G. E. Küffner *de diabete.* ib. 1703. 4. Riv.

Conr. Burghard Vogther *de morbis mœrentium.* ib. 1703. 4.

Ej. *Schediasma de variolis adultorum.* Ulm. 1712.

Mart. Strooth *de auditu difficili* Præside Helmont. Hall. 1703.

Ej. *de sterilitate mulierum.* Lips. 1704. lego & 1703. 4.

J. Math. Muller *de inflammatione vesicæ urinariæ.* Altdorf. 1703. 4.

Ej. *Decas casuum medicorum cum l. de fractura cranii.* Hall. in Schwaben. 1712. 8. & Dec. II. ib. 1718. 8. Pleuritis cum angina complicata, quam cachexia icterica insecuta est, tamen sanata. Alvus parca demum nulla, cum vomendi conatibus & ischuria sanata est incredibili vi scybalorum expulsa. Post fluorem album fungus uteri insignis. Epilepsia (puto morbus hystericus) facile sanata. Alii morbi convulsivi.

Christ. Frid. Hoechstetter *de spina bifida.* Altdorf. 1703. 4. In virgine 20 annorum id malum se vidisse.

Dav. Jassoy *de lethargo.* Basil. 1703. 4. Pl.

J. Dan. Kolb *de lethargo.* ib. 1703. 4. Pl.

J. Mich. Brodholz *de lithogenesi.* ib. 1703. 4. *.

J. Georg Henrici *de morbis endemiis.* ib. 1703. 4. *.

Phil. le Fevre *de bulimo.* ib. 1703. 4. *.

J. Rud. Harder *de anorexia.* ib. 1703. 4. *.

Hartwigs *de colica.* ib. 1703. 4. Pl.

Car.

CAR. MARTEAU & NIC. le TELLIER *an pueri juvenibus majori caloris innati copia pollent.* Paris 1703.

PETR. PERREAU & JAC. BENIGN. WINSLOW *an cerealia & olera agri parisiensis salubria.* ib. 1703.

BERT. DIEUXIVOYE & STEPH. FRID. GEOFFROY *an recens nato lac recens enixæ matris.* ib. 1703.

GUID. CRESC. FAGON & STEPH. FRID. GEOFFROY *an medicus philosophus mechanico chymicus.* ib. 1703.

JAC. de BOURGES & PETR. AZEVEDO *an infantum nævi ab imaginatione matrum.* ib. 1703. 4.

NIC. RAINSSANT & LUD. GUILLOT *an partus humanus ut plurimum laboriosus.* ib. 1703. 4.

PETR. POURRET & PETR. SARTON *an in raro corporis habitu vita felicior,* ib. 1703. 4.

JAC. FOURNEAU & PLAC. SARACI *an pili sint partes corporis viventes.* ib. 1703. 4.

FRANC. AIGNAN & LUD. GUILLOT *an dysenteriæ potissimum pituitosæ statim initio emetica.* ib. 1703. 4.

DIONYS DODART & STEPH. FRID. GEOFFROY *an omnis morbus a coagulatione.* ib. 1703. 4.

PETR. CRESSÉ & NICOL. le TELLIER *an in apoplexia præstantius sit emeticum e Vitriolo, quam ex Antimonio.* ib. 1703. 4.

ALEX. MICH. DENYAU & PHIL. FONTAINE *an opium dysenteriæ saluberrimum.* ib. 1703.

ABR. THEVART & PETR. AZEVEDO *an sola cognitio morbi inventio remedii.* ib. 1703. 4.

CLAUD. QUARTIER & ANTON. PEPIN *an incipienti dysenteriæ præsentius ab adstringentibus aut emeticis, quam a venæsectione remedium.* ib. 1703. 4.

J. ADAM GENSEL *Theses philosophico medicæ.* Patav. 1703. 4.

§. MX.

§. MX. SIMON PAUL HILSCHER.

Per multos annos professor Jenensis, numerosas disputationes edidit, librum quantum novi nullum.

Ej. *de philtris.* Jen. 1704. 4. *.

Ej. *Idea boni medici forensis.* ib. 1706. 4. Tr.

Ej. *de frequentiori hominum imbecillium salubritate præ robustis.* ib. 1712. 4. *

Ej. *de vita in secessibus valetudinis causa quandoque agenda, exemplo prisci Romani nostrique ævi, occasione loci Pliniani* L. V. Epist. VI. ib. 1725. 4.

Ej. *de legitimo venæsectionis usu in gravidis.* ib. 1706. 4.

Ej. *de incontinentia urinæ ex partu globulis ligneis curanda.* ib. 1716. 4. Heft. Br.

Ej. *Theoria abortus & partus præcocis.* ib. 1717. 4. Heft.

Ej. *Observationes & meditationes quædam practico anatomicæ circa opus generationis in feminis.* ib. 1719. Heft. Br.

Ej. *de recte capiendo somno pro tuenda valetudine.* ib. 1728. 4. Heft.

Ej. *de aneurysmate.* ib. 1728. 4. Heft. Br.

Ej. *de abusu Coffeæ in sexu sequiori.* ib. 1727. 4. Heft.

Ej. *de melancholia.* ib. 1727. 4.

Ej. *de erroribus vulgi Jenensis circa curam infantum.* ib. 1729. 4. Heft.

Ej. *de sensu corporis sanitatis conservandæ & reintegrandæ consiliario* Progr. II. inaug. ib. 1729. 4.

Ej. *de fonticulorum natura usu & abusu.* ib. 1729. 4. Heft.

Ej. *de natura & principiis medicorum.* ib. 1730. 8.

Ej. *de mutatione quæ usum sacræ cœnæ sequi solet in morbis.* ib. 1730. 4.

Ej. *de cura strumarum contactu regio facta.* ib. 1730. 4. Heft.

Ej. *de medicorum ingressu ad ægros valde necessario.* ib. 1730 4. Heft.

Ej. *de dignitate ventriculi in medicina.* ib. 1732. 4. Heft.

Ej. *Medicorum proverbium: Aurora musis amica.* ib. 1732. 4. Heft.

Ej. *de rationali & praxi fundata sphygmomantia sive arte pulsum explorandi & ex eo judicandi.* ib. 1732. Heft.

Ej. *de vomitoriorum natura usu & abusu.* ib. 1732. 4.

Ej. *de amputatione & rasura capillorum in variolis.* ib. 1732. 4. U. Prgr. Heft.

Ej. *de longævitate hominum antidiluvianorum.* ib. 1732. 4. Heft.

Ej. *de unico in homine reperto rene prægrandem continente calculum.* ib. 1733. 4. Heft. Br. Prg.

Ej. *de officio ægroti circa primam febris accessionem.* ib. 1733. 4. Heft. Br.

Ej. *de calculo renum.* ib. 1734. 4. Heft. Br.

Ej. *de recto & non recto vini in febribus usu.* ib. 1739. 4. Heft.

Ej. *de sterilitate mulierum.* ib. 1734. 4. Heft. Br.

Ej. *de* Ciceronis *methodo tuendi valetudinem.* ib. 1734. 4. Progr.

Ej. *de lethargo.* ib. 1734. 4. Pl. Br.

Ej. *de principum militiam sequentium tuenda valetudine.* ib. 1735. 4. Heft.

Ej. *de remissione animorum magno sanitatis in literatis præsidio.* ib. 1735. 4. Heft.

Ej. *de morbo castrensi epidemico ab initio veris a.* 1735. *in castris ad Rhenum & in viciniis grassato.* ib. 1736.

Ej. *de phthisi.* ib. 1737. 4.

Ej. *de stratagematibus medicis.* ib. 1738. 4. Heft.

Ej. *de nimia humorum corporis nostri visciditate.* ib. 1738. 4.

Ej. *de doloribus febrium acutarum.* ib. 1738. 4.

Ej. *de diæta vernali.* ib. 1738. 4. Pl.

Ej. *de veris insalubritate & salubritate in genere.* ib. 1738. 4.

Ej. *de veris salubritate in specie.* ib. 1738. 4. Heft.

Ej.

Ej. *an in variolarum morbo etiam viscera interna pustulis contaminentur.* ib. 1738. 4. Utique de intestinis crustas decedere.

Ej. *de egregio usu distinctionis causæ in positivam & privativam in praxi medica*, ib. 1739. 4.

Ej. *de aqua vitali cordiali microcosmia.* ib. 1739. 4.

Ej. *Æger sphacelo scroti venereo cum febre symptomatica acuta laborans feliciter sanatus*, ib. 1739. 4.

Ej. *de morbillis.* ib. 1739. 4.

Ej. *de apoplexia.* ib. 1739. 4.

Ej. *de peste.* ib. 1740. 4.

Ej. *Explicatio effati medici: pulsus bonus urina bona & æger moritur.* ib. 1740. 4. Heft. Br.

Ej. *de insigni faucium tumore & angore molestissimo circa salivationem mercurialem symptomate evitando.* ib. 1741. 4.

Ej. *de castorei natura & genuino in praxi medica usu.* ib. 1741. 4. Heft.

Ej. *de primo post exantlatos graves morbos in publicum progressu.* ib. 1741. 4.

Ej. *de febribus malignis in regione Ræmbildensi a mense Decembri a.* 1740. *ad Augustum* a. 1741. *grassatis.* ib. 1741. 4. *.

Ej. *de tumore ventris oblongo post partum farciminis simili.* ib. 1741. 4. Heft.

Ej. *de læsione uteri ex improvida secundinarum extractione.* ib. 1741. 4. Heft. Br.

Ej. *de animi laboribus egregio sanitatis vitæ longæ hominum præsidio.* ib. 1742. 4.

Ej. & auctoris ut puto C. C. Schmiedel *de exulceratione pericardii & cordis exemplo illustrata.* ib. 1742. 4. Heft.

Ej. *Curatio paucitatis lochiorum & dolorum post partum in matrona generosa feliciter peracta.* ib. 1743. 4.

Ej. *de prognosi ex urinis tenuibus & albis præsertim copiosis in febribus acutis.* ib. 1743. 4. Heft.

Ej. *de plethora multorum morborum & symptomatum causa.* ib. 1743. 4.

Ej. *de partibus constitutivis antimonii ejusque tincturis.* ib. 1743. 4. Heft.

Ej. *de officio medici in febribus acutis apparentibus urinis tenuibus aquosis & copiosis.* ib. 1743. 4.

Ej. *de notabili observatione circa susceptam destillationem spiritus salis communis.* ib. 1743. 4. Heft. Br.

Ej. *de angina.* ib. 1743. 4. *.

Ej. *de medicamentorum diluentium natura & recto usu.* ib. 1743. 4. Heft.

Ej. *de abortu a plethora facile repetente.* ib. 1744. 4. Heft.

Ej. *de mutuo animæ cum corpore commercio.* ib. 1744. 4. Heft.

Ej. *de permutatione linteorum in morbis acutis.* ib. 1745.

Ej. *Historia variarum methodorum defendendi homines a variolis iisdemque medendi.* ib. 1745. 4. *. resp. A. Raesfed.

Ej. *de oculis sanitatis & morborum indicibus.* ib. 1745. 4. Heft.

Ej. *Medicum non debere esse hæmophobum.* ib. 1745. 4.

Ej. *de diarrhœa.* ib. 1746. 4.

Ej. *de fluxu mensium immodico.* ib. 1746. 4. resp. A. Neumann.

Ej. *de lipothymia.* ib. 1746. 4. auct. Bouillon.

Ej. *Observ. de sene lethifera cachexia correpto.* ib. 1746. 4. Heft.

Ej. *de vitio lactis humani ejusque medela.* ib. 1746. 4. Heft.

Ej. *de hectica ex hypochondriaco malo orta.* ib. 1747. 4. Heft.

Ej. *de morbis acutis præ chronicis malignitate & lethalitate.* ib. 1747. 4.

Ej. *de podagra retrograda & retropulsa.* ib. 1747. 4.

Ej. *de gravi scorbuti symptomate scelothyrbe dicto memorabili casu illustrato.* ib. 1747. 4. *.

Ej.

Ej. *de insigni raucitatis remedio*. ib. 1747. 4.

Ej. *de scorbuto ejusque remedio*. ib. 1747. 4.

Ej. *de situ corporis inter studendum*. ib. 1747. 4.

Ej. *de tempore partus naturali ac ordinario*. ib. 1747. 4. Heft.

Ej. *de vano ætatis humanæ anni* LXIII. *climacterici magni vulgo dicti timore*. ib. 1747. 4. *.

Ej. *de gramine dactylo latiore folio ejusque semine Germanis Schwaden vel Manna dicto*. ib. 1747. 4. Heft. Br.

Ej. *de odontalgia*. ib. 1748. 4. Heft.

Ej. *Medicum non esse debere hæmophobum*. ib. 1748. 4. Heft.

Ej. *de æthiope minerali*. ib. 1748. 4. Pgm. I. & II.

Ej. *de tenesmo*. ib. 1748. 4. Heft.

§. MXI. Diaria ad a. 1773.

In Philos. Transact. nr. 290. William Oliver de Calentura febre maligna navali cum delirio s. phrenitide. Cum vena incideretur sanguis maligne & difficillime manavit.

De cortice chinæ chinæ. Fructum arboris castaneæ similem esse. Primum solo cortice deinde fructu ipsius medicos usos esse.

An idem, *Essays on the use aud abuse of warm bathing*. Lond 1751. 4.

Ej. *A practical Essay on Fevers, containing remarks on the hot aud cool methods of their cure, wherein the first is rejected and last recommended, to wich is annexd a Dissertation on the Bathwaters*. Lond. 1704. 12. Günz.

Ej. *Practical Essay on fevers*. Lond. 1704. Heist.

Radulphus Thoresby nr. 291. de pilis per alvum excuntibus.

In Hist. de l'Acad. des Sciences 1703. Felibien. De surdo & muto subito auditum recuperante cum aqua limpida de aure manasset.

Parent. Post febrem brachia emarcuerunt & sponte delapsa sunt vita superstite.

In ventriculo lacertæ nominatæ jecko & tigridis numerosi vermes.

Frigus universale nullo modo cessavit admoto calore.

In *Actis maris Balthici.* 1703. m. April. Calculus in ventriculo gallinæ.

In Novembri FRID. SCHNEIDER. Sudor a morte.

EJ. de putredine verminosa in febribus malignis.

M. Decemb. GEORG. LOFHAGEN de steatomate & paralysi brachii a ganglio male curato. Manus amputata.

J. CUNRAD TIEFFENBACH de hydatidibus per alvum egestis cum aphonia & restituta demum valetudine.

§. MXII. J. B. VOLPINI.

Non satis scio num idem noster cum scriptore sit B. VOLPINUS cujus elogium HYACINTHUS GIMMA in elogii degli spensierati dederat. Neapoli 1703. 4. Nomen tamen respondet.

EJ. *Spasmologia s. Clinica contracta.* Liber maculosissime scriptus & maculosissime impressus, in quo equidem non adeo spasmi soli quam universi morbi cum sua curatione dicuntur. TACHENIANUS acidum pro morborum causa habet, alcali pro remedio. Venæsectionem undique refutat, asper & iracundus. In febribus sanguinis coagulationem adesse, non dissolutionem. Sed etiam ex febrium remediis purgationem validiorem relegat. Corticis peruviani efficaciam augeri vult addita myrrha & centaurio minori. In febribus malignis sola valere alcalia. Inflammationem fieri ab acri impacto & vasis crispatis. In pleuritide venam non secat, sed partem dolentem inungit, papaverinum dat & opiatum laudanum. Ad maniam cum J. MICHAELIS Anagallidem cœruleam laudat. Scriptiones enormiter longæ. In asthmate iterum hypnotica dat. Plethoram rarissime locum habere. In colico dolore clysteres frigidos subjecit. A calculi torturis se liberatum fuisse ait pulvere spinarum halecis in fumo assatarum. In dysuria sphincter vesicæ incisus, eo effectu ut dolor continuo remitteret, & cum tamen ingens in vesica calculus hæreret plumbea fistula in vesicam data conditio ægroti tolerabilis facta est. Calculum esse ab acido nimis exaltato. Modus calculum explorandi. Venus certum chloroseos remedium. Hydrargyrus dulcis ad partum promovendum. Cataractam plerumque in humore aqueo residere. Locum venæsectionis & purgantium abstinentiam replere. Ridicule medicamentis imperari ut hanc illamve corporis partem expurgent. Fauces non a bile tingi. In ERASISTRATO derivationem & revulsionem rejicit & universam venæsectionem.

Diversus

Diversus est a JOSEPHO VOLPINO amico VALISNERI quem alias dicemus.

§. MXIII. G. PHIL. NENTER & J. KANOLD.

GEORGIUS PHILIPPUS NENTER Professor Argentinensis ex schola STAHLIANA aliquanto mitior, ut etiam spiritus animales ideo mitteret.

EJ. Disp. inauguralis *de vesicatoriorum usu*. Argentor. 1704. 4. HEFT.

EJ. *de usu physicæ in medicina*. ib. 1707. 4. HEFT.

EJ. *de statu medicinæ hodierno*. ib. 1713. 4. Satis contemtim de studiis elegantioribus. In catalogo TREWII dicitur cum theoria hominis ægroti s. pathologica medica parte generali prodiisse dissertationum fasciculum: *de medico naturæ ministro, de secretionibus & excretionibus, de affectibus cum hæmorrhagiis uteri connexionem habentibus, de vita & morte*. Argentor. 1716. in meo exemplari nihil horum invenio.

EJ. *Specimina commentarii in* DAN. LUDOVICI *Pharmacopœam moderno sæcula applicandam*. Argent. 1708. 4. *. Nihil huic specimini addidit, quod utilia multa promittebat, & hic quidem de purgantibus egit, meliores pro eis rationes indicat.

EJ. *Theoria hominis sani s. physiologia medica. Præmissa est introductio de requisitis boni medici*. Argentor. 1714. 8. 1723. 8. Introductio primum ad medicam artem facit, in ea cura est potissimum monere ne in physicis, botanicis, anatomicis nimis nobis indulgeamus. In pathologia multa scholastica superflua desiderat, non probat ideo quando veri morbi, apoplexia v. gr. pro mero symptomate describuntur. Contra historiam morbi queritur negligenter tractari. Inutilitatem physices in praxi propria experientia confirmat. Laudes & apologia scriptorum STAHLII, quæ male obscura dicuntur, ipsum autem qui STAHLII auditor, non fuit professorem jam nova luce affulserunt. Deinde NENTERUS diætetica & de cibo & potu in physiologia tradit, sed etiam affectus animi & reliquas sex res non naturales tractat.

Successit. *Pathologiæ medicæ pars generalis, præmittitur introductio de nævis pathologiæ modernæ & activo in morbis*. Argent. 1716. 8. Contra sanguinis acrimoniam, non adeo ab obstructione hæmorrhagias fieri quam a plethora, arteriæ in locum determinatæ per exempla. Metastasis materiæ in tonsillam magno cum fætore solvit febrem petechialem. Contra ætiologiam salsam. Nimium tribui bili vitiatæ. Testimonium pro Hallensibus medicamentis notissimis, & nihil intercedere quin medicamentis per experientiam approbatis utatur, etsi compositionem ignoret. Inde pathologiam STAHLIANAM, morbus ut naturæ repugnet, corpus sanum conservaturæ. Non facile naturalis motus, qui

qui majori ſupprimi debet. Cauſa inde morborum primaria plethora, poſſe tamen etiam eſſe parcitatem ſanguinis. Tunc ſpiſſitudo, cacochymia, quam non rejicit. Inde vitia ſeri & reliquorum in corpore humano humorum. Porro motuum theoria & vitia. Si conſuetudinis hæmorrhoides ex hac conſiderationem graviorem naturæ excitant, quoties ſubprimuntur. Sanguis ad inteſtina & ad cerebrum demum convertitur funeſtamque apoplexiam facit. Demum flatus, vermes, calculi, venena. Alii morbi & eorum cauſæ. Denique perverſa medendi ratio.

Ej. *Fundamenta medicinæ theoretico practicæ*. Argentorat. Tom. I. & II. 1721. 4. TR. Venet. 1735. ſed lego etiam 1753. fol. Ordo & methodus addiſcendæ artis, deinde tabulæ phyſiologicæ, quæ pathologiam tractant, omnia ad STAHLII ſenſum, attamen nonnullis adnotationibus conſperſa. Generalibus & propriis morbis ſigna & prognoſes ex HIPPOCRATE adjectæ. Catalogi medicamentorum ſecundum ſuas indicationes. Multa chirurgica & diætetica. Hæmorrhagiæ & ſanguinis expulſi naturales viæ fuſe. Dolores ſigillatim. Inflammationes, abſceſſus, calculus, quem non negat comminui poſſe, Tom. II. Morbi ſeri. Vomitus, diarrhæa & alii fluxus abdominales, renales, cutanei, catarrhi & icterus huc referuntur, urinæ mala excretio, hydrops, morbi cutanei. Scorbutus, lues venerea. Tunc morbi convulſivi & ſpaſmodici, inde paralytici. Inde febres, utique in calidis & ardentibus calida dat & pellentia. Variolæ, ſalivatione evocata per uſum cinnabaris antimonii, ſalus reſtituta fuit. Purpura alba, hanc ſæpe in corpore humano retineri. Febres intermittentes. Vomitum motum alvum ductam calidis draſticis non undique probat. In quartana cortex peruvianus poſt digeſtiva. Senſuum externorum affectus & iterum melancholia a malo hyſterico ſejuncta. Tarantulæ fabellas fuſe non ſuſpicax pro vero repetit. Morbi mulierum, vermes. Commodum tamen in univerſum & ad uſum junioris medici omnino ſatis utiliter conſcriptum eſt.

J. KANOLD Vratislavienſis clinicus, ex acrioribus aſſeclis STAHLII eo præſide diſputavit *de abortu & fetu mortuo*. Hall. 1704. 4. *.

Inde diſputationibus nonnullis præfuit, practici fere argumenti.

Ej. *Einiger Medicorum Sendſchreiben von der in Preuſſen 1708. in Danzig 1709. in Roſenburg 1708. in Frauenſtall 1709 graſſirten Peſt, von der wahren Beſchaffenheit des Bubonis, des Schweiſſes, und der Peſtgeſchwüre, ſonderlich der Beulen, vom ächten Gebrauch der Vomitoriorum und Sudoriferorum.* Breslau 1711. 4. *. 1713. 4. TR. Collegit KANOLDUS I. Epiſtolam GEORGII KLAUNIG qui 1500. in febre laborantium curam geſſit. Ex medici Gudanenſis teſtimoniis vulgarem quidem alexipharmacorum uſum fuiſſe, operæ vero pretium fuiſſe in ſpiritibus acidis, ſ. ſalis dulci & antimonii clyſſo. Periiſſe qui abominabili conſilio pus de bubonibus deglutiverant, aut oſſa ægrotorum peſte infectorum,

infectorum, etsi hæc ossa etiam STAHLIUS probaverit. II. Altera epistola KLAUNINGII, se denuntiasse præsentem luem pestem esse, non fuisse contagiosam. Medicos omnes peste laborantium curam recepisse, nullum tamen medicum mortuum esse. Valida remedia omnia nocuisse etiam venæsectionem, felicius fuisse eorum fatum, qui vel nulla medicamenta sumerent, vel certe moderata. Difficilius curari sanguinei temperamenti homines & cholerici. Se diaphoreticis usum sudore potissimum per stragula & in lecto quiete expresso, propinata thea vel calida cerevisia. Alexipharmaca noxia fuisse, essentia tamen alexipharmaca STAHLII spiritu tartari & vitrioli spiritu mista feliciter usum, Bubonibus neque ignem neque acria sed mitiora trahentia, imposuisse. III. Epistola KANOLDI & KLAUNINGII bona & moderata responsa. Emetica potius nocuisse, sic spontaneos frequentes vomitus. Esse quibus carbones erupuerint. Febrem pestiferam a meridie exacerbari. Neminem mortem evasisse, cui post quintum diem bubo erupuit. Sudores solos neminem servasse, vomitus vero absque sudore felicem habuisse mali exitum. Sed etiam alios absque bubonibus. Vesicatoria & incisiones in bubonibus infelicissimæ. Gravidas feminas a peste prehensas fere abortiisse, etiam si nuperrime impraegnatæ fuissent. Acida profuisse. Petechias non solas prodiisse sed fere post bubones & carbones. Funestæ etiam petechiæ cœruleæ erant. Mortui urbis incolæ & subditi 24533. IV. Epistola KANOLDI. Pestem videri per primas vias inficere cumque saliva, nicotianæ fumum hic convenire, monita adeo in morbi primis symptomatibus mortis esse, nauseam, vomitum, etiam picam. Incisiones cadaverum. In Rosenberginis ægrotis maculæ petechiales in ventriculo, intestinis, peritonæo omento. Ventriculus etiam adrosus magnæque in eo maculæ. Ex his monuit KANOLDUS vomitum debere cieri etiam pro experimento, potissimum quando saburram nausea prodeat & indicet. Sudores non indicari, sæpe nocere, neque princeps esse naturæ conamen & bubones impedire ne propellantur. Veram crisin pestis bubonem esse, neminem Rosenbergæ periisse, cui bubones tempestive erupuerint, maturuerint & aperti fuerint, soli & absque alia crisi ægrotum sanaverunt, eo felicius quo majores & præcocius erumperent.

Relatio de peste Rosenbergensi. Ulcera aut ignes aut fonticulos non tutos præstitisse mortales, periisse quasi ex lipothymia & absque febre. Sudores profuisse fœtidos etiam frigidos cum bubonibus. Carbones eo minus malos esse quo sint numerosiores. Petechiarum semper maximum est periculum, abusu theriacæ sæpe efflorescunt. Relatio de peste Frauenstadiensi a. 1719. Viginti ægros restitutos qui non sudaverant. Mala tormina abdominis. Excisos bubones male cessasse.

EJ. *Historische Relation von der Pestilenz des Hornviehes, welche a. 1711. und 1712. in Schlesien, wie nicht weniger im Jahr 1710. in Mähren, Pohlen, Ungarn, Oesterreich, Siebenbürgen grassierte.* Breslau 1713. 4. Paucæ incisiones & vix quidquam

quidquam proprii. Ventriculus dura materie plenus. Vesicula fellea ingens; lien sæpe magnus. Viscera etiam materie putrida plena.

Contagium inesse contendit, id non in aëre efficax habitare, cum pestis sæpenumero alteram civitatem transiliat intactam, tutosque mansisse qui ab omni commercio cum infectis sejuncti fuerint.

An nova editio an aliud opus,

Kurze Jahrhistorie von der Seuche des Viehs von 1701. *bis* 1717. *vorzüglich von der grossen Pestilenz unter dem Horn- und Pferdevieh, von* 1709. *bis* 1717. *aut vielerley correspondenz und andern Berichten zusammengetragen.* Bauzen. 1720. 8. 1721. 8.

Ej. *Einiger Marsilianischen Medicorum Sendschreiben von der Pest in Marseille, französisch und deutsch, nebst* J. KANOLDS *einigen Reflexionen, sonderlich von dem wahren Ursprung der Pestilenz aus und in Orient.* Leipz. 1721. 8.

Ej. *Reflexionen über einiger Marsilianischen Medicorum Schreiben von der Pest.* Leipz. 1721. 8.

Edidit demum *Breslauische Sammlungen der Natur- und Medicingeschichte.* Breslau 1717. 4. a M. Julio ad a. usque 1727. eis profuit, sed de hoc plenissimo practicis adnotationibus opere suo loco dicendum erit.

§. MXIV. ANTONIUS MARIA VALSALVA.

Imolensis (Fori Cornelii civis) Professor Bononiensis.

Medicus qui etiam potissimum manu artem exercuit, laborum sordiumque patientissimus, experimenta etiam ad verum commodum facere perspicax & cautus, in morborum vera causa indaganda per incisiones cadaverum diligens.

Edidit celeberrimum *de aure humano* tractatum, in quo novo exemplo mensuras ad partes ejus organi adtulerat, quo accuratius in re subtili versaretur. Prodiit Bonon. 1704. 4. Venet. 1740. 4. cum MORGAGNI epistolis.

In hoc parvo sed elaborato opere aliqua sunt argumenti practici. Frequens sed curabilis surditas ab indurato cerumine. Ramulum nervi qui in odontalgia amburi potest accurate describit.

Sanguinem in apoplexia in ventriculum dextrum effusum ex eo ventriculo rupto per aurem ejusdem lateris nova per foramina descendisse & de capite effluxisse, sed ea quidem foramina manifeste pro arteriis facta sunt a meningea in tympanum advenientibus. Deleta per cariem tympani membrana & ossiculis

culis utique surditatem futuram esse, tunc autem gravem auditum quando deleta membrana ossicula integra superfuerint, demum illa membrana natura reparata est experimento in canibus facto. Decussatio apoplexiæ ut sanguis in dextro latere effusus sit quando sinistri artus sunt resoluti, & vena non resoluti lateris aperiri debet. Multæ hic VALSALVÆ ad confirmandam hanc decussationem adnotationes allatæ exstant in Epist. XIII. Nervi tantum ligati numquam tamen convalescent. Ob tubæ Eustachianæ insertionem surditas ab ulcusculis circa uvulam subortis. Musculos etiam salpingo-staphylinos erosos auditus paruisse gravitatem.

Inter *tres dissertationes anatomicæ posthumæ, quas olim a.* 1715. 1716. & 1719. *in Academia Bononiensi prælectas* MORGAGNI *dedit.* Venet. 1740. 4. *. Secunda huc facit quæ agit de suffusione, qua per incisiones cadaverum confirmat, cataractam esse lentis crystallinæ opacitatem (glaucoma ejus indurationem cum viriditate). In eadem etiam disputatione occasione annuli sui nervi optici recenset aliquos singulares morbos, quos per eos annulos explicat, ut imaginaria quæ per viam se videnda obtulerint ædificia speciosissimæ fabricæ. Cæcitatem etiam subitam a lævi morsu galli gallinacei ortam, eam annulo moderatori tribuit convulso, ramo nervi quinti paris supraorbitali valde pollice compresso subito visum restituit, quod experimentum subtiliori anatome certe insigniter decorum est.

In epistola etiam quæ cum LARBERI PALFYNO prodiit VALSALVA suam adnotationem dat.

Vitam viri habes in Giornale dei litterati XXXV. & cum operibus a MORGAGNO descriptam, & demum ab ANGELO FABBRONI a. 1770. & ex eo Extr. des Journ. 1773.

Cum præterea schedæ omnes optimi VALSALVÆ MORGAGNO discipulo & amico traditæ fuerint, chirurgica aliqua licebit expectasse, ut nondum prodierunt.

In MORGAGNI opusculis miscellaneis. Venet. 1763. fol. & in parte II. de VALSALVÆ meritis agitur.

§. MXV. VARII.

ANTON. DOMIN. SASSENS *Animadversiones in pharmacopœam Bruxellensem editam* 1702. Lovan. 1704. 4.

IDONIS WOLF Chirurgus peregrinator, qui anno 1695. obiit reliquit *observationum chirurgico medicarum libros duos*, quos filius J. CHRISTIANUS notis & interspersis historiis medicis auxit & edidit Quedlinburg 1704. 4. *. Pleraque

chirurgica sunt, intercedunt tamen etiam medica. Sudor de sanguineus capite ab ictu de cute denudato, sanguine undique obvio de poris exsudante. Ossium emollitio. Salus ab aqua naribus attracta, quam plurimum tenacis pituitæ secutum est. Hydrocephalus ut emetitus in loco esset sesquiulmaris cum parte octava. Subnatus tumor aquosus, incisus, mors secuta est. Post hemicraniam, cum oculus laboraret, admotis calidis oculus crepuit. Cephalea catarrhalis cum tumore ossium maxillæ & palati, quæ paulatim aditum ad œsophagum clauderent ut mors per famem succederet. A quartana ipsi auctori ulcera manus. Cephalea sanata pure & sanguine de nare & aure lateris adfecti profusis & una sublatum ganglion tendini insidens. In empyi cadavere hepar saniosum absque fellea vesicula, in pectore sedecim libræ seri, quasi totus pulmo alter evanuerat. In alio hepar permagnum, in vesicula fellea calculus, lien quatuor librarum cum semissa pondere. Hydrops thoracis. In infante glandulæ mesenterii tumidæ, fœtidissima in pectore aqua. Arsenico devorato versicolor cutis maculis rubris varia etiam nigris, dolores lancinantes a ventriculo per intestina descendentes diu nulli cedentes medelæ: abdomen ut gravida existimaretur. Cicutæ radices comestæ mors die tertio, cum nullum inde malum metueretur. Post epilepsiam, in cadavere nihil detectum. Decima octava a morte matris hora infans extra matrem repertus sed mortuus. Gangræna nasi & faciei, lien durissimus, hepar gangrænosum. Hæc ex L. I. secundum omitto, & primam tantum adnotationem addam. Fumi nempe Cinnabarini noxa. Ulcus antiquum ejus usu elongari, insequente, ut videtur, cancro faciei.

Petri Mattei Consentini *Animadversiones physico medicæ in decem dialogos digestæ.* Neapol. 1704. Leonhardi a Capoa & Cornelii discipulus. Physiologici quidem argumenti est & ad viscera chylopoietica & hæmatopoietica spectat, admista tamen & pathologica. Fermentationum fautor. Se in cane macilento scabioso non aliam morbi causam reperiisse præter succi pancreatici præternaturalem acorem. In vena canis sanguinem reperit pulcherrimum, inde Sennam animali exhibuit, post quatuor horas incidit, sanguis in vena & in corde obvius obscurioris coloris fuit, fibrarum loco nescio quas membranulas reperit & difficilius coagulabatur. Iterum in fele, data aloes drachma, e mesenterio succum nigrum & amarum habuit, in cisterna acerbum evaporabilem cum fœtore nauseoso. Alteri cani cujus sanguis optimus erat sesquidrachmam rhei exhibuit, sanguis qui floridus fuerat, aquam nigri coloris innatantem habuit ingrati saporis. Ex his experimentis, non equidem omnibus satis liquidis concludit, purgantium usu sanguinem vitiari. Contra sanguis a nitro, martialibus & antimonialibus nihil passus est. Plura omitto.

Ratiocinii mechanici abusus & impotentia. Fryburg. 1704. 8. Auctorem non novi, qui Boerhaavii orationem de usu philosophiæ experimentalis refutandam sibi sumsit. Geometriam incertam esse. Menses non esse a plethora. Fabricæ

Fabricæ glandularum Boerhaavianæ opponitur; secretiones mechanice fieri non posse. Chemiam male deprimi. Frustra BOERHAAVIUM in restituendo suffruto laborasse. Pro fermentis, in liquidioribus fermentatis fæces subsidere quales per alvum decedant.

J. MARIÆ COTONII V. D. C. V. *Oedipus medicus s. in nonnulla vetutatis adagia explicatio* Decas I. Rom. 1704. 4. addit MONGITOR hoc tamen opus nondum publice prodiisse.

J. CAROZZI *Anthropologia Tom. I. in quo facilior & certior medendi theoria & praxis palam sit absque electuariis, confectionibus, looch, tabellis, julapiis, sacharis, sternutatoriis, magisteriis, epithematibus, sacculis, vesicantibus, phlebotomia, tandem sine quibusdam decoctis, vinis medicatis, emplastris &c.* Messanæ 1704. 4.

HENRICI FARNESII (alii ANTONII GATTI neque possum de vero auctore judicare, quorum neminem titulus præ se fert). *Gymnasii Ticinensis historia & vindiciæ a sæculo XI. ad finem sæculi XV.* Mediolan. 1704. 8. CONRING.

FLORENTII BOTTI *de pandemathia medica.* 1704. 12.

B. FLOR. GERSTMANN *Tumulus pestis hactenus metu veneni reclusus nunc apertus & innoxius demonstratus.* Francof. 1704. 8. Terrorem & imaginationem pestem facere, neque tamen nullum esse contagii virus.

GUTBERLETH *Opuscula varia.* Francof. 1704. 8.

§. MXVI. NUPERARUM LINGUARUM.

BERNARDINUS ZENDRINUS medicus.

EJ. *Epistola ad auctores criteriorum in* L. MONTICELLI. Venet. 1704. & *in Galeria di Minerva,* 101.

EJ. *Trattato de la china china con una præfatione intorno ai præjudicii che corrompono l'arte medicinale col modo piu severo d'apprenderla.* Venez. 1705. 8. Longa præfatio, laudabili conatu priori sæculo (sub finem XVII.) est medicina ad geometriæ & physices experimentalis modum elaborata. Præjudicia auctoritatis librorum. Per solam experientiam nos vires medicamentorum addiscere. Inde corticis peruviani historia. Ab ipso Cardinale de LUGO primum Venetiis in monacho Camaldulensi vis novi febrifugi explorata fuit. Olim oportet corticem peruvianum præstantiorem fuisse quam nunc solet & multo minori dosi suffecisse. Recte admirabile remedium laudat, præparandi modum & bonitatis characteres laudat. Vitium febrile esse bilis aucto viscore, ab eo natus in ipso sanguine lentor, qui in minima vasa delatus facit frigus febrile. Corticem peruvianum non quidem bilem sed lentorem sanguinis a bile ortum resolvere.

Melius in substantia operari, qui crassioribus particulis viam in vasa melius sibi aperiat Solus eradicandæ febri sufficit. Febres auctumnales biliosas in Italia frequentes esse. Ex quo cortex peruvianus innotuerit has febres intra brevissimum tempus fugasse. Non convenire divinum remedium sanis humoribus neque in febre inflammatoria. Bilem etiam epilepsiæ periodicæ causam esse, inde bona ratio ut hos morbos cortex tollat, mensium fluxum promoveat. Ejus effectum a purgatione non impediri, neque alia medicamenta excludere, subinde tamen alvum ciere. Reperit sex drachmas ad paroxysmum reprimendum sufficere, duas autem aut tres alias uncias ad febrem radicaliter tollendam. Tres dat doses, quamque duarum drachmarum, aut securitatis causa etiam integram unicam. Pro connubio lapidem bezoar laudat.

GIROLAMO BARUFFOLDI *Commentario storico erudito in memoria del* ANTONIO MUSA BRASSAVOLI. Ferrara 1704. 4.

EJ. *Le manama istruita.* Tridente 1760. CARR.

GIUSEPPE MONTECELLI *Parere circa il salasso, una delle vere colonne della medicina Galenica.* Venet. 1704. 4.

EJ. *Opinio de purgantibus.* Venet. 1716. 8.

J. CAMOZZA *Anthropologia L. I. in quo facilior & utilior medendi theoria & praxis absque catharticis, vesicantibus phlebotomia &c. docetur.* Messan. 1704. 4. MONGIT.

In PAUL LUCAS *Voyages.* Paris 1704. aliqua huc faciunt.

JEAN ROULEAU Tr. *de l'operation Cesarienne & des accouchements difficiles & laborieux avec des remedes contre les maladies qui surviennent aux femmes.* Paris 1704. 12. Primum huc faciunt observationes L. I. c. 15. Nempe virgo pallida quæ sanguinem per os singulis mensibus rejiciebat, magno cum pectoris dolore & ingenti fœtore. Dein L. III c. 21. de hæmorrhagia gravidarum agit, jubetque, si jactura magna fuerit, fetum continuo educere neque negligere secundinas. Ut fetum noster extraxerit. L. IV. Cura puerperæ. Valde laudat tostum opium sumtum ad dolores qui a partu priores vexant, eximium etiam auxilium ad hæmorrhagias.

JEAN PIERRE la SALLE Medicus Bordigalensis.

EJ. *Traité des maladies de poitrine, apuyé sur le systeme le mieux reçu.* Bourd. 1704. 12. Lunæ tamen suas in corpus humanum vires esse. Respirationis mechanismus. Morbi. Asthma a pulmonibus infarctis partibus crassis sulfureis & aridis sanguinem inspissantibus, tum a terreis particulis in pulmones depositis. Convulsiones a sero subito curatæ sanguine ex carotidibus educto. Sed etiam

etiam a gypſo fixo bronchias replente. Auxilia. Martialia, Viperæ. In pleuritide acidum ſanguinem morbi cauſam eſſe. Ubi dolor lævis eſt, ibi continuo alvum ducere oportet. Peripneumonia, etiam notha. Phthiſis. Hydrops pectoris, alii pectoris morbi.

VERMETHUYS *Projet d'un nouveau ſyſteme pour expliquer la nature de la fievre.* Trevoux 1704.

Le dictionnaire univerſel latin & françois. Trevoux 1704 fol. 3 vol. ob voces technicas.

Le grand dictionaire hiſtorique reçu & corrigé par Mr. VAUTIER. Paris 1704. fol. 4 vol. LUDOVICI MORERI opus qui a. 1680. obierat. Vitas etiam medicorum refert, at vitioſus & parum fidus.

Diſſertation ſur le livre de Medecine de Paris. Paris 1704. 12. FALC. Nempe in Pharmacopœorum facultatem.

SAUVEUR *Principes d'acouſtique & de muſique ſyſteme general des intervalles des ſons.* Paris 1704. 4. De aure humana fuſe.

BIET *Relation chymique de ce que s'eſt paſſé pendent la compoſition de la theriaque d'Andromachus faite publiquement en preſence de M. le Magiſtrat de Police.* Paris 1704. 12. FALC.

EJ. *Lettre au Doyens & Docteurs de Pharmacie au ſujet de la theriaque.* ib. 1704. 12.

EJ. *Lettre ſur la compoſition des pilules de longue vie.* ib. 1704. 12.

EJ. *de compoſitione theriacæ Journal de Trevoux.* 1704. IDEM 1704. a. 1707. de cortice chinæ chinæ. Sed credit de alia arbore oriri, quam Angli *Mangrove* vocant & cujus fructus piſces inebriant.

Recueil des pieces ſur M. M. ROUVERE & BIET. 12. FALC.

Poor mans phyſician and ſurgeon. Lond. 1704. 8.

TH. COURTEIS *Eſſays on the preſervation and curing of health.* ib. 1704.

Proceeding of the college of phyſicians in relation to the ſeventy four obſervations upon the uſe of led. ib. 1704. 8.

Tentamen medicum or an inquiry into the differences between the diſpenſariſtians and apothecairies. ib. 1704. 8. HÆN.

J. HARRIS

J. HARRIS *Lexicon technicum.* Lond. 1704. fol. 1708. fol. & supplementum 1741. fol.

EJ. *Collection of voyages and travels.* ib. 1705. fol. 2 vol. aucta A. W. CAMPBELL. ib. 1713. fol. rediit in magna collectione CHURCHILLII multum aucta. ib. 1752. v. B. B. quo loco citabimus omnes.

JACOBI HANDLEY *chirurgi Mechanical Essay on animal œconomy where the operation of the medicine is accounted for.* ib. 1721. 8. sed scripserat 1705.

Præter anatomica & physiologica multa etiam habet practica. Medicamentorum nempe classes & cujusque classis operandi modum. Deinde morbos singulatim etiam peculiariter febres. Tunc sex res non naturales. Porro etiam medicamenta aliqua specifica, spuria & arcana. Demum de tactu regis & de tactu manus mortuæ. Medicamenta ista mechanice ait per fermentationem operari & omnino per sulfur & sales omnia interpretatur. Sic plantarum vires medicinales. Plurimos auctores integrasque morborum historias refert.

EJ. *Account on the plague.* 1721. 8.

Der Lyfmedicus. Amsterdam 1704. 12. HOTTON.

WILLEM BOSMANN *Naauwkeurige beschryving van de Guinese Goud Tand en slavenkust.* Amsterd. 1704. 4. 1709. 4. 1737. Gallice. Anglice. Lond. 1721. 8. Germ. Hamb. 1708. 8. PL.

Historice quidem ut mercator scripsit, præter naturæ tamen producta quæ satis copiose recensuit & depicta dedit, etiam ad morbos regionis, diætam &c. respexit.

Ita vermem Medinensem in Surinamo adeo frequentem vidit, ut in unico homine decem & duodecim ejusmodi animalium reperta sint, quorum curationis descriptionem dat. De insalubritate aëris. Periculosam esse imprudentem in aëre æstuoso denudationem. Potissimum tamen ubi sylvæ desunt, umbrosæ arbores, aquæ vivæ, & eorum loco paludes stagnant, quæ causæ sunt pestilentis nebulæ potissimum Julio & Augusto mense, sed tamen etiam quatuor aliis molestæ. Porro paucitas medicamentorum bonæ notæ & ipsius qui ægrotis conveniat victus. Res medicæ nigritarum, solent vera superstitione conjungere, efficacissima tamen habere ex herbis sumta. Plantæ aliquæ alimentariæ & medicatæ.

ANGRIM WEDALIN *En del gamle og nye Grœnlands beskryvelse.* Aliqua huc facientia habere videtur.

J. GOTTFR. BECKER *Descriptio Theriacæ cælestis.* Hafn. 1704. 4.

EJ.

EJ. *Unfug des natürlichen Zinnobers im menschlichen Leib.* Hafn. 1708. 4.

Guldner Arzneyschatz in sich haltend folgende Tractätlein. 1. J. B. HELMONT *Arzneymittel.* 2. BOCCONI *Arzneymittel.* 3. G. H. WILICH *Arzneymittel.* 4. *Experta Basileensia.* 5. *Euporista Basileensis.* 6. G. CLAUDERI DANIELIS LUDOVICI *Arzneymittel.* 7. BOYLE *englische Arzneymittel.* Basel 1704. procurante D. EMANUELE KOENIG.

THEOPHILI ALBINI *entlarvtes Idolum.* Dresd. 1704. 8. Huc etiam facere lego. *Neu entdecktes Geheimniß der Damen aus den besten französischen Authoren zusammengetragen.* Leipz. 1704. 8.

J. CHRIST. THABOR *Kurzer und deutlicher Unterricht von allerhand Krankheiten junger unerwachsener Kinder.* Berlin. 1704. 8.

HENRICH LOHALM MEYER *Einleitung in die Arzneykunst.* Nurnberg. 1704. 12. Brevissima bibliotheca medica pro singulis artis partibus; SYLVIUM valde laudat, male insultat VESALIO.

Königlich preussisches Medicinaledict und Ordnung, wie auch Apotheckertaxe. Berlin 1704. 4.

Gebrauch und Missbrauch des alamodischen Wassergetränks Thee in zwey Gesprächen. Wesel. 1704. 12. *. TR.

§. MXVII. DISPUTATIONES.

DU HAMEL *de fermentatione proprie dicta.* Leid. 1704. si ad nos facit.

H. BIERMANS *de hæmate & hæmorrhagia.* ib. 1704. 4.

JUST. GOTTF. PETERMANN *de dysenteria.* ib. 1704. 4. RIV.

J. GEORG LESDORF *de cholera.* ib. 1704. 4. RIV.

CASP. CONR. DAUM *de amore insano.* ib. 1704. 4.

GEORG ERID. REICHENAU *de opio.* ib. 1704. 4.

LOTHAR. KOCH *de cholera.* ib. 1704. 4.

THOMAS VERNER *de passione hypochondriaca hysteria dicta.* ib. 1703. 4.

J. TIELE *de pleuritide vera & spuria.* ib. 1704. 4.

GEORG VAUX *de arthritide.* ib. 1704. 4.

MART. PRINTZ *de ægro hæmoptysi ex dysenteria laborante.* Utrecht. 1704. 4. RIV.

ANDR. SOMMERZEL *de dysenteria.* Utrecht. 1704. 4.

MICHAEL v. KEKKRAD *de phthisi.* ib. 1704. 4. *.

ARNOLD HOLDTHENIUS *de empyemate.* ib. 1704. 4. *.

J. HEMSTERHUYS *Oratio de medicinæ necessitate dignitate causisque infrequentioris successus.* Franeck. 1704. fol.

MATH. DIETER. POLTZ *de cardialgia.* Grœning. 1704. 4. PL.

J. JAC. WERTER *de morbis climatum.* Duisb. 1704. 4. PL.

RICH. WILLIAMSON *de stercore vaccino.* Edinb. 1704. HEFT.

PAUL WINDING *Laudatio funebris in obitium* WILHELMI WORMII. Hafn. 1704. 4.

J. GEORG. GRUBE *de natura & usu medico salis.* Hafn. 1704. PL.

CLAUD. PASSAVANT olim hospitis nostri Basileensis Disp. *de dysenteria* Præside J. WOYT. Regiomont. 1704. 8.

GEORG GREGORY *de auro fulminante* Præside B. EWALD. Regiom. 1704. 4.

J. GOTTLIEB DIETERICH *de anima motrice.* Witten. 1704. 4. si huc facit.

J. CHRIST. STOCK *de consuetudine.* Jen. 1704. 4.

DANIEL LEHENHERR *de vomitoriis.* Jen. 1704. 4. PL.

JAC. CARL. SPENER *de temperamentis hominum.* Jen. 1704. 4.

DAVID SCHREBER *de febre maligna.* Erford. 1704 4.

J. CHRIST. ORTLOB *de negata medicorum resurrectione ex Esaiæ XXVI. & Psalm. LXXXVIII.* Lipf. 1704. 4. PL.

J. TH. FUCHS *de atrophia infantum.* Erf. 1704. 4. HÆN.

GOTTF. DAV. MAYER *de contumacia morborum.* ib. 1704. 4. RIV.

PHIL. JAC. ARNOLDI *de ægro calore capitis periodico laborante.* Erf. 1704. 4. HÆN.

A. A. SOEFFING *de atrophia.* Altd. 1704. 4. HÆN.

JAC.

Jac. Doederlein περὶ στειρώσεως s. *de sterilitate mulierum.* Altd. 1704. 4.

J. Casp. Mangold *de morbis epidemicis malignis.* Basil. 1704. 4.

Ej. *Idæa materiæ medicæ,* Basil. 1715. 8. Medicamenta per ordinem morborum & virium.

J. Frid. Stokar *de odore stomachi ab hujus ex ulceratione inducto.* Basil. 1704. 4.

Abraham Hugonius *de apoplexia.* 1704. 4. Pl.

Zacharias Damer *Utilitas thermarum, modus his thermis utendi & lavandi.* Basil. 1704. 4.

Ej. *de thermis Rhætiæ.* 1705. Mieg.

Nic. Harscher *de tono ventriculo & intestinorum naturali & præternaturali.* Basil. 1704. 4.

Ej. *de morbis sponte natura sanabilibus.* ib. 1704. 4.

Hans Jacob Hegner *de aphthis.* Basil. 1704. Pl.

Jac. Gysi *de temperamentis.* ib. 1704. 4.

Jac. Trolliet *de atrophia.* ib. 1704. 4. Pl.

Joh. Conr. Zachmann *Casus mirabilis de vermiculis in vulnere cum ossis fractura maxima quantitate genitis.* ib. 1704. 4.

J. J. Heideling *de prærogativa medicamentorum simplicium.* ib. 1704.

J. Caspar Menzer *de morbis epidemicis antiquis.* ib. 1704. 4.

Franc. Conr. Pazzi *de voce humana ejusque vitiis.* ib. 1704. 4.

Mich. de la Vigne & Cl. Herment *E. morbi a solidis potius quam a fluidis.* Paris 1704.

Petr. Perreau & J. B. Fermelhuys *E. in spirituum & sulfurum perturbato motu febris essentia.* Paris 1704. 4.

Bertin Deuxivoye & J. Ben. Winslow *an profligandis morbis impares venæsectio & purgatio.* Paris 1704. 4.

Phil. Hecquet & Ant. Pepin *an impeditæ transpirationi sanguinis missio.* ib. 1704. 4.

J. B. CHOMEL & NIC. le TELLIER *an sale condita lithiasi.* ib. 1704. 4.

HON. MICHELET & JEAN HERMENT *an potus ægris interdicendus.* ib. 1704. 4.

JOS. PITTON de TOURNEFORT & JOH. BAPT. FERMETHUYS *an conchylia marina salubria.* ib. 1704. 4.

ANDR. CRESSE & PHIL. FONTAINE *an alimentorum vires sola experientia innotescunt.* ib. 1704. 4.

ARM. JOS. COLLAT & PETR. AZEVEDO *an una tantum alimenti specie utentis firmior sanitas.* ib. 1704. 4.

PHIL. CARON LUD. GUILLOT *an pravum lac vaccarum, amyli aut zythi magmate nutritarum.* ib. 1704. 4.

§. MXVIII. MICHAEL ALBERTI.

Freibergensis ex præcipuis STAHLII adseclis. Hinc adversarius HEISTERI cui ob cathedram Altdorfinam infensus erat, quam ille obtinuerat. Per multos annos idem Professor Hallensis, innumerabiles fere disputationes dedit, libros pauciores. Inter istos primo loco collectionem recenseo, multorum opusculorum, quæ prodiit Hall. 1721. 8. Inter ea princeps est: *Von der Seele des Menschen der Thiere und der Pflanzen* P. I. & II. Tom. I. prodierat a. 1707. Tomus alter 1720. 8. *. Huc facit demonstratio quam noster suscipit, animam vitales motus & ad morbos curandos necessarios dirigere etsi multum de antiquo lumine & sui ipsius perspectione & moderamine amisit. Paucæ adnotationes intercedunt pathologicæ.

EJ. *de energia naturæ in actionibus vitalibus sine medico salutariter exercendis,* brevis libellus prodiit. Isleb. 1707. 4.

EJ. *Severa & justa retorsio de pedantismo medico, adversus auri fulminantis inimicitias* adversus PANCRATIUM WOLF ejusque apologiam quæ infelicem eventum dati ejus auri excusaverat. In anatomiæ & physiologiæ studium asper.

De vana & imperita studii mechanici applicatione ad medicinam prgm.

Cum vindiciis Stahlianis invasionibus HEISTERI *de masticatione disputantis oppositæ* conjunctæ prodierunt *observationes practicæ duodecim.* Menses per sanguinis de pedibus sudorem. Balneator cum ægrum dato pulvere colocynthidem recipiente evacuasset, inventionem sui medicamenti alium docturus idem sumsit, funesto eventu. Plethoricus juvenis eodem tempore hæmorrhagia narium, hæmoptysi,

hæmoptysi, sanguinis mictu, hæmorrhoidibus correptus. Abscessus ventriculi cum tabe lethali. Virgulas magicas aliaque sympathetica admittit.

Ej. *Introductio in medicinam universam theoreticam & practicam.* Hall. 1718. 8.

Ej. *de medicamentorum modo operandi in corpore vivo.* 1720. 4.

Ej. *Therapia medica praxis universalis & praxis extemporanea.* Hall. 1721. 4.

Ej. *De hæmorrhoidibus Diss. practicæ in volumen collectæ.* ib. 1719. 4. *. Quindecim sunt disputationes, ut facile expectes ad sensum STAHLII scriptæ, ut hæmorrhoides censet præstantissimum adversus morbos chronicos præsidium.

Ecce specimina. *De hæmorrhoidibus hypochondriacorum.* Hall. 1716. 4. *. Serius tamen si viscera indurata fuerint, neque si cum inoportuna curatione conjungantur, ut cum martialibus. Neque semper omnia symptomata mali hypochondriaci tollere. De hæmorrhoidum cum salute consensu 1717. 4. Ileus hæmatodes HIPP. est colica hæmorrhoidalis. Hæmorrhoides causæ longævitatis sunt. 1713. Senex hæmorrhoidarius nonagenarius. Senex octogenarius facile omissa menstruatione in apoplexiam incidit.

Ej. *Systema jurisprudentiæ medicæ.* Schneeberg 1725. 4. Hall. 1736. 4. Præfatus est CHRISTIANUS THOMASIUS. Utile hoc opus est & magno decori ALBERTO apud omnes æquos judices futurum. Ex Hallensis nempe facultatis fastis desumtæ sunt quæstiones medico legales. Ipse ordo in universum in mitissimam ubique sententiam transit, noster severior est. Ita candidatos honorum doctoralium minus peritos, admittit quidem ad pilei honores, cæterum eos juramento obstringit, ne ante præscriptos annos ægros curandos suscipere velint.

Prior pars Tomi I. est præcipuorum capitum census ad quæ medicorum consilia legalia requiri solent, ad generationem primum & ad varia eo pertinentia. Inde ad morbos fictos, mortis signa, torturam, venena, vulnera, curationem, inspectionem cadaveris incisi, fraudes advocatorum, quibus evertere responsa medica satagunt. Nova quidem plurima omittere necesse est. Ecce aliqua. A deglutito auripigmento alvus constipata, turgida, soluta purgante medicamento. Infanticidium, sanguis in arteriis venisque magnis cum tamen funiculus non esset ligatus, vertebræ luxatæ erant. De dubia infectione venerea. Intestinum tenue longe sphacelatum, ventriculus inflammatus. Mors satis subita per anxietates. Malum veneno adscriptum. A Daturæ semine virgo stupefacta. Mors hæmorrhoidarii post pilularum Stahlianarum usum. Hirudinum vomitus, alvusque constipata. Ab imprudenter a balneatore dato medicamento vomitus, mors ipsa, ventriculus gangrænosus. Excusatio dosis quæ

 nequidem

nequidem quatuor granorum tartari emetici fuerit. Casus cæterum sunt 35 & ubique auctor propriam suam epicrisin adjecit.

Tom. alter Schneeberg 1736. 4. *. Acta & responsa fere integra, ista ut Halæ solebant mitia cum epicrisibus ALBERTI. Ita mortiferæ plagæ pro hemeplegia habitæ culpa vindicatur. Sugillatio capitis, & tamen pulmo in aqua subsidens, contra opinionem medicorum, qui in mortuo fœtu negant sugillationes excitari posse. Ex dato arsenico & aqua forti mors demum post aliquot dies. Enormis dosis medicamenti purgantis. Ordo Halensis juveni praxi interdixit.

Tom. III. Schneeberg 1733. 4. *. Casus primum 134. excerpti sunt ex actis Hallensis ordinis medici, deinde 73. casus a D. ENGEL communicati, breves morborum historiæ, alii a D. WUNDERLICH. Ecce specimina aliqua. Puer periit cum summo frigore exponeretur, periit & mater per tristem relationem. Puer a partu aqua submersus & suffocatus, neque revinctus funiculus & fissura in capite, pulmo natavit. Fetus vitalis, cui pulmo innatabat, a compressione cranii interiit. Pulmones fundum petentes, funiculus abruptus, atque adeo habitus pro fetu qui numquam vixerit. Alius fetus cui ossa cranii elisa, funiculus disruptus, pulmo natans pro vitali. In peripneumonica pulmo ulcerosus sphacelosus. Iterum sugillationes per corpus fetus, pulmones subsidentes. Quatuor quasi carnis frusta cum pilosi capitis vestigiis ut credebatur, abortu ejecta. Contenta ventriculi per umbilicum exeuntia. In fine adjectæ & excusæ sunt Diss. *De abortu ejusque nefanda promotione. De abortus violenti modis & signis. De pulmonum subsidentium experimenti prudente adplicatione. De fetu mortuo. De funiculi umbilicalis neglecta obligatione in causa infanticidii limitanda. De partu serotino. De torturæ subjectis aptis & ineptis. De hæmorrhagiis mortuorum & jure cruentationis.*

Tom. IV. Görlitz 1737. ut videtur 4. Primo loco numerosa responsa medica a facultate Hallensi impetrata sæpe nimium benigna. Inde medica varia & WUNDERLICHII historiæ medicæ. Ecce aliqua exempla. Iterum homicida ob melancholiam liberatus. Ob epilepsiam sponsalia diremta. Compresso capite occisus fetus, cui sanguis passim per corpus effusus fuerat. Mater ad torturam damnata. Arsenicum in ventriculo repertum, qui muco nudatus, inflammatus erat, etiam tenuia intestinanigerrima, sic hepar, omnia tenuia muco nudata.

Tom. V. Gœrlitz 1740. 4. *. Plurima infanticidia. Sollicita cura facta incisio cadaveris morbosi, J. F. CASSEBOHMII manu administrante. Hydrargyrus sublimatus femori impositus, inde salivæ fluxus, faucium inflammatio. Plurima veneni dati potissimum Arsenici exempla. Subita mors, arsenicum in ventriculo repertum. Gallinæ etiam nocuit, ventriculum tamen non valde inflammavit, quod successive neque eadem dosi exhibitum fuisset. Vomitus mortem præcesserat. Casus sunt 46.

Tom. VI. Gœrlitz 1746. 4. *. In præfatione monetur medicus, ut sibi a fraudibus defensorum caveant, hinc in sectione legali nihil negligant, demum ab omni theoria abstineant quæ causam dat exceptionibus. De experimento pulmonum, qui utique ab una inflatione natabilem naturam induunt. Recte, ut adnotat, dum in magnis vasis sanguis supersit. In SCHULZIUM qui vinculum funiculo injectum minus necessarium esse defendit, posse hæmorrhagiam abesse sed in debili & exhausto fetu, numquam SCHULZIUM sustinuisse in propria prole vinculo abstinere. Medico jura pharmacopolii merito concessa. Infans suffocatus, ut facies & universum corpus ex fusco ruberet. Femina tres pueros intra uterum convulsos partu edidit. Cæterum casus sunt 53. tum dissertationes varii argumenti breves 9. Inde casus clinici 31. tunc observationes clinicæ 51. Variolæ una continuatione ter eruptæ. Abscessus universi abdominis per ulcus uteri curatus. Cortice chinæ chinæ cephalalgia acerrima sanata. Febris quartana sextuplex. A potu spirituoso gangræna duodeni intestini. Quæ novem granis tartari emetici mediocriter tantum vomuit. Iterum tres observationes clinicæ. Vermes in urina. Lacerta vomitu rejecta. Observationes forenses B. W. ROEDDER medici Paderbornensis & clinicæ J. C. W. ut puto WUNDERLICHII. Sed plura omittere necesse est.

EJ. *Specimen medicinæ theologicæ*. Hall. 1726. 8.

EJ. *Tentamen lexici medici realis*. 2 vol. 4. Hall. 1727. & ib. 1731.

EJ. *Philosophische Gedanken von dem Unterscheide der menschlichen Seele und dem Unterscheid des Menschen*. ib. 1740. 4.

EJ. *Medicinische Betrachtung von den Kräften der Seele nach dem Unterscheid des Leibes*. ib. 1730. 4.

EJ. *de sectarum in medicina noxia instauratione*. 1730. 4. *.

EJ. *Commentatio ad constitutionem criminalem* CAROLI V. ib. 1739. 4. *. Ad singulos hujus constitutionis articulos suas observationes habet, ut de discrimine sanguinis aut vetusti aut recentis, qui vestibus adhæreat, & de squalore carcerum. Fetus minime educendus ad servandam matrem. Chirurgos non solos debere vulnera inspicere & de iis referre. Vulnera magna pulmonalia absolute lethalia. De corruptis pharmacopœorum compositionibus. Cruentatio cadaverum non recipitur nostro ævo. Cautelæ in tortura lactantis feminæ. Recipit ligaturas antaphrodisiacas & exempla adducit. Cautelæ de indiciis lactis in mammis repertis.

Ejusdem porro innumerabiles disputationes, etsi non diffitear, plusculas posse juvenum esse, qui eo præside responderunt.

Lego EJ. *Pathologia hæmorrhagiarum*, Hall. 1704.

EJ.

Ej. *de energia naturæ in motibus vitalibus sine medico salutariter curanda.* Hall. 1704. Heft.

Ej. *de mysterio naturæ in medicina,* ib. 1707. 4. Heft.

Ej. *de officio medici circa adiaphora.* ib. 1707. 4. He.

Ej. *de amethodia naturæ.* ib. 1709. 4. He.

Ej. *de medicina critica.* ib. 1709. 4. He.

Ej. *de purpura cum febre complicata.* 1710. 4. *.

Ej. *de hæmorrhagiis criticis.* 1710. 4. He.

Ej. *de commercio animæ cum sanguine.* ib. 1710. 4. He.

Ej. *de morbis mortiferis.* ib. 1711. 4. He.

Ej. *de abortus noxia & nefanda procuratione.* ib. 1711. 4. He.

Ej. *de fatis theoriæ medicæ.* ib. 1711. 4. Hænel. Br.

Ej. *de naturæ & artis commercio therapeutico.* ib. 1712. 4. Pl.

Ej. *de fatis doctrinæ temperamentorum.* ib. 1712. 4. *.

Ej. *de podagra sine sale.* ib. 1713. 4. He.

Ej. Diss. *quæ thermarum & acidularum idolum medicum destruit circumspectum atque peritum harum usum commendat.* ib. 1713. 4. *.

Ej. *de medicinæ & doctrinæ moralis nexu.* ib. 1714. 4. *.

Ej. *de therapia morborum morali.* ib. 1714. 4. He.

Ej. *de mensium anomaliis.* ib. 1716. 4. *.

Ej. *de mensium anomaliis convulsivis.* ib. 1716. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus medicina hypochondriacorum.* ib. 1716. He.

Ej. & auctoris J. L. Platner. *De affectibus capitis ex molientibus hæmorrhagiis.* ib. 1716. 4. *.

Ej. *de consensu morborum.* ib. 1716. 4. He.

Ej. *de motibus naturæ cynosura medici.* ib. 1716. 4. He.

Ej.

Ej. *de sensu vitali.* ib. 1716. 4. He.

Ej. *de atonia.* ib. 1716. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus longævitatis causa.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus feminarum.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum consensu cum scorbuto.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de vero sensu medico naturæ interprete hippocratico.* ib. 1717. 4. *.

Ej. *de hæmorrhoidibus cæcis.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus suppressis.* ib. 1717. 4.

Ej. *de hæmorrhoidariorum regimine & diæta.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus albis.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum auxiliis.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de cura per expectationem.* ib. 1717. 4. He.

Ej. *de dysenteria cum petechiis & purpura complicata.* ib. 1718. He.

Ej. *de epilepsia.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de scabie.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de vomitu cruento.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de falso sensu medico naturæ corporeæ hippocratico.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum consensu cum capite & pectore.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus excedentibus.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum insolitis viis.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de medicina quadam efficaci in motibus naturæ exacerbatis.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de pleuritide vera.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *de rore marino.* ib. 1718. 4. He.

Ej. *Dubia vexata materiæ medicæ.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de apoplexia sanguinea.* ib. 1719. 4. He.

Ej. & de la Marche *de arnicæ veræ usu observationes practicæ.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de provocatione fluxus hæmorrhoidalis.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidariorum prudenti tractatione per acidulas & thermas.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum consensu cum morbis splenis.* ib. 1719. 4. He.]

Ej. *de hæmorhoidum & mensium consensu.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de mictu cruento.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de arnicæ viribus.* 1719. 4. Egregia diss. Vires medicæ ad dissipanda sugillata & contracturas, remedii effectus ex propriis auctoris experimentis.

Ej. *de remediorum operandi modo in corpore vivo* Sp. I. ib. 1719. 4.

Ej. *de morbis animi cum anomaliis hæmorrhagiæ.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de purpura urticata quam vocant die Nesselsucht.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de splenetico malo.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de sudore sanguineo.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de colica hæmorrhoidaria.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de iræ energia ad morbos producendos.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de auripigmento.* ib. 1719. 4. He.

Ej. *de catarrho suffocativo efficaci remedio tractando.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de dolore.* ib. 1720. He.

Ej. *de efficacia aëris ad procurandos morbos.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de prærogativa praxeos per simplicia pro medicina per composita præparata pharmaceutica.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de scorbuto præservando.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de superstitione medica.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum consensu cum calculo & podagra.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de medicamentorum operandi modo in corpore vivo Sp. II. & IV.* ib. 1720. 4. He.

Ej.

Ej. *de perniciosis in phthisi remediis.* ib. 1720. 4. He.

Ej. *de pediluviorum usu medico.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de mystarum morbis præservandis.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de metallicolarum nonnullis morbis.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de phantasiæ usu lusu & abusu in medicina.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de sanatione fortuita.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de studiosorum sanitate tuenda.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de therapia imaginaria.* ib. 1721. 4 He.

Ej. *de valetudinariis imaginariis.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de sudore annuo spontaneo.* ib. 1721. 4. He.

Ej. *de morum & morborum consensu.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *de sanitatis genuinis conservandi fundamentis.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *de squilla.* ib. 1722. 4. *. Laudes in asthmate & hydrope.

Ej. *de absorbentium utilitate & damnis in praxi medica.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *de religione medici.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *de abstinentia a medicamentis & medicis mortem & morbos interdum avertente.* ib. 1722. 4.

Ej. *de abstinentia medici ab ægrotis famam & vitam nonnumquam conservante.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *de dubiis vexatis materiæ medicæ.* ib. 1722. 4.

Ej. *de camphoræ circumspecto usu medico.* ib. 1722. 4. He.

Ej. *Memento mori commendans.* ib. 1723. 4. Hæn. Br.

Ej. *de asthmate convulsivo.* ib. 1723. 4. He.

Ej. *de diaphoreseos usu & abusu.* ib. 1723. 4. He.

Ej. *de natura quatenus idolo & asylo ignorantiæ medicorum.* ib. 1723. 4. He.

Ej. *de podagra juniorum.* ib. 1723. 4. He.

Ej. de *morborum salubritate*. ib. 1723. 4. He.

Ej. de *febre petechiali*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *lochiorum statu legitimo & morboso*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *venæsectione infantum & puerorum*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *venæsectionis in pede gravidarum usu tuto & salubri*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *termino animationis fœtus humani*. ib. 1724. 4. Pl. Br.

Ej. de *ratiociniis ægrotorum*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *polypo cordis*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *confessione ægri adversus medicum*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *conscientia medici*. ib. 1724. 4. He.

Ej. de *vaticinio ægrotorum*. ib. 1724. 4. Hæn. Br.

Ej. de *venæsectione timidorum*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *morbis ex vermibus*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *medicina* Christi *divina & miraculosa*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *hydrocephalo*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *initio mensium initio morborum*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *medicinæ cum geosophia nexu*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *potentia diaboli in corpus humanum*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *morborum medela*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *resuscitatione semimortuorum medica*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *spectris*. ib. 1725. 4. He.

Ej. de *therapia morborum spontaneæ observationes necessitate & utilitate in medicina* ib. 1726. 4. He.

Ej. de *venæsectione curatorie repetita*. ib. 1726. 4. He.

Ej. de *venæsectione juniorum*. ib. 1726. 4. He.

Ej. *de spirandi difficultate.* ib. 1726. 4 He.

Ej. *de venæsectione duplicata.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *de venæsectione secunda in morbis quibusdam chronicis vere secunda.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *de morbo endemio Hagymaz oder hitziger Hauptkrankheit.* ib. 1726. 4.

Ej. *de hæmorrhagiis mortuorum & jure cruentationis.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *de somno morborum causa.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *Formulas medicamentosas artificiosa methodo conscribendi.* ib. 1726. 4 Pl.

Ej. *de hæmorrhoidum salubri & insalubri promotione.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus symptomaticis & perniciosis.* ib. 1726. 4.

Ej. *de morbis aulicis.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *De casu memoriæ digno hydropicæ lapsu integro abdomine curatæ.* ib. 1726. 4. He.

Ej. *de autochiria literatorum.* ib. 1727. 4. He.

Ej. *de cura per domestica.* ib. 1727. 4 He.

Ej. *de hæmorrhoidum differentia & aliis alvi fluxibus.* ib. 1727. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus puerperarum & prægnantium.* ib. 1727. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus hereditariis.* ib. 1727. 4. He.

Ej. *de longævitate ex aëris temperie.* ib. 1728. 4. *.

Ej. *de longævitate ex animi moderamine.* ib. 1728. 4. *.

Ej. *de longævitate ex medicina.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de longævitate ex motu corporis* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de longævitate ex diæta.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de diæta principum.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de Ischuria senili.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de initio mensium fine morborum.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus juvenum.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de venæsectione abortum præservante.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidum præservatione.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de naturæ luctu cum morbo & medico.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de purpura puerperarum.* ib. 1728. 4. Pe. Br.

Ej. *de fistula urethra virili.* ib. 1728. 4. Pe. Br.

Ej. *de tussi infantum epidemica.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de phthisi præservanda.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de hydrope.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de mente sana in corpore sano.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de morum & morborum nexu.* ib. 1728. 4. He.

Ej. *de fonte medicato Freyenwaldensi.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de canitie præmatura.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de fœtu mortuo.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de adstringentium perverso in hæmorrhagiis usu & effectu.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de atrophia infantum.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de excrescentia nasi cum hæmorrhoidum anomaliis connexa.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de vestitus vitiis morborum causis.* ib. 1729. 4. Pe. Br.

Ej. *de malo ischiadico.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de medicina stratagematica.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de militum valetudine tuenda.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de morum mutationibus sub morbis.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de podagra præservanda.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de podagra præservatione.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de panacea.* ib. 1729. 4. He.

Ej. *de æstatis vitiis morborum causis*. ib. 1729. 4. He.

Ej. *de coffeæ usu noxio*. ib. 1729. 4. He.

Ej. *de curationibus symptomaticis*. ib. 1729. 4. He.

Ej. *de tortura subjectis*. ib. 1729. 4. He.

Ej. *Theoria generalis motus partium solidarum corporis humani & remediorum tam excitantium quam sedantium*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de abortus violenti modis & signis*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de aëre fodinarum metallicarum noxio*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de hæmoptysi*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de lactis cauto usu medico*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de sputatione hypochondriacorum*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de scorbuto Daniæ non endemio*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de therapia per dolores*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de venæsectionis utilitate in gravidis*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de febrifugorum selectu & cauto usu*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de ventriculi ardore*. ib. 1730. 4. He.

Ej. *de natura vitæ & sanitatis generatrice*. ib. 1731. 4. He.

Ej. *de ægrorum examinis methodo & cautelis*. ib. 1731. 4. He.

Ej. *de alexipharmacorum concentratorum noxa in febribus malignis*. ib. 1731. 4. *.

Ej. *Asthmatis sanguineo spasmodici casus*. ib. 1731. 4. He.

Ej. *de cancro*. ib. 1731. 4. He.

Ej. *de hepatis scirrho*. ib. 1731. 4. He.

Ej. *de insensibilitate personali*. ib. 1731. 4. He.

Ej. *de fonticulorum noxia concretione*. ib. 1731. 4. Pl. He.

Ej. *de lochiorum suppressione*. ib. 1731. 4. He.

Ej.

Ej. *de morborum gradu differenti pro locorum diversitate.* ib. 1731. 4. He.

Ej. *de funiculi umbilicalis neglecta alligatione in causa infanticidii limitanda.* ib. 1731. 4. Pl. Br.

Ej. *de natura morborum medicatrice.* ib. 1731. 4. He.

Ej. *de sanatione divitum difficili.* ib. 1731. 4. He.

Ej. *de erysipelate ex purpura rubra male tractata.* ib. 1731. 4. He.

Ej. *de visus obscuratione a partu.* ib. 1732. 4. Pl.

Ej. *de anaemia.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de convenientia medicinae cum theologia practica.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de curatione per contraria.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *ubi desinit physicus ibi incipit medicus.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de morbis ex intermissa venaesectione.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de morbo motuum habituali ex imaginatione sub ructuum schemate enato, casus peculiaris.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de morbis occultis.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de spirituum ardentium usu & abusu* Dissertatio. ib. 1732. 4. He.

Ej. & Stamke *de Valerianis officinalibus.* ib. 1732. 4. de analysi.

Ej. *de longaevitate hominis regulis diaeteticis potissimum nexu.* ib. 1732. 4.

Ej. & Koronzaei *de erroribus in pharmacopoliis ex neglecto studio botanices obvio.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de praeservandis literatorum morbis.* ib. 1733. 4. He.

Ej. *de consuetudine & insuetudine aegrotandi.* ib. 1733. 4. He.

Ej. *de frequenti mystarum sermocinatione egregio sanitatis praesidio.* ib. 1733. 4. He.

Ej. *de sale primigenio universali.* ib. 1733. 4. Langenh. Br.

Ej. *de valerianis officinalibus.* ib. 1734. 4.

Ej. *de curatione per similia.* ib. 1734. 4.

Ej.

Ej. *de essentiis officinarum.* ib. 1734. 4.

Ej. *de motus corporis noxio usu.* ib. 1734. 4. He.

Ej. *de usu venæsectionis in paroxysmis calculi.* ib. 1734. 4. He.

Ej. *de medico pro nobis s. medicina artificiosa.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de medico effectu affectuum animi.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de medico in nobis s. medicina naturali.* ib. 1735. 4. He. Br.

Ej. *de naturæ sanæ depravatione.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de euthanasia medica.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de febre castrensi.* ib. 1735. 4. *.

Ej. & a Thalheim *de medicinæ necessitate.* ib. 1735. 4. *.

Ej. *de venæsectionis salutari intermissione.* ib. 1735. 4. *.

Ej. *de vitæ & mortis commercio.* ib. 1735. 4. *.

Ej. *de colica ventriculi.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de dysthanasia medica.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de hæmorrhagiarum statu præternaturali.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de lethifera ac præmatura formosorum deformatione.* ib. 1735. 4. He.

Ej. *de maniluvii usu medico.* ib. 1736. 4. *.

Ej. *de fermentatione vinosa.* ib. 1736. 4. Langenh. Br.

Ej. *Hæmatologia physico medica.* ib. 1736. 4. *.

Ej. *de voto castitatis medico.* ib. 1736. 4. *.

Ej. *de hysterergia medica.* ib. 1736. He.

Ej. *de induciis medicis.* ib. 1736. 4. He.

Ej. *de quatuor novissimis medicis.* ib. 1736. 4. He.

Ej. *Nonnulla præjudicia circa aërem.* ib. 1737. 4 *.

Ej. *de salis medii genesi ex acido aëreo.* ib. 1737. 4. Langenh. Br.

Ej.

Ej. *de socialitate sanis & ægris medica*, ib. 1737. 4. Langenh. Br.

Ej. *de sulfuris aurati antimonii usu medico*. ib. 1737. 4. He.

Ej. *de solitudinis medica utilitate*. ib. 1737. 4. Langenh. Br.

Ej. *de ebrietate feminarum*. ib. 1737. 4. He.

Ej. *de lacrymarum noxa & utilitate medica*. ib. 1737. 4. He.

Ej. *de loquelæ usu medico*. ib. 1737. 4. Pl. Br.

Ej. *de oscitatione*. ib. 1737. 4. He.

Ej. *de pectinationis usu medico*. ib. 1737. 4. He.

Ej. *de remediis morborum superstitiosis*. ib. 1737. 4. *.

Ej. *de dentibus serotinis s. sapientiæ vulgo dictis*. ib. 1737. 4. Pl. Br.

Ej. *de hepatis obstructione*. ib. 1738. 4. Pl.

Ej. *Commentatio medica ad edictum ædilitium ff. L. XXI. P. I.* 1738. 4.

Ej. *de morbis feminarum virilibus*. ib. 1738. 4. He.

Ej. *de ploratu infantum sanorum sub partu*. ib. 1738. 4. He.

Ej. *de singultu præcipue puerperarum*. ib. 1738. 4. He.

Ej. *de ferro*. ib. 1738. 4.

Ej. *Commentatio medico theologica in Jur. Can. Decreti P. III. de Consecrat. distinct. V. c. XXI. Contraria studiose sunt divinæ cognitioni præcepta medicinæ: a jejuniis revocant lucubrare non sinunt, ab omni intentione meditationis abducunt, itaque qui se medicis dederit, seipsum sibi abnegat*. ib. 1738. 4. He.

Ej. *de arte sanandi per morbum*. ib. 1738. 4. He.

Ej. *de phrenitide pannonica idiopathica*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *Diaeta cuivis morbo propria exempla præcipuorum morborum*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *de jure lactantium medico*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *de peregrinatione medica*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *de puerperio multorum morborum sæpius initio opportuno*. ib. 1739. 4. He.

Ej.

Ej. & Oettanger *de belladonna*. ib. 1739. 4. Decem experimenta ad ostendendam ejus herbæ efficaciam.

Ej. *de sale volatili urinoso ex parte acido vitriolico*. ib. 1739. 4.

Ej. *de modo utendi & regimine in thermis silesiorum Hirschbergensibus observandis*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *de concionum salubri mensura*. ib. 1739. 4. Langenh. Br.

Ej. *de venatione morbifica*. ib. 1739. 4. *.

Ej. *de colica hæmorrhoidali in passionem iliacam inclinante*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *de succini solutione ferme radicali*. ib. 1739. 4. Pl. Br.

Ej. *de calculi consensu cum hæmorrhoidibus externis*. ib. 1739. 4. He.

Ej. *de medicina artificiosa plebi parum fructuosa*. ib. 1740. 4. He.

Ej. *de medicina peripathetica s. ambulatoria, ob mit gehender Leibesbewegung die Gesundheit erhalten und befördert werden könne*. ib. 1740. 4. He.

Ej. *de medicina quadam efficaci in motibus naturæ exacerbatis*. ib. 1740. 4. *.

Ej. *de inspectionis corporum forensis in causis matrimonialibus fallaciis*. ib. 1740. 4. *.

Ej. *de apotherapia*. ib. 1740. 4. He.

Ej. *de hydrargyrosi s. salivatione per mercurium*. ib. 1740. He.

Ej. *de sudoris ambulatorii salubritate & insalubritate*. ib. 1740. 4. He.

Ej. *Casus menstrui fluxus anomali animique pathematibus perturbatis*. ib. 1741. 4. Pl.

Ej. *de senectute viridi*. ib. 1741. 4. He.

Ej. *de lactis suspecta præsentia in innuptis ad Hippocr. L. III. Aph.* 39. ib. 1741. 4.

Ej. *de medicina apud Ebræos & Ægyptios conditione*. ib. 1742. 4.

Ej. *de septenario medico. Daß nach der Siebenzahl denkwürdige Veränderungen im menschlichen Leibe vorgehen*. ib. 1742. 4.

Ej. *de frequentia morborum in feminis præ viris*. ib. 1742. 4.

Ej. *de medicina moratoria.* ib. 1743. 4.

Ej. *Casus singultus chronici quatuor annorum.* ib. 1743. 4. Pe. Br.

Ej. *de melancholia vera & simulata.* ib. 1743. 4.

Ej. *de affectibus pruriginosis.* ib. 1743. 4.

Ej. *de nuptiis senum secundis raro secundis.* ib. 1743. 4.

Ej. *de victu fumoso, ob geräucherte Speisen dienlich sind.* ib. 1743. 4.

Ej. *de cerevisiæ potu in nonnullis morbis insalubri & adverso.* ib. 1743. 4. He.

Ej. *Medice vivere est optime vivere, contra vulgarem canonem, medice vivere est misere vivere.* ib. 1743. 4.

Ej. *de infœcunditate corporis ob fœcunditatem animi in feminis.* ib. 1743. 4. Langenh. Br.

Ej. *de theologo tabacum sugente.* ib. 1743. 4. He.

Ej. *de sepulchrorum salubri translatione extra urbem.* ib. 1743. 4. He.

Ej. *de secundinis restitantibus.* ib. 1743. 4. He.

Ej. *de medicina sanguinaria.* ib. 1744. 4. He.

Ej. *de hemiplexia.* ib. 1744. 4. He.

Ej. *de diætæ tenuis salubritate.* ib. 1744. *.

Ej. *de autochiria occulta.* ib. 1744. *.

Ej. *de ægris medicinæ abstemiis diætetice curandis.* ib. 1744. 4. *.

Ej. *de insomniorum influxu in sanitatem & morbos, was Träume zur Gesundheit und Krankheit beytragen.* ib. 1744. 4. *.

Ej. & Mann *Circa encheireses phlebotomiæ observationes & cautelæ chirurgico practicæ.* ib. 1744. 4. He.

Ej. *de anima nec cogitante nec volente corpus suum internum movente.* ib. 1744. 4. Langenh. Br.

Ej. *de sanguinis & animæ nexu.* ib. 1744. 4. Langenh. Br.

Ej. *de noctibus agrypnis von schlaflosen Nächten.* ib. 1744. 4. *.

Ej.

Ej. *de præservatione morborum militarium.* ib. 1744. 4.

Ej. *de borace.* ib. 1745. 4. Langenh. Br.

Ej. *de decubitu sanorum salubri.* ib. 1745. 4. He.

Ej. *de medici officio circa animam in causa sanitatis.* ib. 1745. 4. Pl. Br.

Ej. *de tuenda reipublicæ salute per medicorum bona consilia.* ib. 1745. 4. Langenh. Br.

Ej. *de analepticis eorumque usu.* ib. 1745. 4. Pl. Br.

Ej. *de morbis æstivis.* ib. 1745. 4. Langenh. Br.

Ej. *de sanguine nobili.* ib. 1745. 4. Langenh. Br.

Ej. *de rhoncho dormientium.* ib. 1745. 4. Langenh. Br.

Ej. *de aurora musis amica & sana.* ib. 1746. 4. *.

Ej. *de literatorum & honoratorum sanitate tuenda & restituenda.* ib. 1746. 4. He.

Ej. *de singulari mercurii dulcis usu in desperatis quibusdam morbis.* ib. 1746.

Ej. *de salubritate esculentorum vegetabilium præ carnibus animalium.* ib. 1746. 4. He.

Ej. *de risus commodo & incommodo in œconomia vitali.* ib. 146. 4. He.

Ej. *de osculo morbifico & mortifero.* ib. 1746. 4. He.

Ej. *de morientium cantu cygneo.* ib. 1746. 4. He.

Ej. *Casuum biga ad memoriam maxime insignium cum clave pathologica faustaque rationali medendi methodo.* ib. 1746. 4. Langenh. Br.

Ej. *de ligaturæ usu medico.* ib. 1746. 4. He.

Ej. *de dysenteria epidemica quasi pannonica turbulenta empiricorum cura fere contagiosa & maligna, superiori anno vicina devastante loca.* ib. 1747. 4. He.

Ej. *de crimine rugarum.* ib. 1747 4.

Ej. *de crimine stellionatus medici. von verstellten und versteckten Betrüglichkeiten in der Medicin.* ib. 1747. 4. Pl. Br.

Ej. *de cura assatoria.* ib. 1748. 4.

Ej. *de succino.* ib. 1705. 4.

Ej. *de sanitate morbis & morte* B. Lutheri. 1750. 4. Heft.

Ej. *de palindromia morborum.* ib. 1705. 4. Heft.

Ej. *Noli me tangere medicorum de morbis quos tangere non licet.* ib. 1751. 4. Heft.

Ej. *de voto obedientiæ medico.* ib. 1751. 4. Heft.

Ej. *de hæmorrhagiis complicatis.* ib. 1752. 4. Heft.

Ej. *de causis vitiorum auditus.* ib. 1752. 4. *.

Ej. *de medicina pseudomiraculosa.* ib. 1753. 4. Heft.

Ej. *de medicina fere & vere miraculosa.* ib. 1753. 4. Heft.

Ej. *de morbis incarceratorum.* ib. 1754. 4. Heft.

Ej. *de febre intermittente senibus lethifera.* ib. 1754. 4. Heft.

Ej. *de athletica fallaci sanitate.* ib. 1754. 4. Heft.

Ej. *de morbis immaginariis hypochondriacorum.* ib. 1754. 4. Heft.

Ej. *de majori frequentia apoplexiæ in eruditis quam alius sortis hominibus observanda.* ib. 1755. 4. Heft.

Ej. *de graviditate prolongata.* ib. 1755. 4. Heft.

Vitam dedit Brucker *Ehrentempel deutscher Gelehrsamkeit.* IV. nr. 180.

§. MXIX. Diaria ad a. 1704.

In *Phil. Transact.* decerpta albi recensuimus. Sic in plerisque adnotationibus in *Mém. de l'Acad. des scienc.*

In *hist. acad. reg. scient.* 1704. Homberg. De pulsatione venarum pulsui arteriarum simili.

In *Act. Mar. Balth.* 1704. Lofhagen de ridiculis medicamentis antifebrilibus. Viginti quinque baccæ Mezerei in febre epidemica, inde æstus inexstinctus, mors ipsa. A pipere longo cum spiritu vini eodem fine sumta, maximi cruciatus & funesta hæmorrhagia. Sic ab alumine crudo, nausea, anxietas eodem funesto eventu. Alia auxilia tantum ridicula.

M. Mak

M. Mak Ozæna sanata hydrargyro & salivatione mota.

O. Jac. Roebel sacharo in hydrope feliciter procurata purgatio.

M. Jul. Osemeyer Ventriculus ulcerosus, perforatus, inde perpetuus vomitus ingestorum.

Chr. Rolichen Casus de femina quæ plumbi fragmentum in utero gesserat, quum fetum expectaret, enixa est.

Christ. Boek de hepate gallinæ magno & ponderoso.

Quatrieme recueil des lettres curieuses & édifiantes. Paris 1704 12. 1710. 12.*

Iter est Caroli Jacobi Poncet medici qui ab imperatore vocatus a. 1698 ad 1700. in Abyssinia fuit. Iter terrestre fecit per Nubiam, Bengalam, Æthiopiam ipsam. Imperatorem continuo valetudinis melioris reddidit, sæpe mihi suspicionem moverat, num liber genuinus sit. Felle bubalino carnem condire crudamque edere. Medica aliqua. Cataplasma ad vulnera sagittis venenatis inflicta. Exercitus Abyssinicus 50 myriadum. Marino itinere rediit per Massuam, Giddam. Arbores aliquas & alia rariora describit.

§ MXX. J. Dominicus Santorini.

Insignis potissimum incisor, cæterum protomedicus Venetiis manu & consiliis medicinam fecit, in artem obstetriciam etiam prælegit, vir in differendo accuratus & inventor.

Primo prodierunt Venet. 1705. 4. 1740. 8. Roterdam. 1719. 8. *Opuscula quatuor. De structura & motu fibræ de nutritione, de hæmorrhoidibus & de catameniis*, recusa cum Baglivi operibus, in editionibus quibus Antwerpia præfigitur, ut 1715. 4.

Hæmorrhoides ex arteriis fluere, quoties vires dilatantes superarent resistentes vires, & periodos observabat si stato tempore aliqua sanguinis jactura accideret aut cibo nimio sit indultum. Earum fluxus sanguinem nimis calidum refrigerat, si de ramo fluxerit, cujus in trunco obstructio sit, magnum ab ejus fluxu levamen accidit, ita per singula ut hepatis & renum morbis aliisque subveniant. Nimiæ hydropem faciunt. Hirudines pallidum s. gelatinosum humorem potissimum educere. De stagnatione, de obstructione.

Ej. *Observationes anatomicæ.* Venet. 1724. 4. *. In Belgia recusæ. Ad veram equidem anatomen spectat, ad pathologiam tamen nonnihil contulit. Bilis varii colores, in chlorosi pullus, in ictero ater, piceus cum calculus ductus cystici ostium obturaret. In appendiculo coli lumbrici. In paralysi nervus

nervus opticus gracilior & in dextro thalamo & in dextro oculo. Lentis cryſtallinæ duplex vitium ſuperficiale & profundum, & vitiorum anatomica deſcriptio. Oſſa pubis aliquando in partu diſcedunt. In jejuno ventriculus arctiſſime contractus. Hydrops uteri ſanioſus. Fetus in tuba FALLOPIANA repertus.

Ej. *Storia d'un feto eſtratto delle parti derettane.* Venez. 1721. 4. *. Elegans libellus fetus 23 menſibus geſtatus, dum alter in utero adoleſceret, demumque per anum fruſtillatim extractus, ſed alia pathologica varia, de inteſtinis connatis, alvi conſtipatione funeſta &c.

Ej. *Iſtruzione intorno alle febbre, edizion noviſſima.* Venez. 1751. 4. *. Opus hoc ex codicibus Mſ. auctoris auctum. Clinicum eſt curatoriæ artis compendium in uſus chirurgorum navalium Venetorum ſcriptum. De febribus potiſſimum intermittentibus malignis, quo cauſi, leipyriæ hemitritææ & aliæ febres veterum pertinent. Difficilem tamen reſpirationem, inquietudinem, pulſum in ſenibus parvum non curat. Signa funeſta, inter ea cephalæa, ſopor. Tunc febres acutæ benignæ, quo inflammationes, exanthemata, peſtem & petechias refert. Inflammationes internæ ſolæ periculum habent, denique febres lentæ hecticæ. Curatio. Ad febres periodicas pulvis corticis peruviani peridem febres remittentes ſanat, continuas venæſectione tollit, veſicatoriis. Febres lentas ex mala victus ratione ortas vomitu moto adgreditur, ſi ſcirrhi adparent, addit bilem animalium. In dyſenteria aqua cervina ad duas libras utiliter bibitur, in phthiſi lac. Initio febris ex repreſſa perſpiratione nata ſuadet ſudorem fricando motum & cum vino & oleo.

Vitam dedit filius in DIARIO VENETO Giorn. de lett.

§. MXXI. ANDREAS OTTOMAR GOELICKE.

Profeſſor Duisburgenſis inde Francofurtenſis ad Viadram acer STAHLII adſecla.

Numeroſiſſimas diſputationes dedit.

Ej. *de temperamentorum natura ac diatheſi morboſa.* ib. Hall. 1705. 4. HEFT.

Ej. *Epiſtola in qua refutatur præjudicium medicos omnes Romanos olim abjectæ conditionis & ſervos fuiſſe.* Lipſ. 1705. 4. *.

Ej. *Partum octimeſtrem vitalem eſſe & legitimum.* Hall. 1708. 4. *.

Ej. *de damnis purgantium in diatheſi phthiſico hydropica.* Lipſ. 1708. 4. TR.

Ej. *de mutilo medicinæ corpore resarciendo per chirurgiam & pharmaciam postliminio revocandus.* Hall. 1709. 4. & in VALENTINI *Corp. Med.*

Ej. *de revellentibus ac derivantibus veterum eorumque rationali explicatione.* ib. 1709. 4. HEFT.

Ej. *Novum artificium curandi procidentiam uteri veram.* ib. 1710. 4. HEFT. BR.

Ej. *de requisitis medicinæ Professoris.* ib. 1709. 4.

Ej. *de veritate practica diversionis veterum per revellentia & derivantia earumque operandi ratione mechanica.* ib. 1712. 4. HEFT.

Ej. *de medico cathedrali & clinico diversaque utriusque curandi ratione.* Franc. & Viadr. 1715. 4. HEFT.

Ej. *Hippocrates ab atheismi crimine nuper ipsi imputato absolvitur.* Hall. 1713. 4. PL. Contra N. H. GUNDLING.

Ej. *de sapientissima lege Atheniensium qua solemniter sanciti erant ne quæ femina (servus) medicinam disceret Epist.* Hall. 1717. 4. HEFT. PL.

Ej. *de frequentia ægrotandi in sexu sequiori præ virili.* Francof. 1717. 4.

Ej. *Defensio pro* HIPPOCRATE *entheo opposita declarationi sententiæ de atheismo* HIPPOCRATIS N. H. GUNDLING *denuo suscepta.* Duisb. 1714. 4. PL.

Ej. *Specimina II. medicinæ forensis de muliere quæ peperit undecimo mense.* Francof. ad Viadr. 1719. 4. HEFT.

Ej. *de colica spasmodica.* ib. 1719. 4. HEFT.

Ej. *Specimen tertium medicinæ forensis ad Paul. ff. Lib. V. Tit. IV. l.* 3. *si quis filium & Ulpian. ff. Lib. XXIX. Tit. III.* 30. 516. *suum hæredem.* ib. 1719. 4. HEFT.

Ej. *Specimen quartum.*

Ej. *Specimen quintum medicinæ forensis ad art. XXXV. Const. crimin. Carol. V. & I. Digest. Libr. XXV. Tit. IV. de inspiciendo ventre.* ib. 1720.

Ej. *Specimen V & VI. etiam* 1720. 4. MENZ.

Ej. *de diversione humorum per revulsionem ac derivationem eorundem.* ib. 1721. 4. HEFT. BR.

Ej.

EJ. *Revellentium ac derivantium genuina operandi natura.* Francof. 1721. 4.

EJ. *de dysenteria corrupta cum salute ægri in integrum restituenda.* ib. 1721. 4. HEFT.

EJ. *de emansione mensium.* ib. 1723. 4. HEFT.

EJ. *de hæmorrhoidibus turbatis suo ordini restituendis.* ib. 1723. 4. HEFT.

EJ. *de trichosi.* ib. 1724. 4. HEFT.

EJ. *de usu & abusu phlebotomiæ in variolis.* ib. 1725. 4. HEFT.

EJ. *de amethodia medica in genere.* Frf. ad Viadr. 1726. 4. PL.

EJ. *de sedimento urinarum.* ib. 1727. 4.

EJ. *de impostura corticis peruviani.* ib. 1727. 4.

EJ. *de epilepsiæ consensualis singulari specie.* ib. 1727. 4. PL.

EJ. *de cardialgia syncoptica.* ib. 1728. 4.

EJ. *de corticis chinæ chinæ usu noxio licet recto in febribus.* ib. 1729. 4. HEFT.

EJ. *de apoplexia.* ib. 1729. 4. HEFT.

EJ. *de usu & abusu phlebotomiæ circa æquinoctia.* Francof. 1730. 4. PL.

EJ. *de lue contagiosa bovillum pecus nunc depopulante.* ib. 1730. 4. cum historia mali.

EJ. *de pulmonum infantis natatu vel subsidentia infallibili indicio cum vel vivum vel mortuum esse natum.* ib. 1730. 4. HEFT.

EJ. *de membranæ textura usu & affectionibus tam secundum quam præter naturam.* ib. 1739. 4. HEFT. BR.

EJ. *Observationes aliquot practicæ circa febrem vesicularem.* ib. 1732. 4.

EJ. *de empyemate.* ib. 1732. 4 *.

EJ. *de dystocia.* ib. 1732. 4. HEFT.

EJ. *de laude febris falso suspecta.* ib. 1733. 4. HEFT.

EJ. *de maturatione humorum in morbis.* ib. 1733. 4. *.

EJ.

Ej. *de officio medici circa superstitionem ægrotorum.* ib. 1733. 4.

Ej. *de tendinum affectibus.* ib. 1734. 4. Heft.

Ej. *de morbo ructuoso* Hippocratis. ib. 1734. 4. *.

Ej. *de chirurgiæ cum medicina conjunctione.* ib. 1735. 4. Pl.

Ej. *de ileo ex hernia.* ib. 1735. 4. *.

Ej. *de emeticorum usu & abusu in praxi medica.* ib. 1734. 4.

Ej. *de singularibus hepatis humani in statu naturali & præternaturali.* ib. 1736. 4.

Ej. *de balsamo Cacao.* ib. 1736. 4. *.

Ej. *de erysipelate.* ib. 1736. 4. Heft.

Ej. *de cacochymia plethoræ pedissequa.* ib. 1738. 4. Heft.

Ej. *de febre lactea* ib. 1738 4. Heft.

Ej. *de fibræ textura usu & affectionibus tam secundum quam præter naturam.* ib. 1738. 4. Heft.

Ej. *de musculorum textura usu & affectionibus tam secundum quam præter naturam.* ib. 1739. 4. Heft.

Ej. *de onopordo carcinomatis averrunco.* ib. 1739. 4.

Ej. *de genuino corporis organici motore.* ib. 1740. 4. Heft.

Ej. *Brevis & succincta historia medica de hernia femorali.* ib. 1740. 4. Heft. Br.

Ej. *de purpura alba confluente.* ib. 1740. 4. Heft.

Ej. *de studio mathematico cum medicina conjungendo.* ib. 1740. 4. *.

Ej. *de febre catarrhali petechizante nunc epidemice grassante.* ib. 1741. 4. *. cum historia morbi ad naturam scripta.

Ej. *de vera methodo curandi hæmorrhagias spontaneas.* ib. 1741. 4. Laudat succum urticæ.

Ej. *de mesenterii adfectibus.* ib. 1742. 4. Heft.

Ej. *de consensu & dissensu mechanicorum & organicorum modoque illos conciliandi.* ib. 1742. 4. Heft.

Ej. *an in medico practico fortuna requiritur.* ib. 1743. 4. Heft.

Ej. *Historia anatomica nova & antiqua.* Hall. 1743. 8. *. Accedit observationum physico anatomicarum & chirurgicarum decas. De historia diximus in B. anat. T. II. p. 33. Inter dissertationes est incisio parvi tabidi cum glandulæ mesenterii in steatomata abierant & nr. 3. tabes ex hepate enormis molis denique cum hydrope abdominali. Morbus convulsivus diuturnus hystericus. Ab emmenagogis drasticis abscessus abdominalis. Femina cui ante mensium fluxum de naribus odor nauseoso dulcis halebat. Nuperioris anatomes historiæ editio plenior est, prodiit Francof. ad Viadr. 1738. 4. *. Nihil hic expectes peculiaris & proprii, neque erroribus noster sibi cavet. Contra Sylvii censuras se tuetur.

Ej. *Historia chirurgiæ recentior*, dicta in B. Chir. & antiqua prodiit utraque. Hall. 1713. 8. *.

Ej. *Historia medicinæ universalis qua celebriorum medicorum vitæ & dogmata pertractantur.* Periodus I & II Hall. 1717. 8. Per. III & IV. ib. 1718. 8. *. Per. V. ib. 1719. 8. *. & sexta ib. 1720. 8. *. Prima periodo medicinam primævam & hebraicam persequitur. Periodo II. Chinensium & Ægyptiorum medicinam, istam ex Andr. Cleyer & M. Boym contra Conringium asperrime defendit. Periodo III. medicina fabulosa pertractatur cum longissima adversus censuram Diarii Hallensis præfatione. In IV. medicinam dicit philosophicam quæ Hippocrate terminatur. Quinta compendium medicinæ Hippocratis exponit ex ejus viri scriptis collecta, non illa iniqua neque tamen adulatoria. In VI. medicinam continet adusque artis divisionem, multum Cælio usus & Plinio.

Ej. *Institutiones medicinae secundum principia mechanico organica reformatae.* Francof. ad Viadr. 1735. 8. *. Ex dissertationibus coaluit. Primum de artibus quas medico innotuisse necesse est aut decorum. Curiositatem vult abesse & chemia pharmaceutica sola requiritur. Algebraicas subtilitates respuit, anatomen practicam admittit. Botanicam curiosiorem cane pejus & angue fugere jubet. Artis medicæ certitudo & dignitas. Physicam experimentis chymicis innixam causam multorum errorum fuisse.

Ej. *Introductio in historiam literariam scriptorum qui Institutiones medicinæ s. partem ejus scriptis suis illustrare cordi habuerunt.* Frf. ad Viadr. 1735. 4.

Ej. *Introductio in historiam literariam scriptorum qui medicinam forensem commentariis suis illustrarunt.* ib. 1723. 4. *.

Deinde

Deinde cepit edere *Selecta medica Francofurtensia anatomen practicam, chirurgiam, materiam medicam, universam medicinam illustrantia.* Eam collectionem putavi rectius me dicturum ad annos quibus quodque volumen prodiit.

§. MXXII. Hermann Friderich Teichmeyer.

Socer meus, cujus numerosi nepotes supervivunt. Chemica potissimum coluit, pharmaceutica etiam alchemica, professor Jenensis. Numerosæ ejus sunt disputationes. Primam defendit Præside J. Wolfg. Wedel *de cubebis.* Jen. 1705. 4. *.

Ej. *de scrophulis.* ib. 1708. 4. *.

Ej. *de asthmate sanguineo.* ib. 1710. 4. Riv.

Ej. *de novo instrumento repurgationis ventriculi.* ib. 1712. 4. *.

Ej. *de atrophia infantum rachitica.* ib. 1715. 4. Hæn. Br.

Ej. *de repellentium usu damnoso.* ib. 1716. 4. Hæn.

Ej. *de spiritibus acidis.* ib. 1720. 4. Pl.

Ej. *de hydrope pectoris.* ib. 1727. 4. Heft.

Ej. *de apoplexia.* ib. 1728. 4. Heft.

Ej. *de affectione ex musto fermentante.* ib. 1729. 4. cum propriis exemplis.

Ej. *Historia morborum hiemis præteriti.* ib. 1729. 4. Heft.

Ej. *de medico bene valente.* ib. 1729. 4. Heft.

Ej. *de polypis in specie cordis.* ib. 1729. 4. Heft. Resp. Wintersbach.

Ej. *de arcano tartari vel sale essentiali vini.* ib. 1730. 4.

Ej. *de auro.* ib. 1730. 4. Heft.

Ej. *de Caapaba s. pareira brava.* ib. 1730. 4. Heft. *.

Ej. *de anodynis quibusdam spiritibus mineralibus.* ib. 1731. 4. Pl.

Ej. *de analogia morborum eorumque curatione methodica per polychresta.* ib. 1732. Heft.

Ej. *de antimonio ejusque regulis.* ib. 1733. 4.

Ej. *de arthritide.* ib. 1733. 4.

Ej. *de delirantium furore & dementia.* ib. 1733. 4.

Ej. *de coralliorum rubrorum tincturis.* ib. 1734. 4.

Ej. *de purpura s. febre miliari.* ib. 1734. 4. Heft.

Ej. *de cholera.* ib. 1735. 4.

Ej. *de hepatitide.* ib. 1737. 4. *.

Ej. *de noxiis quibusdam circa medicamenta officinalia.* ib. 1738. 4. Heft.

Ej. *de vomitu gravidarum primis plerumque gestationis mensibus.* ib. 1738. 4. Heft.

Ej. *de calculi vesicæ exulceratæ adhærentis sectione & curatione felici.* ib. 1739. 4. Heft.

Ej. *de doloribus colicis.* ib. 1740. 4. Heft.

Ej. *de melancholia atonita raro literatorum affectu.* ib. 1741. 4.

Ej. *de morbo Hungarico s. febre castrensi.* ib. 1741. 4. Pl.

Ej. *de cadaveris inspectione s. sectione legali.* ib. 1742. 4. Heft.

Ej. *de calculis biliariis.* ib. 1742. 4. cum exemplis.

Ej. *de sale de* Seignette. ib. 1742. 4. Heft. Germanice versa prodiit cum notis.

Ej. *de spasmo ventriculi.* ib. 1743. 4.

Ej. *de gangræna & sphacelo.* ib. 1743. Heft.

Ej. *de sterilitate mulierum.* ib. 1743. 4 Heft.

Ej *Institutiones medicinæ legalis & forensis.* Jen. 1723. 4 1740. 4 1752. 4. ex editione & cum adnotationibus Faselii. Germ. Nurnb. 1769. 4. Commodum compendium & plurimis aliis plenius. Morbi simulati, dissimulati, contagiosi & de cautelis quibus pericula contagii evitantur. Ex sacharo saturni cum volatili corrosivo venenum præparatum, quod canes intra aliquot hebdomades aut menses absque vi necat. Cadaverum inspectio & de vulnerum periculo relationes.

In hocce compendium Ill. Haller Gœttingæ prælegit, ejus collegium a filio calamo exceptum & in vernaculam postea versum prodiit.

Albrecht

Albrecht von Haller *Vorlesungen über die gerichtliche Arzneywissenschaft aus einer nachgelassenen lateinischen Handschrift übersetzt.* Bern 1782. 8. 2 vol. quod suo loco dicetur. Br.

Ej. *Gedanken über die Frage ob nicht der zarte Mahlsteinstaub den man täglich mit dem Brodte und andern Mehlspeisen geniesst, mit eine Ursache vom Stein und Podagra seyn könne.* Jen. 1728. 4.

Ej. *Institutiones medicinæ pathologicæ & practicæ.* Jen. 1741. 4. *. Fusius compendium. Urina mucosa fila trahens fœtida. Cum penis vaginam non subiisset, tamen contracta est gonorrhœa.

Ej. *Institutiones chemiæ practicæ & experimentalis.* Jen. 1729. 4. *. Maxima pars operis & utilior est de productis chemicis cum monitis clinicis & de efficacia medicamentorum internorum testimoniis. Ita Kortholtii arcanum ad cancrum, passim in Gallia etiam felici eventu tentatum fuisse docet, encheireses describit. Ad finem scriptiones sunt 87.

Ej. *Unterricht von nützlichen Gebrauch und Würkung einiger bewährter medicamenten.* Jen. 1733. 8.

Ej. *Institutiones materiæ medicæ.* Jen. 1737. 4. *. secundum ordinem est indicationum, auxilium dum profert monita addit practica, chemica etiam & pharmaceutica.

Adjectus est lapis lydius materiæ medicæ 8. Hermann.

§. MXXIII. Varii ad a. 1705.

J. Antonius Terenzanus professor Pisanus.

Ej. *Exercitationes physico medicæ circa valetudinem & res aliquas non naturales.* Pisa 1705. 4.

Lego etiam *Exercitationes circa res naturales fere omnes.* 1708. 4.

Ej. *de morbis uteri opus.* Lucca 1715. 4. Nolim purum stylum hic expectes neque proprii quid. Habet tamen & adnotationes aliquas pathologicas atque clinicas & incisiones cadaverum, has quidem ad suas sententias confirmandas. Menses nimios cortice peruviano studet compescere. Gonorrhœam a fluore albo distinguit, quod illa sit in lacunis ostium vaginæ circumstantibus. Sudoribus deinde etiam mensibus suppressis cutis mire turgida ut tamquam corium supra aliud crassius corium intumesceret. Cum qualibet febris tertianæ paroxysmo menstruus fluxus, elapso vero mense cum febris rediisset, menses qui languescebant, redierunt in ordinem, quo ad refrigerantibus malum tolleretur.

tur. Post fluorem album dolores & tabes. Uterus intus lacteis vasculis tumidis rubris & albis repletus & tumidæ glandulæ. In puerperis a febre extinctis vidit membranas uteri tumidas (tumorosas), hydatidibus etiam & sphacelo exesas. In feminis salacibus tuba ad uterum usque inflammata ovarium sinistrum amplo ovo turgidum. Quæ a partu undecimo mense multum viscidi humoris reddidit. Morbi uteri per singulos.

Ej. *Commentatio ad crises diesque criticas acutorum morborum spectans.* Pisa 1729. 4.

Ej *Commentatio practica ad retardatas vel præpeditas acutorum crises juxta genuinam curandi methodum recentiorum.* Lucca 1733. 4. Tr. Disputatio inauguralis fuit 1715. vel ut puto 1704.

Franciscus Alphonsus Donnolus Lector patavinus.

Ej. *Prælusio de bello civili medico* Padua 1705. Historiæ aliquæ dissensionum quæ passim inter medicos scriptis agitatæ fuerunt. Miræ laudes Avicennæ, quas messes Hippocrates severit, Galenus coluerit, Avicennam in horreo servare. Contra inutilia medicorum (mechanicorum) inventa.

Veteres anatomen totam temnuisse, ea omnia omisisse scribere quæ sibi inutilia visa essent.

Nuperos multa necessaria omittere, potissimum semejotica. Eorum inventa potius ad ornatum quam ad usum pertinere. In pharmacia eorum aliqua merita esse.

J. Chr. Heyne Sueci. *Tentamen de præcipuis ossium morbis.* Amstel. & Gedan. 1705. 4. Morbos omnes ossium ortum habere a vitiis partium mollium, inflammatione, abscessu &c.

Theodor Schoepfer *de jure senum.* Quedlinb. 1705. 4. Longævorum fœcundorum exempla etiam fœminæ 70 annos fœcundæ.

J. Anton Soeldner *Methodus medendi per simplicia* Leid. 1705. 8. Uffenb.

Francisci Arisi (Arrighi) *Cremona literata.* Cremon. 1705. fol. 1741. fol. 3 vol. Carrer.

J. E. Kuhnii clinici Hamburgensis *quo medicinæ præstantia & utilitas multis comprobatur argumentis.* Marburg 1705. 4.

Carolus Galluccius *Medicina completa ad Galenistarum mentem; in duos divisa tomos, in primo totam continens theoriam partemque praxis & in secundo totam praxin.* Messan. 1705. 4.

Joseph.

JOSEPH RODRIGUEZ *Apis hyblæa s. utilia pharmaca & laborandi perbrevis methodus.* Madrit 1705. 4.

In HORATII de FLORIANIS *epistola contra* SBARAGLI *oculorum & mentis vigilias scripta.* Rom. 1705. 4. aliqua non magni momenti pertinent ad artis historiam.

DES GOUGES *Epistola medicinalis historica in qua argumenta refellentia res effusas in epistola edita a.* 1687. *& addita observatio de lue venerea.* Paris 1705. 4. Antiquum morbum esse. Esse Martialis ficum, morbum JOBI &c.

ARNAUD PERPESSA *Diss. medica de hæmorrhoidum utilitate & noxa secundum doctrinam* HIPPOCRATIS. Tolos. 1705. 4.

Ej *Prælectiones medico anatomicæ de iis quæ spectant ad fetum humanum in utero humano.* ib. 1716. 8.

ADAM PHERREL *de nonnullis oculorum morbis.* Lion 1705. fol.

J. FRID. HAMEL *Doctrina ad quam dogmata quædam medicinæ ad rationes physico medicas ad ostendendam medicinæ certitudinem examinantur.* Stargard 1705. 4.

§. MXXIV. J. ALBERTUS FABRICIUS.

Vir doctissimus aliis quidem studiis innutritus, dum tamen bibliothecam suam *latinam* scriberet deinde *græcam*, isto græcos dein arabicos & arabisticos scriptores magna copia recensuit. In singulis Tomis sua sunt opera medica aut ad artem medicam utcunque pertinentia recusa & pars potissimum bibliographica & editiones enumeratæ.

In Tom I. Hamburg 1705. 4. 1718. 4. *. PSEUDO ASCLEPIAS & CHIRON & ei inscripta σχολια Χειρωνος περι ιχθυων, cum nomine MARCELLI SIDETÆ ab ipso FABRICIO græce excusa & nuper recusa ad historiam quidem recensuit. PSEUDO HERMES TRISMEGISTUS. POEMANDER fuse de chemicis & jatromathematicis.

L. II. De philosophis, quorum aliqui medicinam etiam attigerunt, ut PYTHAGORAS.

L. III. 1716. 4. PLATO, ARISTOTELES, THEOPHRASTUS, NICANDER, ANDROMACHUS & scriptores theriacorum. Alii philosophi ad EPICURUM.

L. IV. Libri sacri Novi Test. tunc scriptores a N. T. ad CONSTANTINUM Hamburg. 1717. 4. DIASCORIDES, ARETÆUS, RUFUS. Ubique placebat, quod ad quemque scriptorem, censum addidit auctorum quos ipse citavit.
Hic

Hic PLUTARCHUS, PHLEGON, ARTEMIDORUS & oneirocritici PAUSANIAS, AURELIUS, GALENUS. Elogium chronologicum a PHILIPPO LABBE ſcriptum. SEXTUS EMPIRICUS, DIOGENES, OPPIANUS, COELIANUS, ATHENÆUS.

Libri IV. pars altera. Hamb. 1723. 4. ALEXANDER aphrodiſeus, Philoſophi PLATONICI ſæculi III. & IV. Inſertus eſt libellus PSEUDO DEMOCRITI de ſympathia & antipathia. Lexica medica, EROTIANUS, alia obſcuriora.

L. V. Hamburg 1723. 4. Nuperiores græci ſed theologi. Inſertus libellus ALLATII de PSELLIS a quo natus eſt MICHAEL PSELLUS medicus CONSTANTINI PORPHYROGENETÆ ævo.

L. V. P. II. ſ. Vol. VI. ib. 1726. 4. Græci a ſæculo IV. CONSTANTINUS PORPHYROGENETA, ejus hippojatrica & geoponica.

Vol VII ib. 1727. 4. Nihil ad nos.

L. V. Pars IV. Volumen VIII. 1729. 4. Neque iſta præter STOBÆUM, AETIUM.

L. V. P. ultima Vol. X. Nihil fere ad nos.

L. V. Pars V. Vol. IX. 1737. 4. PHOTIUS, XENOCRATES.

L. V. P. VI. ſ. Vol. XI. 1740. 4. prætereo.

Vol. XII. 1742. 4. Hic medici nuperiores. Manuſcripti omiſſi, ſuppoſiti, inediti, editi. Parvus inſertus libellus DIOCLIS, ALEXANDER, ORIBASIUS. Turbato inde ordine THEOPHILUS SARACENUS, RHAZES de peſtilentia, Scriptores gynæciorum, chemici ſcriptores de urinis. AELIUS, PROMOTUS.

Vol. XIII. Elenchus medicorum græcorum. ib. 1726. 4. *. ADRIANI TIRAQUELLI Hoc inſigne opus continet cenſum plurium medicorum, græcorum, Arabum & Arabiſtarum cum cujuſque operibus. Sæpe & medicinæ hiſtoria. Multa in TIRAQUELLO vitia ſunt, quorum pluſcula noſter emendavit. Inſerti varii libelli STEPHANI Theologia HIPPOCRATIS. ALEX. AFRICANUS de inſignibus medicis arabicis, hiſpanis & africanis, SEXTUS. De medicina ex animalibus, SERENI SAMMONICI peroratio. Demum index univerſi operis.

EJ. *Bibliotheca latina.* Hamb. 1721. 8. 3 Vol. Aliquantum minori parte ad nos ſpectat, medicos romanos CELSUM, SCRIBONIUM, VALERIUM, MARCELLUM ad VALESIUM uſque recenſuit.

Novam

Novam editionem curavit J. AUGUSTUS ERNESTI. Lipſ. 1773. 1774. 8. 3 vol. Recuſum etiam dedit VINCENTII PLACCI *Theatrum anonymorum & pſeudonymorum*. Vitam auctoris & præfationem addidit J. ALB. FABRICIUS. Hamb. 1738. fol.

De ejus vita & ſcriptis eſt commentarius HENR. SAM. REIMARI generi. Hamb. 1737.

§. MXXV. J. LUDOVICUS PETIT.

Ex præcipuis chirurgis Pariſinis, LITTRII diſcipulus, ſub initio hujus ſæculi innotuit, indeque toto ſemiſæculo inter columina artis & novæ academiæ fuit, medicis infenſior. Ingenio valens, ut tamen ſubinde præcipitem ſe in errorem aliquem daret facile evitandum. Chirurgica equidem tractavit, quæ tamen cum pathologicis & clinicis paſſim miſta ſunt.

EJ. *Traité des maladies des os, dans lequel on a repreſenté les appareils & les machines qui conviennent à leur gueriſon*. Paris 1705. 12. Leid. 1708. 8. unico volumine, deinde duobus auctior 1723. 12. 2. vol. *. 1728. 12. *. 1736. 8. *. 1758. 12. Anglice London 1726. 8. Germanice Dreſd. 1711. 8. 2 vol. Berlin 1743. 8. quæ videtur alia verſio eſſe. Belgice Amſterd. 1772. 8. Theoriis hic indulſit ſibique hypotheſes permiſit. In Tom. I. anchyloſin tractat, varias mali cauſas, curationem fere ab embrocha ſperat Hydrops articularis quem manu curat. Gelatinæ articularis vitia, nimia copia ut caput oſſis de articulatione expellat, luxationem faciat, Acrimonia, Ancyloſis ab intumeſcentia ligamentorum & oſſium.

Sic Tom. II. de carie & exoſtoſi, in priori igne utitur. Tunc oſſium fragilitas, emollitio. Caries, quæ ligni per vermes eroſi formam refert, peſſimi eſt præſagii. Rachitis, quo in malo curationem ſpinæ & oſſium emollitioni tribuit, præter rem habet pro novo malo, quod primus dixerit ipſe. Hæmorrhagiæ & earum medela. Docte de variis exoſtoſibus. Cauſæ variæ, Venus, ſcrofulæ. Paſſim ſub dura membrana cerebri hydatides, aliquæ per orbitam exierunt. Nigredo ſcorbutica a gangrænoſa diverſa.

Ultimæ editioni ANTONIUS LOUIS præmiſit fuſum diſcurſum hiſtoricum & criticum, quem alio loco dicemus.

EJ. *Lettre écrite à l'auteur de l'extrait du traité ſur les maladies des os du Journ. des Sc.* 1724. 8. Maj. Paris 1724. 12. Contra NICOLAUM ANDRYUM acres ſunt epiſtolæ &

Seconde lettre de M. PETIT *à l'auteur &c.* Paris 1724. 12. Humorem etiam podagricum articulos oſſium dimovere ut hiant.

Ej. Posthumum opus *Tr. des maladies chirurgicales & des operations qui leur conviennent.* Paris 1774. 8. 3 vol. edidit discipulus PETITI LESNE, qui in præfatione ostendit quantum PETITUS chirurgus etiam celebrioribus nuperis præstet. Iterum hæmorrhagiæ, anchylosis incudis cum stapede. Strumæ, duras debere continuo excidi, non ita molles. Tumor deglutionem impediens, demum post 23 annos emollitus longa acu triquetra perforatus, sanatus effluente aqua. Hunc casum perinde felicem non dudum in viro amplissimo vidimus. De puris resorbtione.

In Tom. II. Demum ad cariem ferrum candens. Venam medinensem merum esse tumorem varicosum. Venæ & carotides a glandulis tumentibus compressæ, inde ulcus cerebri. Hæmorrhoides, inde magna hæmorrhagia demum funesta. De malis ex venæ parte obstructa, inde fere hæmorrhoides. In scirrho hepatis vena hæmorrhoidaria (interior) late tumida demum ut ereparet & mors ex hæmorrhagia. Hæmorrhoides internas Americanis & Britaniæ inferioris incolis frequentius molestas esse. Hirudines ad tumidas hæmorrhoides non tutæ. Ex phymosi collectum unguem TYSONIS inde species gonorrhϾ. Ab amputato teste magna mala in renibus & urina retenta.

Tom. III. Mania a scabie retrograda emeticis curata. De animalculis scabiei.

In supplemento, quod idem CL. LESNE edidit 1776. 8. nihil valde ad nos facit, nisi aliqua ad vulnera capitis, ad conjuncta mala ex vermibus &c. Multæ adnotationes PETITI passim sparsæ reperiuntur apud QUESNAY *in Memoires de l'Academie de Chirurgie* apud LOUIS, apud HOIN & apud FAUDACQ.

Potissimum vero in diariis tam medicis quam chirurgicis plura Cl. viri reperias. *Hist. de l'Academ. des sciences.* 1744. Iterum venam medinensem polypum esse.

Mem. ib. 1732. Cum arteria tota ossea esset, hæmorrhagia in amputatione sisti non potuit.

§. MXXVI. VARII ALII.

THOMAS ALGHISI Chirurgus Florentinus in Nosocomio.

Ej. *Litotomia overo dal cavar la pietra.* Florent. 1707. 4. recus. Venet. 1708. 4. *. Calculus fuso circumnatus & circa candelam. Calculi inter membranas intestinorum reperti. Calculi in pulmone cum magna anxietate. Signa, prognostica calculi. Symptomata & mala supervenientia. Abscessus in scorto, pectore.

Id. apud VALISNERI L. I. p. 371. pueri historia qui vermes & breves & alios longissimos uberrime mingebat.

DE

DE LA MARE *Traité de la police.* Paris 1705. fol. & Tom. II. 1710. fol. Utile opus ob multa edicta regia ad publicam valetudinem tuendam sancta, circa venena, alimenta, morbos contagiosos. De alimentis, de aëris salubritate.

Lettre au professeur de Pharmacie de Paris pour servir de reponse à une lettre de M. BIET, *sur la theriaque.* Paris 1705. 12. Opium purum numquam ad nos adferre atque ea ratione numquam adhibendum esse.

VALLEMONT *Curiosités de la nature & de l'art.* Paris 1705. 8. & sæpissime alias. Bruxell. 1734. 12. 2 vol. credulus compilator.

Les admirables qualités du Quinquina confirmés par plusieurs experimens. Paris 1705. 12. FALC.

CLAUDE IRAT de BOSE *Diss. sur le culte par les ancetres rendu à la Deesse Santé avec des medailles & des autres memoires antiques qui ont raport à cette matiere.* Paris 1705. 8. B. BUR.

JEAN PESTALOZZI *Avis de precaution contre la maladie contagieuse de Marseille qui contient une idée complete de la peste & de ses accidens avec des moyens preservatifs & curatifs.* Lyon 1721. 12.

EJ. *Tr. de l'eau de mille fleurs.* Lyon 1705. & 1706. 12.

EJ. *Opuscule sur les maladies contagieuses de Marseille de* 1720. *augmenté de la diss. qui a remporté le prix de l'Academie de Bourdeaux T. I. avec l'avis de precaution contre la peste, une idée de cette maladie & ses accidens, les moyens preservatifs & curatifs, des formules choisies, un catalogue des remedes simples & composées. Sec. edit. augmentée.* Lyon 1723. 12. In borealibus regionibus alexipharmacis pugnandum, in meridionalibus acidis. Medicos Monspelienses CHICOCNEAU DEIDIER VERAY intrepidos ad lectos ægrotorum accessserunt, feliciter etiam intacti secarunt defunctos. Malum per navem Sidoniam advenit, chirurgus negabat pestem esse. Custodes & bajulos fere infecisse, pestis ipsa per urbem propagata ab una cista panni bombycini furtim vendita; Pauci vitales evadebant, periebant die tertio, raro die quinto, Anthraces & exanthemata nigra periculi plena. Quadragiuta hominum millia inter tres menses æstivos perierunt. Multi absque bubonibus aut carbunculis perierunt. Carbo buboni superveniens malus. Contra spiritum vitrioli. Acida non conveniunt. Adversus lethergum cucurbitulæ scrarificatæ. Formulæ, Aqua theriacalis, alia calida, Amuleta ex hydrargyro, bufone sudorifero. Census plantarum & medicamentorum alphabeticus. Causa mali est in miasmate contagioso. Phthisin etiam inficere.

EJ. *Suite & confirmation du systeme de la contagion par les levains Dissert. couronnee à* Bourdeaux 1723. 12. *. Omnino in peste contagium esse.

Ej. *Reflexion sur les nouvelles reflexions de* M. MONGET *sur la cause la propagation & la cure de la peste.* Contra insecta. BESANCON *sur la theriaque antidote de la peste.* *Relation des unions faites des leproseries ou hopitaux des pauvres malades par l'Edict du Roi de l'an* 1693. Paris 1705. 4. adparet Lepram in Gallia extinctam fuisse.

Lettera scritta de Pondichery dal S. GIOV. BORGHESI *cum observationibus anatomicis, medicis, naturalibus in India consignatis.* Rom. 1705. 8.

Short auswer to the tentamen medicinale. Lond. 1705. 8.

Colloquia chirurgica or the whole art of surgery epitomated. Lond. 1705. 8. est J. H. HANDLEY opus.

In *miscellaneis curiosis.* Lond. 1705. 3 vol. 8. 1706. 8. & 1708. 8. varia huc faciunt.

De Boekzaal der geleerde werreld entslooten med de monden Jun. Jul. 1700. *door* W. SEWEL. Amsterd. 1705—1708. 8.

A. 1705. Ill JOSEPH ADDISON sua itinera italica descripsit. In ea passim aliqua habet medica Vaporem cavernæ caninæ, non levem esse, neque facit ut in mensura barometri hydrargyrus descendat. De donis in ecclesiis italicis ob curatos morbos a divis suspensis. Omnes artus se cera expressos vidisse.

Des D. J. F. FORLASSE *unschäzbare Arzucy wider die Epilepsie von* 31 *Personen* 1705. 4. *bewährt gefunden von* D. L. L. B. 1711.

J GEORG NICOL. DIEDERICHS *Nachricht von der Krankheit des sel.* HINZEN Hamb. 1705. HEIST.

Ej. *Nachricht in welcher Ordnung seine vier medicamente gegen die Pest zu gebrauchen.* Hamb. 1711. HEIST.

Ej *Untersuchung der Seuche, welche in Augsspurg a.* 1708. *eingerissen.* Augsp. 1714. 4 HEIST.

Ej. *Nachricht von anderweil eingerissenen Seuchen der Pest.* Erlang. 1713.

IDEM *de erroribus in vero termino partus ejusdemque causis.* Giess. 1707. 4. HEIST.

JAC. BIESTER *wahrhafter Gegenbericht der lezten Krankheit und vermeinten Schlages, wie auch erfolgten Todes aus einem von* D. DIETERICHS *curirten Steckflusse an* VAL. HINZEN Doct. Med. CHRIST. DIETERICHS *Berichte entgegengesetzt.* Hamb. 1715. 4.

Der

Der dem menschengeschlecht, wie auch der Arzneykunst helfende gelehrte RAMAZZINI *und* G. BAGLIO. Frankf u. Leipz. 1705. 8.

J. V. v. R. P. C. *bewährtes und approbirtes Roßarzneybuch.* Hannover und Wolfenbüttel 1705. 8.

Die Universalmedicin. Luneb. 1705. 8.

Der allezeit fertige Speisemeister. Frankf. u. Leipz. 1705. 8.

HIERON. KLEPPERBEINS *tinctura bezoardica* KLEPPERBEINII *oder Beschreibung einer ganz neu erfundenen Bezoartinctur.* Altd. 1705. 4.

§. MXXVII. DISPUTATIONES.

P. J. WAARMANN *de pleuritide & peripneumonia.* Leid. 1705. 4.

C. SIEBENKEES *de lienteria & cæliaco fluxu.* ib. 1705. 4. *.

N. BUCHNER *de scorbuto Daniæ endemio.* ib. 1705. 4.

CHRISTOPH SCHEIDER *de antimonio diaphoretico.* ib. 1705. 4.

B. LEBERECHT GOESCHEN *de vomitu.* ib. 1705. HEFT.

CORN. de CRUYSKERKEN *de polypo cordis.* ib. 1705. 4. *.

CHR. RIEDER *de vermibus.* Utrecht 1705. 4.

THEOPH. MURASKY *de anthropophagia medica, s. medicamentis ex homine desumtis.* Utrecht 1705. 4.

THOMAS HAMBURY *de sterilitate mulierum.* Utrecht 1705. 4.

GEORG RAST *de salivatione mercuriali.* Regiom. 1705. 4.

J. FRID. STARKE *de dysenteria.* Regiom. 1705. 4.

J. NIC. MARTIUS *de magia naturali ejusque usu medico.* Erford. 1705. 4. Leipz. 1715. 4.

EJ. *Unterricht von der magia naturali und derselben medicinischen Gebrauch, beygefügt ein neues Kunstkabinet und* A. MIRALDI *hundert curieuse Kunststücke.* Frankf. 1740. 8. 1731. 4.

CHRIST. ROEMER præside R. P. KNOPPER *de causis febrium intermittentium.* Hafn. 1705. 4. A. BALTH.

J. GOTT-

J. Gottlieb Boetticher *de pestilentia.* Hafn. 1705. 4.

Ej. *de vera fluidi nervei existentia, ejusque genuino usu, nervorum cavitate & eorum effectu in machina humana.* Berl. 1721. 4. Pl.

Ej. *de morborum malignorum imprimis pestis & pestilentiæ explicatio.* Hamb. 1713. Falc. Hafn. 1736. 1744. 4.

Venenum esse naturæ alcalinæ & humores fundere. Calida nocere, plerasque feminas a contagio infectas abortasse, hypochondriacos salvos effugisse. Contagium omnino subesse, speciatim in vestibus diu efficacem superesse. In primis initiis venam utiliter secari, deinde sudorem cieri.

Ej. *Scrutinium medicum.* Hafn. 1729. 8.

Ej. *Beschreibung über die in den dänischen und deutschen Provinzen grassierende Pest, Hornviehseuche.* Frankf. 1743. 8. Pl.

J. Joachim Schoepfer *de pulmone infantis submergente vel natante.* Rost. 1705.

Ej. *de partu octimestri.* Wittenb. 1742. 4.

Jerem. Papken *de effluviis corporum naturalium ex atomorum doctrina.* Gryphisw. 1705. 4.

Ej. *de vitio μυωπιας και τε πρεσβυτικε παθες.* ib. 1709. 4.

Frid. Menz viri docti *de plantis quas ad magiam facere veteres crediderunt.* Lipf. 1705. 4. *. Varia de Aesculapio.

Nicol. Matth. Bachendorf *de luis venereæ natura & curatione.* Heidelb. 1705. 8.

Adam Bretschneider *de ægro occasione mali hypochondriaci melancholico.* Erf. 1705. 4. Pl.

Simon Albert Bugnot *de tabe pulmonali.* Basel. 1705. 4.

S. Bertholet *de diro pectoris hydrope.* Basel. 1705. 4.

J. Jacob Spleiss *de febribus in genere & earum curatione per sudorem in specie.* Basel. 1705. 4.

J. Rod. Stæger *de uromantiæ usu & abusu.* Basel. 1705. 4. Præs. Theod. Zwinger.

Id. *de arthritide vaga.* ib. 1705. 4.

BARTHOLD ANTHORN ab HARTWISS *de colica*. ib. 1705. 4. PL.

JOH. ANT. MAICHANGUEZ de *pleuritide*. Argent. 1705. 4. PL.

HENR. WELVIS *de pleuritide*. Argent. 1705. 4.

PHIL. FONTAINE & JOH. BAPT. MONGIN *an primorum corporis humani principiorum cognitio medico necessaria*. Paris 1705. 4.

AMBR. NICOL. CHEMINEAU & JOH. BAPT. ENGUEHARD *an victus tenuis & simplex salubris*. ib. 1705. 4.

JOAN. GELLY & CLAUD. du CERF *an cibus multiplex simplici salubrior*. ib. 1705. 4.

JOH. BAPT. FERMELHUIS & CLAUD. du CERF *an hydropicis corroborantia frequentius quam evacuantia sunt praescribenda*. ib. 1705. 4.

LUD. GUILLOT & JOH. BAPT. MONGIN *an hystericis volatilia*. ib. 1705. 4.

LUD. GUILLOT & SALV. CLUSARD *an asthmati sudorifera*. ib. 1705. 4.

§. MXXVIII. DIARIA ad a. 1705.

In *Phil. Transact*. nr. 295. De vermibus in capite ovillo. Annulati forcipibus armati exiguis.

EDW. LISWYD Praegrandes calculi per urethram egesti.

N. 256. RICHARD WROE Cornua praelonga ex scapulis excrescentia post annum fere delabentia sed renascentia.

N. 299. JOH. LAFAYE Incisio hydropicae feminae. Peritonaeum musculis incumbens per extus incumbentes hydatides. Plus aquae extra peritonaeum circumfusum intus effusum minus.

N. 300. JOH. GREENHILL Loco expectati hydropis atheromata. Latus tumor magnam partem thoracis explens. Vesicula fellis plena lapillis.

N. 301. REGNART Acicula reperta in gallinae ventriculo musculoso.

N. 302. PHILIPPUS SHIPTON De femina Londinensi quae 28 annis concepit, bis interea peperit nunc subinde inguinis abscessu ossa infantis evacuavit.

D. SHERMANN De constipatione alvi diuturna etiam 20 ad 22 hebdomadum. Demum in nauseae paroxysmo periit. Intestina repleta rotundis exiguis glandulis quasi sebo plenis. Peritonaeum crassius cum similibus glandulis.

N. 307.

N. 307. ANTONII MEGAPORITI ad A. VALISNERIUM de furiosa virgine, cui cum annum recte se habere videretur, sanguis per universam corporis superficiem manavit.

In *hist. de l'Acad. des Sciences.* 1705. Adolescens epilepticus, ut etiam quinque integris diebus absque sensu motuque jaceret. Sub dura membrana gelatina effusa, quæ causa mali fuisse videtur.

P. GOUY Intolerabilis pruritus sanatus lactuca in cibum recepta.

§. MXXIX. Ad a. 1706.

J. B. MORGAGNUS.

Foroliviensis professor anatomes primarius Patavinus, per multos annos amicus meus, ingenii, memoriæ, studii incomparabilis, quem pauci æqualem nemo inferiorem judicaverit, ad reliqua felicitatis perpetuæ testimoniis hoc etiam addidit, ut saluberrima valetudine ad annum XCI. vitæ suæ pervenerit. Junior inter incisores potissimum meruit, senior practica aut pathologica potius insignissima opera edidit, alias duodecim volumina codicem GERARDO Parmensi reliquit.

In prima juventute inclaruit per *Adversaria anatomica* prima Bonon. 1706. 4. sex omnino Patav. 1719. 4. ut alterius scopi fuerint, tamen pathologica aliqua morbosque varios inserta habet, ut in speciminibus. De aneurysmatibus. In iis sæpe polypi reperti. Cur frequentius in Aortæ arcu aneurysma oritur. Ob venas occipitales salubris in apoplexia scarificatio occipitis. Cataractæ veræ sedes in lente crystallina, perforari in depositione HIERONYMUS FABRICIUS viderat. Clysmata a flatubus sæpe impediuntur. Cor ejusque valvulæ osseæ, cor ipsum ruptum. Calculi fellei & per alvum dejecti, inflammabiles & in aqua natatiles, angulosi. Novi tamen & nigros, granosa superficie qui flammam non servant. Prima sedes gonorrhææ est in majoribus sinubus urethræ. Aneurysma in corde. Interior arteriarum superficies fere sana est. In subclavia arteria aneurysma cum polypo. Fuse de chiasmo in hemiplegia. Septum narium sæpe in alterutrum latus curvatum aut crassius. Nova ossea in senio effusa concrementa. Paralysis a colicis doloribus. Cellulæ renum morbosæ. Dolor pertinax urethræ superatus balsamo peruviano & Copaiva.

EJ. Nuper professoris Patavini. *Institutionum medicarum idea.* Patav. 1712. 4. Lips. 1735. 8. Brevi compendio consilia dat ut medicus ad solidam artis suæ cognitionem perveniat. Historiam medicamentorum ut fontem hygieines commendat & anatomen practicam. Sed etiam peregrinari vult inque magnis urbibus commorari, castra demum sequi (nosodochia præferas). Bonum clinicum paucorum

paucorum ægrorum vult curam habere, civiumque potissimum morbos perspectos habere. Scribere si velit latina lingua utatur.

Ej. In Aurel. Celsum & Ser. Samonicum epistolæ in quibus de utriusque auctoris variis editionibus, libris quoque M. S. & commentationibus disseritur. Haag. 1724. 4. Patav. 1735. 4.

Ad Vulpium. Constituerat secum Morgagnus editionem Celsi curare, cui nemo certe magis par fuerit, tum linguæ intima cognitione, tum rerum. Celsi tituli varii & veterum judicia, Quintilianei mitigatio, contra nuperos aliquos apologia. Quæ primus dixerit: clysteres nutrientes. Oculorum in avibus restitutio a fabulis vindicata. Loci aliqui difficiles emendatæ. Editiones comparatæ. Aliquæ fontes. II. De quodam Alexandri Padorni codice cum editis comparato & de aliis Clericorum Florentinorum. IV. ad Macrum de Sereno.

Ej. *Epistolæ anatomicæ duæ novas observationes & animadversiones continentes.* Leid. 1728. 4. *. potius 1725. Pleraque anatomica sunt, inter ea & pathologica aliqua. Multa bona de vermibus. Ductus biliarii vehementer dilatati, in ostio suo nihil mutati, in utroque ductu calculi. De calculis felleis. Aliquos ejus generis lapillos in aqua fundum petere, non ideo nigros omnes. Noster enim duo genera facit, nigros flavosque, istos dixit perpetuo sibi natare visos, sed & nigri aliqui toto pondere natarunt. Nucleum habere, bilem esse, hinc novi cortices Camellarum sensim circumjiciuntur. Calculorum in utraque vesica exempla. Neque omnes flavos flammam capere. Calculi in ductibus hepaticis Ignatii Loyolæ a Columbo inventi. Nullum se a biliariis calculis abortum vidisse ortum. Morbi vesicæ felleæ fuse. Altera epistola acrior est. Bianchum mesenterii tumorem pro omenti vitio descripsisse. Aliqua de urinæ coloribus & elementis. De ossibus emollitis Fernelii. Subjecta est Josephi Pozzis epistola, in qua ostenditur, longam historiam morbi hepatici a Biancho opere suo insertam esse omnino Cajetani Tacconi, in propria epistola excusam, quæ sit Jani Planei qui ipse in alia epistola sibi rem gestam & animadversionem vindicat. Addit exemplum tabis ex ulcere epiploi natæ.

Idem cum præceptoris sui A. M. Valsalvæ opera posthuma ederet, Venet. 1740. 4. 2 vol. vitam viri Ill. præfixit, deinde ad ejus opus distributas epistolas octodecim. Hæ omnes fere anatomicæ sunt, non tamen ut nihil intercedat pathologici. In epist. III. dum fabricam glandulosam viscerum & Malpighium defendit; multa exempla producit hepatis ex vesiculis constantis. Hydatides quæ speciem præ se ferebant mollis liquoris. Abscessus hepatis in ductum hepaticum apertus & vesiculas demittens. Tubercula verminosa in œsophagum patentia. A vermibus erosa arteria magna. Aneurys-

mata, & in molosso vidit foramina in magna arteria quibus vermiculi adhærebant. Surditas ex tumoribus serosis in auditorio meatu. Curatio odontalgiæ per tertii rami nervi quinti ustionem, pessimæ colicæ per relaxationem, quæ oleo embrochæ fiebat ex consilio VALSALVÆ. Rupta membrana tympani VALSALVÆ exemplo in cane sponte restituta. In alia rupta membrana officula tamen inviolata. De paralysi decussata fusius ex variis cerebri malis. Asthma ex nervorum violationibus. Vermium historiæ. Latorum vermium descriptio, ad internodia non separantur. In cane duos lati lumbrici glomeres vidit. In gallina tamen latos vermes vidit, quorum internodia sejungebantur & etiam vivæ particulæ per intestina aderant, aliquot factæ internodiis. De cataracta, ea quæ chirurgicam manum desiderat fusius, propria etiam ad experimenta. Glaucoma. De extractione & de pressione. Hæc pauca ex multis.

Ej. Nunc denuo epistolæ in CELSUM & SAMMONICUM prodierunt Patavii 1750. 8. Quinque epistolæ de CELSO. Monita ne editio VULPIANA ipsi tribuatur. Deinde de CELSI historia. Multæ emendationes in CELSUM. De LINDENIANA editione judicia. Denique epistola de SERENO & de ejus vita. Opus ipsum altero tribuit filio. De editionibus SERENI. Contra BURMANNI criticas animadversiones, cujus in rebus medicis ignorantiam probat. Eædem epistolæ cum nova CELSI editione prodierunt tamquam ejus editionis tomus alter.

IDEM octagenarius edidit Venet. 1761. fol. 2 vol. *. Leid. 1768. 4. 4 vol. Ebroduni 1779. 4. 3 vol. cum præfatione S. A. D. TISSOT. *De sedibus & causis morborum per anatomen indagatis* L. V.

Germanice. Altenb. 1771. ad 1776. 8.

Anglice vertente B. Alexandro. 1769. 4. 4 vol. FALC.

Gallice. Paris. 1765. fol. 2 vol.

Insignissimum & utilissimum opus nostri amici in quod longi laboris fructus collegit. Fundamentum posuit BONETIANUM sepulchretum. Ei noster adjecit numerosas cadaverum ægrotorum incisiones, multas VALSALVÆ, plures suas, critica judicia ad suas titulos disposuit. Morbos sigillatim a capite ad calcem persequitur, deinde incisiones corporum ad eos titulos subjungit suaque inde corollaria deducit. Nimiæ divitiæ faciunt, ne vel tantum ea decerpere vel indicare liceat, quæ utilia dixerit. Ecce paucissima specimina. Ex Tom. I. Qui uno oculo literas confuse videbat, duobus bene ex inæquali robure musculorum utriusque oculi. A nimio adipe pulmo compressus, spiritus difficilis. Cum in VALSALVA morbus hepatis expectaretur pulmo dexter exulceratus fuit. Quinque in falce officula invenit VALSALVA in arthritica muliere. In L. II. Femina post vomitum & magnos dolores moritur, cœcum intestinum stercore plenum. In paralytico intestina late inflammata absque dolore. Ventriculus exulceratus. Arcus aortæ osseis laminis varius etiam rami abdominales. In ureteribus calculi in

pulmone hydatides. Post gonorrhæam nullum vestigium inventum est mali cum cadaver incideretur. Histerica femina subito menstruata. In tunica vaginali duo calculi.

Ej. *Opuscula miscellanea quorum non pauca nunc primum prodeunt tres in partes divisa.* Venet. 1763. fol. Collecta sunt medica opuscula quæ a prima sua juventute noster edidit. Eorum omittimus quæ jam dicta sunt & quæ ad praxin non faciunt.

Ej. *de lumbricis epistola ad* VALISNERIUM. Dari equidem latos lumbricos veros, rarius tamen, plerosque non vera esse animalia. Unicum exemplum describit.

Epist. ad COCHIUM *de varicibus venæ cavæ,* non raro malo, etsi parum notum est.

Ej. Ad J. MORAND de FR. JACOBI BEAULIEU *calculi sectionibus Patavinis.*

In locum VITRUVII *interpretationes.* Exstat in POLENI Exerc. II. in VITRUVIUM.

Respons. collegarum nomine circa obstetricum de virginitate mulieris judicium.

Ej. *Super seminis emittendi impotentia responsum.* Exemplum in quo nullum vitium externe apparuit.

Tom. II. Ad vitam F. ALBINI epistolæ ad GAUBIUM. Sic alia fragmenta biographica de PHILOLOGO ANGELO BOLOGNINO GUILIELMINO, VALSALVA.

De genere mortis CLEOPATRÆ. Argumenta quæ morsum Aspidis ut causam mortis accusant, multo luculentiora esse.

Panegyrici aliqui.

Epistolæ quatuor ad libros rusticorum. Tom. III. ad geographiam antiquam, vita BEAULIEU.

Epistola ad D. TRONCHIN *post inoculationem ducis Parmensis scripta* a. 1764. redit in Suppl. de GAZETTE salut. 1765. 16.

Alia ad LANCISIUM de vermibus in EJUS viri Diss. *de triplici intestinorum polypo.*

In E. N. C. & aliis Diariis MORGAGNUS aliqua edidit.

Vita viri repetite prodiit a ANGELO FABRONIO in Vita Italorum doctrina excellentium. Integro deinde libro a JOSEPHO MOSSEA. Neapol. 1768. 8.

§. MXXX. Varii.

Ludovici Valetta monachi cælestini & ob naturalem cognitionem celebris *de phalangio apulo opusculum in quo de eo insecto ejusque miro veneno disseritur.* Neapol. 1706. 4. *. Noster ipse Apulus, ad oculorum testimonium scribit & quæ ab aliis sumsit, ea multis testibus confirmat. Extra Apuliam Phalangium non nocere, neque translatum in aliam regionem, etiam in Apulia solis tribus æstuosis mensibus nocere, quando insectum in venerem ferat. Noctu venatur & lædit, inter diu in caverna latet. Quos momordit, ei utique a musica curantur. Se vidisse exanimem pulsata cithara ad se rediisse, sensim ad saltandum incitantur & saltatio est pro antidoto. Non imposturam esse, & saltationem molestam esse & paganariam, fortunæ nocere, ipsumque artuum motum ægrotis gravem esse. Ei malo quivis etiam innocens subjici. Quod medicus (Cornelius Coesentinus) Neapoli admorsus nihil simile passus sit id factum quod animalia tum noxia extra provinciam asportaverint. Cupidinem saltandi adfinem esse prægnantium desideriis. Annuas etiam ad decem & ultra annos recidivas succedere exemplo feminæ, cujus historiam fuse narrat, & quæ septimo tunc anno saltabat. Delirium passa se ipsam sauciaverat. Verum nunc bonus Valetta superstitionem prodit. Demorsus respondet, quonam abiisset res furto subrepta, idemque absque ulla noxa exiguo signo vulneris adparente se transverberat. Dæmoniacum sæpe subesse persuadetur.

Ezechiel Spanheim viri eruditissimi. Ej. *de præstantia & usu nummorum antiquorum.* Lips. 1706. fol. etiam ad historiam medicinæ facit.

J. C. Phoeb *Hygieine.* Lyon. 1706. 8. Falc.

J. Jac. Geoffron *Pulsuum doctrina in quinque libros divisa.* Genev. 1706. 8. Burm.

Adam Menisiner *Oratio funebris in obitum* R. Eysson. Grœningen. 1706. 4. B Burm.

S. G. M. M. D. *Novum lumen medicinæ theoretico practicum.* Rudolfst. 1706. 4. Sr.

Collegii medici Nurnbergensis Decani *instructio pro theriaca & Mithridatio* a Laur. Carol. Leinkers *conficiendo.* Nurnb. 1706. fol.

Balthasar Quistorp *Theriacæ Andromachi compositio.* Rostock 1706. fol.

J. D. Beck *de conjugalis debiti præstatione.* Nurnb. 1706. 4.

J. Henr. Lederlin *Septem libros priores* Tiberius Hemsterhuys *tres reliquos onomastici* Julii Pollucii *gr. & latin. curavit.* Amsterd. 1706. fol. *. cum notulis.

Philip

PHILIP PALACIOS *Palæstra pharmaceutico chymico galenica.* Madrit. 1706. 1725. fol. SEQ.

PETRI ANGELI PAPI *sacra auctorum recentiorum critica in philosophia, chemia & medicina.* Rom. 1706. 8. *. Bipartitus scholæ GALENICÆ & nuperiorum medicorum Cartesianorum & chemicorum sectas omnes refellit ut etiam causam religionis inmisceat.

EJ. *Difesa dell' anima sensitiva esistente in armenti automatici.* Rom. 1706.

W. C. RENNIGER *Catalogus medicamentorum in officina pharmaceutica Brunsvicensi prostantium.* Brunsw. 1706. fol.

Catalogus medicamentorum in officina pharmaceutica civitatis Hannoveranæ prostantium. Hannov. 1706. fol.

NIC. HENR. GUNDLING HIPPOCRATES *Cos in P. II.* Francof. 1706. BURM.

EJ. *Declaratio de atheismo* HIPPOCRATIS *justificatio contra* A. GOELICKE *in T. III.* Francof. 1707. B. BURM.

JOH. HENR. CUNRADI *Silesia togata s. silesiorum doctrina illustrium elogia.* Lips. 1706. 4. B. BURM.

§. MXXXI. VARII NUPERARUM LINGUARUM.

J. FRID. ZITTMANN medici inter Saxones castrensis *Medicina forensis die geöfnete Pforte der medicin und chirurgie anweisende der Facultät zu Leipzig hochvernünftig ertheilte Aussprüche und responsa über allerhand schwehre zweifelhafte und seltene von* 1650 *bis* 1700 *vorgekommene Fragen und Fälle.* Frankf. am Mayn. 1706. 4. 2 vol. *. Utilis tamen liber. Acta Lipsiensia fuerunt C. JOHANNIS LANGII, responsa omnino 578 sunt. Brevis species facti, corpus delicti, visum repertum medici, facultatis Lipsiensis responsum, quod plerumque bonum & cordatum mihi videtur. Varia autem sunt argumenti ad officium medicorum. In universum non debere medicum ad singulam responsionem jus jurandum præstare. Cum RASTIO comite palatino controversia, qui primum bullam doctoralem ignaro homini impertiebat, de quo nostri vehementer conquerebantur. An debere creationem ejusmodi doctoris tolerari. Sostrum pro divitibus constitutum septem singulis diebus ad tres imperiales. Balneatorem nihil debere moliri nisi medici jussu, hinc neque pharmaca interna ægro vendere neque luem veneream curare, nisi medico præsente. Judæus ne sit pharmacopola. Posse vulnus pro absolute lethali enuntiari, etiam quando visum repertum non valde accuratum est. Absolute lethalia vulnera parum differre a per se lethalibus. Carnifex ne chirurgiam faciat. Non dari certa virginitatis signa. Ad venena multa habet.

GEORGII

GEORGII DESNOUES *professeur de Bologne* & GUILIELMINI *professeur de Padue & d'autres savans lettres.* Rom. 1706. 8. Nescio ob quam causam patriam cum reliquisset, noster demum alimenta repetiit ab anatomica cera, quam Londini ostendentem vidi. Hæc epistolæ ad medicos Italos varios & varii argumenti dabantur. Hic ille doctum MAGDEBURG citat cum GUERICKIUM vellet, pauca medica habet, judicia fere librorum. Morbus singularis hominis cum sana mente deliratus. Deinde judicia de libris novis. Deinde BORGHESII epistola Indiæ scripta cum GEORGII adnotationibus, in iis de morbis Indiæ varia adnotat.

DOMINICUS MISTICHELLI chirurgus Romanus.

EJ. est in literis GEORGII DESNOUES diss. *de imaginario leone, quem pro nævo venditarunt.* Totum vitium fetus monstrosi fuit œdematis genus.

EJ. *Tr. dell apoplessia la cagione di quel malo con nuovo ed efficace rimedio.* Rom. 1709 4. *. Inter terrores a frequentia mortium subitanearum civibus urbanis incussum. Post physiologica & anatomica varia. P. II. agitur de natura causis & differentiis apoplexiæ. Multum tribuit meningi quæ sit cordis æquale libramentum in machina animali. Chiasmus quem anatomia interpretatur. Apoplexia a fibra laxa, a nimia vel nimis parva fluiditate sanguinis, a vaporibus narcoticis. Inde ad frequentiam apoplexiæ Romæ a. 1705. & 1706. funestam. Apoplexia a condensatione aëris, a condensatione nitrosa spirituum animalium. Variæ hypotheses circa frequentiam Romanæ apoplexiæ. Ab Euro (Sirocco). Febres malignæ Romanæ in apoplexiam terminantur. L. II. curatio morbi Chirurgica omitto. Deinde suadet ferrea quadrata lamina candente plantas pedum inurere. Vesicatoria loco cauteriorum in usu esse multo debiliora. Medicamenta emetica, purgantia, quæ omitto. Incisiones cadaverum sanguis effusus in cavum calvariæ potissimum in occiput. Apoplexia ut putat post febres malignas exstinctas, cum vasis meningum sanguine turgidis, sic vasis medullam penetrantibus. Aliquot exempla felicis ustionis in planta pedum.

EJ. *Aggiunto al Tr. dell apoplessia.* Padov. 1715. 4. *. Majori parte argumenti est physiologici, pro meningum dignitate & spirituum in iis membranis secretione. Pathologica deductio symptomatum ex ejus theoria. Historia morbi duplice funesti. Ignem optimum esse remedium.

SALOMON van RUSTINGH *Nieuew gebouw des geneeskonst gegrunded op reden en ervarenhait, de zekerste der geneeskig der Ziekten.* Amsterd. 1706. 8. Ingratus lectu, etsi contra scholam CARTESIANAM ubique belgicam defendit. Ipse morbos deducit a defectu & abundantia ignis & hunc vicissim ab abundantia vel defectu humoris pituitosi & viscidi. Febres esse (ad BELLINI mentem) obstructionem partis vasorum per humorem viscidum, reliquis rapidius a sanguine circumeunte percursis. Diaphoretica medicamenta uti plena ignearum particularum valde

valde laudat. Cupro multum utitur, etiam ſcopo attenuandi humores & obſtructionem ſolvendum Venæſectionem non admittit, cum ſanguine enim periri partem caloris ad alendam vitam neceſſarii. In pleuritide dat emetica, theriacam, decoctum papaveris. In angina abunde ſales volatiles oleoſos & vinum hiſpanicum. In febribus intermittentibus emetica, ſales fixos. In ſcorbuto raphanum ruſticanum, arcanum quod BARBETTE ſuæ familiæ furtim eripuit. In præf. fatetur ſe nullo alio autore conſentire.

BRISSEAU fil. M. D. *Tr. de la cataracte & du glaucome.* Paris 1709 12. Librum inter chirurgicos dixi ad a. 1706. quo Tornai 12. prodierat. *Nouvelles obſervations ſur la cataracte.* Neque repeto experimenta quæ vir induſtrius utiliſſima fecit ad oſtendendum cataractæ quæ deprimitur ſedem eſſe in lente cryſtallina. Humor vitreus totus diſſolutus, lens cryſtallina iridi fortiter adnata, aquoſi humoris nihil reliquum.

EJ. *Lettre touchant les remedes ſecretes.* Paris 1707. 12. FALC.

Obſervations faites par M. BRISSEAU *Profeſſeur à Douay.* Douay. 1716. 12. *. Ignoro num pater ſit num filius, cum vero liber proxime dictus filii ſit, nuperiorem alterum patri eſſe vix probabile videtur. Pertinet ad nos *Obſ.* 3. Poſt longum dolorem intolerabilem, tumor repertus in centro cerebelli, ſæpe ſe in ſuperficie inteſtinorum capillos vidiſſe. Sex obſervationes recuſæ ſunt cum PALFYNI *Anat. chirurg.* ex editione P. BOUDONI prodierat. Paris. 1736. 8.

JEAN PELLETIER *l'Alkaheſt ou le diſſolvant univerſel.* Paris 1706. 12.

EJ. *Suite du Tr. ſur l'alkaheſt, le moyen de volatiliſer les alcalis & de preparer des remedes ſuccedanées ou aprochants de ceux qui ſe preparent du l'Alkaheſt.* Paris 1736. 12.

MARTINO POLI *il triomfo degli acidi vendicati della calumnie di molti medici.* Rom. 1706. 4. BURM. Neque ab acidis morbos eſſe neque ab alcali curationem & acida multis in morbis ſalutariter exhiberi.

EMANUEL MARTIN CAVALO prope Pacem Juliam natus.

EJ. *Arte de curar osbeyo con que ſe declaran quarentes infermedades.*

FRANCISCI NEGRI *Deſcrizzione della Capania.* Rom. 1706. Edidit CIRILLUS CALVOLUS aliqua ad medicamenta adque victus rationem ejus regionis.

GREGORIUS de RADO contra HIER. CHIARAMENTE *de la admirabile faciliiad y effectos de los pulveres y elixir vitæ.* Madrit. 1706. SEGUIER.

JOHANNES FELIX FERNANDEZ CAROVALA Regiæ familiæ medicus.

EJ.

Ej. *Discurso medico chimico qui manifeste la materia de qua se face el elixir de* CHIARAMENTE, *el modo de l'usar i mode de curar diversos infermedades.* Madrit 1706. 4. SEQ.

Abbé ROUSSEAU *Preservatifs & remedes universelles tirés des animaux, des vegetaux & des mineraux.* Paris 1706. 12.

BERENGER *le culte ridicule de la vache noire ou dissertation sur l'usage de son urine & de l'eau pretendu de mille fleurs.* Lyon 1706. 12. FALC.

Traité de l'eau de mille fleurs remede à la mode. Lyon. 1706. 12. Quæ de vino Rheimensi & Burgundino lites intercesserunt in B. BOTAN. diximus.

Explication physique & mechanique des effets de la saigné par raport à la transpiration. Paris 1706. 4.

Nouveaux secrets experimentés pour conserver la beauté des dents & pour guerir plusieurs sortes de maladies. à la Haye 1706. 12.

JOHN MARTIN *Treatise on the safe internal use of cantharides in the practice of physik.* JOHANNE GREENFIELD vertente. Lond. 1706. 8. GUNZ.

Ej. *A treatise of all the degrees and symptoms of the venereal disease in both sex.* Lond. 1706. 8. AST. 1708. 8. GUNZ.

Abridyed compendium of his treatise of the venereal disease. Lond. 1711. 8. ASTR.

Ej. *New theory of consumption.* ib. 1722. 8.

JAMES HARVEY *Prognostical signes of acute diseases.* Lond. 1706. 8. HOTT. 1720. 8.

HOPE *Compleat horseman or perfect farrier.* ib. 1706. 8.

WILL. READ *Diseases of the eyes.* ib. 1706. 8.

Chirurgia universa or operations in surgery regularly methoded by PURMANN *with* SOLINGENS *figures and* SPRENGEL *natural cures of all diseases.* ib. 1706.

HENR. BUYSEN.

Ej. *Practyk der medicin.* Harlem 1706. 8. WACHENDORF. 1710. cumque notis ALMELOVENII. 1729. 8. lego.

Ej. *Verhandelinge van de uytwerpingen des menschlyken lychans.* Amsterd. 1706. 12. Simplex & aphoristice præsagia tradit ex sputis, sudore, urina, fæcibus alvi, vomitu, excretis &c. J. F.

J. FRANC. KEMPF *de aquis Tœplicensibus.* 1706.

D. G. D. M. *die allenthalben sehr einreissende Unwissenheit.* Lipſ. 1706. 8. contra medicaſtros.

NICOLAI SEBACH *Deſcriptio theriacæ cœleſtis, wie ſolcher in Preſence des ganzen Collegii-Medici verfertigt worden.* Roſtock 1706.

THOM. DIET. OLOFF *Theriaca cœleſtis, durch einen neuen modum præparandi verbeſſert.* Magdeb. 1706. 8.

DANIEL MEIER *Arcana.* 1706. 8. Non vidi ſed lego continere. SIBALD MÜLLER *vom Brodtbacken.* J. F. H. *Färberey.* MULLERI *liber de pane conficiendo* prodiit. 1716. 4. (1616).

Schwäbiſchhalliſche erneuerte Ordnung der Medicorum, Apothecker, Wundärzte, Barbierer und ſämtlich angehängte Tax. Halle 1706. 8.

Neueröfnetes Schatzkäſtlein in armen Arzneykunſt. Nurnb. 1706. 8.

§. MXXXII. FRANCISCUS TORTI.

Mutinenſis jam a. 1706. ſcripſerat *lettere di diverſi autori in propoſo delle conſtiderazioni del Marqueſe Teſſi.*

EJ. *Synopſis therapeutices ſpecialis.* Mutinæ 1709.

EJ. *Ad criticam diſſertationem de abuſu chinæ chinæ a medicis mutinenſibus perperam objecto jatro apologetica.* Mutinæ. 1715. 4. & in editionibus poſterioribus Therapeutices.

EJ. *Therapeutice ſpecialis ad febres quaſdam pernicioſas.* Mutinæ. 1712. 4. GUNZ. 1730. 4.

Editio VI. & omnes ſequentes auctæ ſunt *littera apologetica* ad RAMAZZINUM Venet. 1732. 4. cum vita auctoris a MURATORIO ſcripta & aliis opuſculis. Venet. 1743. 4. Francof. 1756. 4.

Ex præcipuis medicis clinicis hujus ſæculi & cui ars plurimum debet, qui utilitatem corticis peruviani ſummam non ſolum in febribus intermittentibus ita firmiter conſtituit ut vix a quopiam poſteriorum in dubium revocata ſit, ſed etiam in omnes periodos etiam imperfectas adque febres ſubintrantes & remittentes veterum corticem digniſſime extendit dum aliquæ ſunt memorabiles remiſſiones. Practica omnia & ad experientiam.

In responsionibus primum apologeticis plenissimam mihi visus est de adversario victoriam reportasse. RAMAZZINUS corticem peruvianum hactenus ad annum ætatis 79 nunc praxi jam derelicta absque novo experimento sibi contrarium scripserat & corticem ab eo in usum revocatum nunc condemnavit aut caute ad minimam unius drachmæ dosin adque unius paroxysmi medelam restrinxerat, radicalem & integram curationem febris negarat ab eo medicamento expectari posse, infaustos etiam casus in testimonium produxit, in quibus cum magnis ægri malis cortex exhibitus fuisset etiam a TORTO, ut etiam de revocanda febre cogitaverit, quam eo cortice curaverat. Respondet noster suo & aliorum medicorum Mutinensium nomine. Opponit noster bene suam plurimam praxin, opponit felicissimos dati corticis effectus etiam in pernitiosis intermittentibus, qui ipse sex drachmarum dosi ab ejusmodi minacissima febre convaluerit, sive subintrantes gravissimas frangi peruviani corticis usu, tunc solide eradicari. In ægrotis RAMAZZINI monet, eorum aliquos corticem ne quidem sumsisse, alios nimis parca dosi, aut melius inde habuisse. Non ultra duas uncias requiri ut primus paroxysmus depellatur. Fatetur tamen in nonnullis exemplis corticem aut parum profuisse aut saltim non satis. Satyricum scriptum etsi nihil asperi habet.

Unicum folium pro eadem causa prodiit. Mutinæ. 1718. 4.

In Therapeutice speciali FRASSONUM primum suum laudat præceptorem a quo innocentiam & efficaciam corticis didicerit & testimonium viderit morbos anomalos semper debere esse febres intermittentes, a viscido corrupto cum sanguine commisto aut in eo congesto. Dosin corticis ad duas drachmas determinat. Magnam dosin plus posse quam aliquot debiles. Vinum ad infusum præfert, est tamen pulvis cum vino deglutiendus. Non debere cortici quidquam addi, quod enim additur semper cortice incertius esse. Sæpe febres continuas se cortice oppressisse absque malo. Tumores hydropicos aliosque post febres superstites a cortice potius curari quam corticis esse effectus. De febribus malignis toto L. II. agit. deinde remittentes malignas ex suo experimento, maxime vero funestas esse, quæ tertianæ typi sint. Febres symptomatibus insignibus comitatæ a quibus nomen habent, jecoris vitio, cardialgia, sudore, syncope, sopore. Pessimum indicium hic est pulsus fere evanescens. Aliæ febres malignæ, nullo symptomate distinctæ, *subcontinuæ* ipsi T. audiunt, paroxysmum quemque posteriorem paulo priori fortiorem esse, cedere vero omnes sexdrachmis corticis peruviani, quas unica dosi æger sumere debet. Subcontinua minus corticis requirit. Ægros ab usu corticis subito interiisse calumnias vocat, & objectos infelices casus aliter interpretatur. In casu urgente infusum sesquiunciæ cum vino feliciter exhibuit. Ingens catalogus ægrotorum ex malignis febribus quos suo cortice servavit. Num in febribus subcontinuis malignis in principio cortice intervenire medico liceat. Respondet in febribus corruptivis utique, sed eæ non facile dignoscuntur, demum fatetur se nondum

definire

definire poſſe, quibus in febribus a principio corticem exhibere liceat. Arbor genealogiæ febrium. Ex coagulatione malignitatem explicat, & reſolventia in pertinaci etiam febre locum habere poſſe. Deinde febres definit *continentes* ſibi ſimiles. Quando febris princeps de continua eſt claſſe & intermittens admiſcetur ut in pleuritide viſum eſt, corticem dare non licet. Tunc vero utique quando ad febrem intermittentem veram ſe ſymptomata continuæ addunt. Diſtinguit porro ſubcontinuas cortici obnoxias & remittentes refractorias a MORTONO commiſtas, has enim eſſe eas febres continuas per accidens ut vocat paulo remittentes, Hæmitritæum verum cortex tollit, tunc febres hecticas, eas etiam potiſſimum quæ ex mala victus ratione oriuntur. Corticem clyſteris ſpecie datum eſſe imbecillem. Experimenta cum lumbricis facta, quos vini ſpiritus deinde corticis tinctura vinoſa enecat. Tres epiſtolas ad MURATORIUM animum TORTI declarantes cum voluptate legas. In iis laudat ſuum inventum, negat ante ſe in illis omnibus caſibus ullum artem poſſediſſe, ægrotos letho eripiendi, neminem ſe habuiſſe qui præiverit, & ingens ille ſucceſſus medicis coævis ſtuporem feciſſe. Ultima editio. Venet. 1769. 4. *. paulo plenior eſt.

§. MXXXIII. GEORGIUS CHEYNE.

Qui Bathniæ medicinam faciebat, vir pius, magnæ abſtinentiæ ab animali victu laudatur. Jatromathematicus fere ad BELLINI ſaporem, multa ſcripſit, quorum pauca legi.

EJ. *Phyſiological principles of natural religion.* Lond. 1706. 8. 1715. 8. 1736. 8. *. Exſiſtentiam DEI demonſtrat ex mutuo conſenſu & nexu corporum diverſorum inter ſe quæ omnia in communem finem conſentiunt. Non proprie ad rem practicam facit.

EJ. *An eſſay on the true nature and due method of curating the gout, written for the uſe of Richard with an account of the nature and qualities of bath waters.* Lond. 1722. 8. *. 1725. 8. Ed. VII. aucta. Lond. 1728. 8. PL.

Podagra eſt a vaſis minimis in prima origine anguſtioribus. Adquiſitio podagræ a tartareis & urinoſis ſalibus congeſtis. Cauſa periodorum podagræ, quæ excitantur ad expellendam nimiam ſalium ubertatem. Curanda podagra vaſis dilatatis & ſalibus diminutis. Salium diminutio per febres, diætam tenuem, aquoſam, aquas minerales. Utilitas æthiopis mineralis uberius ſumti. In podagra ad ventriculum retrograda emetica. Balneum frigidum poſt paroxyſmum utile. Morborum novorum curatio per emetica. Iſchuria, morbi adfines.

Ej. *Essay on regimen of diæt with four discurses medical moral and philosophical.* Lond. 1740. 8. Pl. 1753. 8. Italice vertente Cosmo Mey. Padua. 1765. Smith.

Ej. *A new theory of acute and slow continued feavres an essay concerning the improvements of the theory of medicine.* Lond. 1722. 8. absque indicio auctoris. Mechanicos laudat ipse jatromechanicus.

Ej. *The english malady or a treatise on nervous diseases of all kinds* edit. IV. Lond. 1739. 8. Placet omnino. 1. Causæ universales morborum chronicorum. Viscor & acrimonia in fluidis, laxitas in parte firma, ex iisdem causis nervorum morbi. Causam remotam in cibis esse potissimum in salium & oleorum abusu. Ab increscente luxuria istos morbos etiam factos esse frequentiores. Signa toni amissi. In L. II. curatio. Scopus est fluida diluere, concrementa dissolvere, fibrarum vim contractilem augere. Quare utitur hydrargyro & antimonio Robur sperat a peruviano cortice & ferro & opii fæculis quorum tamen effectum fatetur non esse diuturnum. Naturæ instinctu in febribus cibos aversamur nobis funestos futuros. Abstinere jubet ab animalibus, a quibus noxii sales generantur. Necessariam vero requirit istam abstinentiam in podagra, scrofulis, cancro, tabe. Porro motum regularem commendat, qui firmarum partium robur auget. In debilibus frictio. In severioribus nervorum morbis fere scirrhum aliquem visceris alicujus tangi potuisse, hinc necessarius vomitus & hydrargyrus. De bile ejusque noxa. Morbi nervosi peculiatim. Hypochondriacum malum cujus sedes est in tubo alimentario, deinde ex hoc malo viscera obstruuntur, inde icterus niger, hydrops. Curati vomitu, cortice, chalybe, calidis, amaris, cardiacis. Veros vapores statuit qui in primo gradu morbi transpiratione per cutem impedita in nervos magnos corporis repelluntur, in majori malo convulsiones ab acrimonia. Etiam hic vomitum prodesse, tunc gummata amara fœtida. Febricula Manninghamii quam calidis aromaticis sanat cum diluentibus conjunctis. Taylor in se ipso diæta lactea epilepsiam superavit. Inde casus & historiæ ægrotorum, quibus fere victus vegetabilis & diæta lactea vitam conservavit. Casus Cheynei qui ex maxima miseria hypochondriaca victu vegetabili restitutus est.

Ej. *An account of himself and of his cures.* Lond. 1753. 8.

Ej. *Tr. de natura fibræ ejusque laxæ s. resolutæ morbis editio prima.* Lond. 1725 8. maj. Paris 1742. 8. Tr. Physiologica dixi. In practicis multus est in nervorum morbis potissimum ab eorum remissione & laxitate. Morborum chronicorum tres esse causas, certam humorum acrimoniam, & diminutam vim fibræ solidæ. Inde struit classes. Prima a viscido, quo apoplexia, stupor, morbus hypochondriacus pertinent. Secunda in qua motus voluntarius destruitur, uti paralysis. Tertia spastica. Harum indicationes. Lentorem humorum diluere,

diluere, adtenuare, tunc acrimoniam involvere. Ab eodem lentore in ſanis hominibus morbi acuti, in debilibus chronici, in quibus nervoſis numquam non adeſt lentor humorum. Ex ea cauſa in diæta nimis lauta fit febris nervoſa, hinc diluendum mercurialibus, acrimonia obtundenda ſulfureis, gummi ammoniaco. Roborandum demum cortice peruviano, ferro. Victus ubique reperitur tenuis, vegetabilis. Apoplexia ſeptemtrionalis ab humore lento facta, diverſa ab aliis congeneribus morbis regionum auſtralium. Lacteo victu epilepſia ſanata. Satyriaſis abſque voluptate. Colica pictonum. Rachitis a tono fibræ imminuto. Hypochondriacos omnes ſanari poſſe.

EJ. *Eſſay on health and long life.* Lond. 1725. 8. gallice 1725. 8. germanice Frankf. 1744. 8. vertente Ess.

EJ. *de infirmorum ſanitate tuenda vitaque producenda.* Libro ejuſdem argumenti anglice edito longe auctior & limatior. Lond. 1726. 8.

Liber multo amplior & diverſus a paulo priori. Diætetices bonum compendium, tantum ut voluptatibus humanis non blandiat viamque ad valetudinem integerrimam aſperam demonſtret. Scriptum fere hominibus melioris ſortis, ſuiſque Anglis, carnivoris atque ſtillatitiorum liquorum amantibus. In *præfatione* unicum aërem ſtatuit, qui in diverſis terris aliam & aliam faciem induat & aut in cryſtallos abeat acidos, aut in ſulfur acido adfine & lumini. De ſex rebus non naturalibus. Aërem laudat ruſticanum, gravem, liberum, in eo corporis exercitationes. Contra victum nimis animalem Anglorum. Carnes per ſaginam inſalubres fieri, ſylveſtria animalia ſalubriora eſſe ruſticis & cicuribus. Herbivora carnivoris præſtare, piſces etiam his duriores eſſe (marinos). Non pinguia & minus nigra laudat ex quibus facile gelatina coquitur. Inde cibi ſalubres ſigillatim. Debilibus lac, ova, carnes juniorum animalium albæ neque pingues. Contra liquores ſtillatitios. Alba pellucida materies quæ puri ſimilis, non eſt pus, ſed eſt chylus vel mucus. Per otium etiam decedit. Corpus neque turgente ventriculo exercendum, neque ad laſſitudinem. Balneum frigidum vim abſtringentem exercere, idem circuitum ſanguinis augere & a reſorbtione humidi aëris defendere. Semel intra 24 horas debere alvum exonerari. Urinæ pondus eſſe $\frac{3}{4}$ potus. De perſpiratione, ſalivatione ſalubri. Diæta in morbis, pro temperie ſtricta, laxa pro macilento & pro oleoſo, pro fibra vel irritabili vel inſenſili. Non probat multum ſudorem, neque familiares in Anglia ſubuculas laneas craſſas. In ſenio calida commendat. Opii laudes.

EJ. *Natural method of curing the diſeaſes of the body and the diſordres of the mind depending of the body.* 1. *General reflections on the œconomy of nature in animal life.* 2. *The means of preſerving life and faculties and concerning the nature and cure of acute contagions and cephalic diſordres.* 3. *Reflections on the nature and cure of particular chronical diſtempers.* Lond. 1742. 8. *. Boni ſenis opus nunc ſeptuagenarii

ſeptuagenarii qui ſedecim annis ſolo lacte vixerat cum pane. In *præfatione* totam medicinam reducit ad artem rite evacuandi, deobſtruendi obſtructa, roborandi. Ad eaque idem hydrargyrus, ad ſolida confirmanda diæta. In P. I. laudat temperantiam & diætam tenuem. Vegetabilem victum non neceſſe ad uncias redigere, in animalibus utique exceſſum nocere. Omnium febrium etiam peſtis eandem naturam eſſe, curationem eandem per diluentia, refrigerantia cum lenibus diaphoreticis. Nullum in his malis periculum eſſe, quando aliqua quarta pars ſeri non acris in ſanguine eſt. In omni febre calor & pulſus acutus requirunt diætam tenuem aquoſam, lacteam, laudat & emetica & eorum loco hydrargyrum, crudumque ex deſtillatione adſumendum præfert bis de die. Ad mala hypochondriaca fœtida, hydrargyrus. Cortex peruvianus, fuligo, viſcum. Ita morbos ſigillatim percurrit. In rheumatiſmo guajaci reſina. In ſcrofulis hydrargyrus, diæta lactea. In aſthmate mercurium, in diabete lactis cura, in ictero emetica. Luem veneream eſſe naturæ alcalino cauſticæ, neque apud veteres nullam fuiſſe neque in America ortam. Reſpondet ad objectiones a debilitatione. Debilitatem hæreditariam lacte ſanari ſeminum vegetabilium, emeticis, aut ſimplici imitatione abſque vomitu. Valde rheum laudat, cinnabarin, etiam millepedes, tunc viſcum, corticem, Valerianam, balneum frigidum, hoc quidem tunc demum quando ſanguis attenuatus fuit. Denique motus animalis. Eadem ad phthiſin valent. Ad tabem tamen lactis præcipuæ laudes, tunc ad morbum hyſtericum, paralyſin, podagram, calculum, ad aſthma venereum etiam valet cum vomitu per ſquillam moto, maniam, icterum, lepram, colicam. Inde rationem victus exponit, In ſenio de cibis perpetuo aliquid detrahere jubet. Matrimonium hyſtericis & cholericis non ubique prodeſſe. Senum perſpirationem pannis laneis corrigi. Senum alvus dura.

§. MXXXIV. Disputationes.

Georg Frid. Krausius *de empyemate.* Leid. 1706. 4. Hæ.

Joh. Caspar Sommer *de melancholia imprimis hypochondriaca.* ib. 1706. 4. Hæ.

A. Normann *de ſpecificis quibuſdam in debilitate ventriculi.* ib. 1706. 4. Hæ.

Albertus Noort *de morbis ſoporoſis.* Lond. 1706. 4. *.

C. Th. Michels *de varii alvi Fluxibus.* Leid. 1706. 4.

J. Lud. Loss *de dyſenteria.* ib. 1706. 4. Hæ.

G. Ribbius *de apoplexia.* ib. 1706. 4.

Sam. Frid. Werner. *de rachitide.* ib. 1706. 4. Pl.

Christ.

Christ. Aug. Stun *de morbis mesentericis.* Leid. 1706. 4. Riv.

M. Henr. Hedau *de podagra.* ib. 1706. 4. Sic lego.

Petr. Mich. Woellner *de epilepsia ejusque curatione medicamento specifico essentia dulci nominato.* ib. 1706. 4.

Christ. Bierwirth *de hepatis structura ejusque morbis.* ib. 1706. 4. *.

L. Sauvage *de asthmate.* ib. 1706. 4. Hæ.

Lambert. Frid. Marquard *de amore insano.* ib. 1706. 4. *.

Gideon Gregory *de lienis dolore.* ib. 1706. 4. *.

J. Petrus Vitriarius *de phthisi.* ib. 1706. 4. *.

Phil. Conrad Colonius *de thermis.* ib. 1706. 4.

Emanuel Goeschen *de nitro.* ib. 1706. 4.

G. H. Schmidt *de febre petechiali.* Utrecht. 1706. 4. Hæ.

J. Meyer *de causis morborum ut & de pleuritide.* Utrecht. 1706. 4. *.

Andreas Cassius *de pleuritide exquisita.* Grœning. 1706. 4. Pl.

J. Gerh. Strube *de theoria ex praxi.* Hafn. 1706.

Dan. Wagner *de asthmate* præside. G. Frank. Hafn. 1706. 4.

Roemer Asgaard *Theses physico medicæ.* Hafn. 1706. 4.

J. Upmark *de formicis.* Upsal. 1706. 4.

Abb. Pinkenau *de suffocatione ex liquore fermentante.* Regiom. 1706. 4. *.

Ej. *de emeticis.* ib. 1706. 4. A. M. Balth.

Ej. *de fonticulorum usu tempore pestis.* ib. 1710. 4.

Ej. *de paralysi.* ib. 1713. 4. Vat.

Tobias Kraske *de ovo paschali.* Diss. a. 169. 2 Franc. ad Viadr. defensa demum a. 1706. ubi agitur etiam de ovi usu medico.

J. Tilinz *de tympanitide.* Francof. 1706.

J. Godofr. Gruhlmann *de novo contra calliginem oculorum remedio tamquam specifico Herniaria.* Jen. 1706. 4. Jac.

JAC. BURGMANN *Idea medicaminis perfecti.* Roſtock. 1706. 4.

J. FRID. MAYER bellicoſi theologi ad finem CASPARIS MARLITZ in progr. quærit, *utrum medicus papiſta præſtet lutherano.* Facile intelliges negari Greifsw. 1706.

EJ. *de ſudore Chriſti ſanguineo.* ib. 1706. 4.

PETR. MULLER & RUMPEL *de pecunia doloris vom Schmerzgelde.* Jen. 1706. 4. HEFT.

EJ. *de jure prægnantium.* Jen. 1707. 4. 1732. 4.

RUD. HELD *de certitudine medicinæ.* Helmſt. 1706. 4. MENZ.

ADOLF LUDOLF LOEFLER *de puella Zittavienſi incantata.* Lipſ. 1706. 4.

J. JUST. GRAU *Salubritas Haſſiæ.* Hall. 1706. 4. *.

HENR. PATER *de variolis.* Marpurg. 1706. 4.

JOH. BECK *de conjugalis debiti præſtatione.* Nurnb. 1706. 4.

J. F. HERELIUS *de laſſitudine.* Altd. 1706. 4.

J. FRID. SCHWARZ *de impedimentis ſudationis eorumque medela.* Altd. 1706. 4. BURTH. lego aliud nomen N. FRID. SCHWARZ *de diabete.* Marb. 1706. 4.

FRID. CHRIST. CREGUT *de ægritudinibus infantum & puerorum.* Baſel 1706.

CASP. ZWECKS *de phrenitide.* Baſel 1706. 4. PL.

GEORG NEUBUER *de lue venerea cognoſcenda & præſervanda.* ib. 1706. 4.

NICOL. KITZ *de dyſenteria.* ib. 1706. 4.

CASP. VERI *de hydrargyri vivi viribus & uſu.* ib. 1706. 4. Alvus triduo obſtructa deglutitis 20 unciis reſerrata.

PETR. MANUFORD *de ſex rebus non naturalibus.* ib. 1706. 4.

J. SCHEUCHZERI jam viri egregi *de uſu hiſtoriæ naturalis in medicina.* ib. 1706. 4.

LUD. LUCAS BAUR *de venenis.* Argent. 1706. 4.

FRANC. SACHS *de officio & jure medicorum.* Argent. 1706. 4.

J. B.

J B. FERMELHUYS & PR. COUTEAUX *an omni alvi fluxui radix Brasiliensis*. Paris 1706.

CLAUD. VERGNE & JOH. BAPT. ENGUEHARD *an variolis vomitus*. Paris 1706. 4.

JOH. BAPT. EPINEY PESCHARD & JOH. FRID. COUTHIER *Utrum æstuante febrium intermittentium paroxysmo venæsectio*. ib. 1706. 4.

MICH. SAUVALL & JOH. FRID. COUTHIER *an morbi omnes omnibus fiant temporibus*. ib. 1706. 4.

CLAUD. BARLET & JOH. BAPT. MONCIN *Tutiorne intemperantia in potione quam in esca*. ib. 1706.

ALEX. PETR. MATTOT & JOH. BAPT. PROCOPE *an a moderata exercitatione firmior sanitas*. ib. 1706. 4.

CL. BOURDELIN SALV. & CLUSCARD *in nutriendis ægris estne consuetudinis ratio habenda*. ib. 1706. 4.

CL. du CERF & FRANC. OLIV. de CUVILLE *an bilis agendi præcipua facultas ab amaro*. ib. 1706.

JOAN BAPT. ENGUEHARD & FRANC. POUSSE *an medicina sit adjectio deficientium detractio redundantium*. ib. 1706. 4.

§. MXXXV. DIARIA ad a. 1706.

In Philos. Transact. nr. 305. JACOBUS DOUGLAS primum adparet doctus medicus. Magnus HORATII admirator qui anatomen inter principes coluit, in botanicam suam curam diffusit, chirurgiam illustravit, modestia sua omnes sui animi dotes illustravit, præmatura morte abreptus qui juvenem me amavit & instruxit.

In numero, quem citavi, Phil. Transact. describit feminam cui tumor durus & magnus in collo anteriori prætenui cute tectus exibat ex isthmo thyrioideæ glandulæ ubique, incipiebant particulæ cartilagineam duritiem induere, qualem vir Ill. etiam in prostata vidit. Tumor ortus erat ex venæ proximæ ruptura. Uterus pariter scirrhosus erat & glandulæ aliquæ jugulares & recti intestini, fæces fere in progressu impedibant. Ægra nihil valde solidi deglutire poterat.

N. 308. Femina crasso corpore venis cutaneis tumidis, Ovarium alterum in magnum saccum abierat. In eo sacco humor limpidus qui tamen ad ignem cogitur.

Ej *Bibliographiæ anatomicæ specimen s. catalogus fere omnium auctorum qui ab* HIPPOCRATE *ad* HARVEIUM *rem anatomicam illustrarunt.* Lond. 1715. 8. Lond. 1734. 8. Vid. Bibl. Anat. II. p. 32. laboriosus utique catalogus etsi multum ANTONIO van der LINDEN usus est.

CAROLUS KEIL descripsit in Phil. Transact. nr. 306. incisionem J. BUGLER anno 130 suæ ætatis mortui. Macilentus senis victu usus fuerat simplici. Lien exiguus, cartilagines costarum fragiles, cor magnum, diameter aortæ sub carotidibus duarum unciarum. Magna pars arteriarum cartilaginea, ossei quid in dura meninge, cerebrum durius, ventriculi tunica pertenuis. Ex phænomenis noster causam mortis determinat.

In EJUS. *Anatomy of the human body abrigd* cujus aliquot editiones coram sunt. Lond. 1698. 1742. 12. V. Bibl. Anat. I. p. 796. paucissima huc faciunt.

Ej. *Tentamina medico physica.* Lond. 1718. 8. *. Leidæ 1725. Varia ad nos spectant. Hæmorrhagiarum enormium exempla. Stimulorum potestas. Hæmorrhagiarum in hydropicis causæ. Idem liber prodiit Medicina statica Britannica recusa. Experimenta SANCTORIANA in se ipso repetiit, physiologice equidem quam etiam pathologice, ut effectum frigoris in perspirationem ostendat ignisque in foco accensi. Tristissimam viri mortem ex cancro os ejus sensim depascente describit GUILIELMUS BECKET.

ANTON MARCHETTI. In Philos. Transact. nr. 307. Maritum nosse coccygem artrorsum ducere & sic Veneri addere gratiam.

ANTON HEWNDEN chirurgus nr. 308. Tumor occipiti feminæ adnatus plenus hydatidibus & in cystide atheromatica & steatomatica materies.

In *hist. de l'Acad. des sciences* 1706. Catella post 45 dies quos pene absque alimento vixerat ad se rediit. Juvenis a 15 dierum fame & siti non est exstinctus.

Lites de cataracta in chirurgicis diximus.

In *Memoires* ejusdem anni. MARCHANT confirmat per experimenta vires ad epilepsiam utiles Valerianæ.

GEOFFROY Abscessus hepatis, calculi in vesicula fellis 33 inflammabiles friabiles, falx duræ meningis fere tota ossea, pia membrana prædura, cerebrum siccum durius, erat phrenitico in homine studioso utente ardentibus spiritibus.

In *Journal des Scavans* 1706. recensetur *lettres édifiantes & curieuses Recueil* VI. eodem anno edita de Chinæ statu, auctor est HYACINTHUS GIMMA.

In *Galer. di Minerva* T. VI. 1706. duo exempla acus crinalis in vesicam intrusæ & calculosa crusta obductæ, & calculus ovato cylindricus moriformis HECTORIS della VALLE.

A.

A mora per noctem butyri in æneo vaſe tormina, diarrhæa, febris continua, in altera venenatio lethalis. L. SESTI.

PASQUALE PRATI de corticis chinæ hiſtoria.

SAPORITI alias MESAPORITA celebris alias dicta hiſtoria ad VALISNERIUM.

M. A. NICOLICHI de ſponſis nobiliſſimis eodem tempore ſimili morte correptis ſ. iiſdem horis & temporibus ſimillima paſſis, pariter exſtinctis.

§. MXXXVI. LAURENTIUS HEISTER.

Cum quo diu vixi, amicus meus, Francofurtenſis, vir ſingularis induſtriæ ut non ſolum adminiſtrationes chirurgicas ipſe ſuſceperit ſed præterea inſtrumenta excogitaret & delinearet aut ſculperet, vir plurimi laboris in caſtrenſi medicina exercitatus, inde per multos annos Altdorfinus deinde Helmſtadienſis profeſſor gratioſus & celebris. Majorem equidem in chirurgicis quam in clinicis famam comparavit, practica etiam pauca ſcripſit, præter plurimas adnotationes in EPH. NAT. CUR. diſperſas & a morte viri in collectanea collectas, quæ dicemus, præterea diſputationes, & has quidem numeroſiſſimas & maxima cum cura elaboratas.

EJ. *de hypotheſium medicarum fallacia & pernicie.* Altd. 1710. 4.

EJ. Prgm. *veritatis inveniendæ difficultas in phyſica & medicina.* ib. 1710. 4.

EJ. *de Cataracta* Diſp. I. Altd. 1711. 4. & 8. altera ib. 1712. 4. & 8. tertia ib. 1713. 4. auctæ cum theoria de ſede mali, hiſtoria amauroſeos curatæ per ſalivationem & apologia contra WOOLHUSIUM. Altd. 1715. 4.

EJ. *de lingua ſana & ægra.* ib. 1716. 4.

EJ. *de utilitate anatomes in theologia inſigni.* ib. 1717. 4. HEFT.

EJ. *de glandulis quæ præter neceſſitatem in corpore humano ſtatuuntur.* ib. 1719. 4.

EJ. *de inventis anatomicis hujus ſæculi.* Helmſt. 1720. 4. Wolfenb. 1720. 8. *.

EJ. *de collectione ſimplicium.* Helmſt. 1722. 4.

EJ. *de fortuna medica.* ib. 1722. 4.

EJ. *de morbis adoleſcentium & juvenum* HIPPOCRATIS. ib. 1722. 4.

EJ. *de pulmonum fetus innatatione vel ſubmerſione in aqua nullum certum infanticidii ſignum deſumi poſſe.* ib. 1722. 4.

EJ. *de rachitide.* ib. 1723. 4. *. & prgm. *infantes pro a diabolo ſuppoſitis habitos, vulgo wechſelbælge vocatos, rachiticos fuiſſe.* ib. 1725. 4.

Ej. *de manna & speciatim de proficuo ejus usu in variolis confluentibus.* Helmst. 1725. 4. *.

Ej. *de chirurgorum erroribus in curanda lue venerea.* ib. 1725. 4. *. valde laudat ASTRUC.

Ej *Partus tredecimestris pro legitimo habitus.* ib. 1727. 4. Nullum certum tempus posse definiri.

Ej *de anatomes subtilioris utilitate.* ib. 1725. 4. 1730. 4. Contra STAHLIANOS.

Ej. *de animi defectione.* ib. 1728. 4. HE.

Ej. *de chirurgorum erroribus in curandis morbis venereis.* ib. 1728. 4. *.

Ej. & amici mei OTT. JUST. WREDEN *de debilitate fibrarum.* ib. 1728. 4.

Ej. *de medicamentis cardiacis.* ib. 1729. 4. *.

Ej. *de medicamentis Germaniæ indigenis Germaniæ sufficentibus.* ib. 1730. 4. *.

Ej. *de medicinæ utilitate in jurisprudentia.* ib. 1730. 4. *.

Ej. *de medico naturæ domino.* ib. 1730. 4. HE.

Ej. *Observationes medico miscellaneæ theoreticæ & practicæ.* ib. 1730. 4. Plures adnotationes habet huc facientes. Aquæ & tumores. Hydrops urina sanatus. Uteri hydrops cum gemellis. Vermis in abdomine repertus, perruptis intestinis. Post paracentesin aqua pauca, hepar parvum, lien major scirrhosus. Gravidæ fetus in pelvim demersus, placenta posterius & inferius utero adhærens. Subita mors, cordi pericardium connatum. In infante epileptico pulmo scirrhosus, lumbrici copiosi. In hydropico passim scrofulæ & glandulæ tumidæ scirrhosæ. Calculi vesicæ fractæ ejectæ.

Ej. *de chirurgia cum medicina necessario conjungenda.* ib. 1732. 4.

Ej. *de aquis medicatis pyrmontanis.* ib. 1732. 4.

Ej. *de fallaci pulmonum experimento.* ib. 1732. 4.

Ej. *de medico nimis timido.* ib. 1733. 4. *.

Ej. *de clavo hæmorrhoidali.* ib. 1734. 4. HE.

Ej. *de morte* SILII ITALICI *ex clavo insanabili.* ib. 1734. 4.

Ej. *Recti prolapsus anatome.* ib. 1734. 4.

Ej. *de morbis ex viscido oriundis.* Helmst. 1737. 4.

Ej. *de medicinæ mechanicæ præstantia.* ib. 1738. 4. germanice in *med. Handbuch.* Integer liber sollicita cura scriptus ad evertenda Stahlii placita. Cum Michaele Alberti suo ut cathedræ Altdorfinæ æmulo lites aliquas aluerat, inde cum tota secta Stahliana.

Ej. *de perturbatione animi atque corporis.* ib. 1738. 4.

Ej. *de aurantiis eorumque eximio usu medico.* ib. 1741. 4.

Ej. *de calendario artuum.* ib. 1736. 4.

Ej. *de pipere.* ib. 1740. 4.

Ej. *de quartana & hydrope cortice peruviano curatis.* ib. 1740 4.

Ej. *de medicinæ sectæ empiricæ veteris & hodiernæ diversitate.* ib. 1741. 4.

Ej. *de mutationibus corporis humani naturalibus ab ortu usque ad obitum.* ib. 1744. 4.

Ej. *de peste, cui præmissa explicatio Reliquarii* S. Sebastiano *consecrati.* ib. 1744. 4. c. fig. æn.

Ej. *de cydoniis eorumque eximio usu medico.* ib. 1744. 4.

Ej. *de genuum structura eorumque morbis.* ib. 1744. 4.

Ej. *de rheumatismo.* ib. 1744. 4. He.

Ej. *de aquæ laudibus nimiis suspectis.* ib. 1745. 4. Pl.

Ej. *de mannæ laudibus in malis variolarum constitutionibus.* ib. 1744. 4.

Ej. *Schema novum systematis circa divisionem medicamentorum.* ib. 1744. 4. He.

Ej. *Ars gymnastica nova.* ib. 1748. 4.

Ej. *de pilis ossibus & dentibus in diversis corporis humani partibus præter naturam repertis.* ib. 1743. 4.

Ej. *An medicus adolescens sit optimus.* ib. 1747. 4.

Ej. *de asthmate scirrhoso hactenus fere neglecto.* ib. 1749. 4. He.

Ej. *de medico vulneratum curante a sectione cadaveris non excludendo.* ib. 1749. 4. He.

Ej.

EJ. *de nuce Been.* Helmst. 1750. 4.

EJ. *de venæsectionum abusu apud Gallos.* ib. 1750. 4.

EJ. *de summe necessaria inspectione cordis vasorumque majorum sub legali infantum sectione.* ib. 1752.

EJ. *de apoplexia magis chirurgicis præsidiis quam aliis curanda.* ib. 1742. 4.

EJ. *de inflammatione.* ib. 1753. 4.

EJ. *de ingente brachii inflammatione, gangræna & sphacelo feliciter curatis.* ib. 1755. 4.

EJ. *de causis cur febris petechialis incolas regionis Hadelensis sæpius quam Wursatensis invadat.* ib. 1755. 4.

EJ. *de fonte medicato prope Helmstadium nuper detecto ejusque salubri usu.* ib. 1755. 4.

EJ. & W. F. CAPPEL *de vomica pulmonum pleuroperipneumoniam excipiente.* ib. 1758. 4. *.

EJ. Prgm. *ad Orationem de incremento anatomes in sæculo XVIII.* Wolfenb. 1720. 4. ipsa oratio data d. 18. Jul. 1720. ib. 1720. 8. *. in programmate inventa cujusque in oratione plene ad ejus mentem enarranda, sed V. Bib. Anat.

EJ. *Compendium anatomicum.* Altd. 1711. 4. Nurnb. 1729. 8. ib. 1741. 8. editiones numerosissimas non repeto. Passim intercedunt cadaverum incisorum memoriæ quibus ex morbis interierunt, ut hepatis grandinosi, fetus ventralis. Elapsis ossiculis auditus sensum deletum fuisse. Contra glandulas elementales ALEXANDRI LITTRE.

EJ. *Apologia & illustratio systematis sui de cataracta glaucomate & amaurosi.* Altd. 1717. 8.

EJ. *Vindiciæ de cataracta glaucomate & amaurosi.* ib. 1713. 4.

EJ. *de amaurosi salivatione curata.* ib. 1713. 4. Omnia V. in Bib. Chir.

EJ. *Compendium institutionum s. fundamentorum medicinæ.* Helmst. 1736. 4. 1746. 4. Leid. 1749. 8. Aliqua ad medicinæ historiam & STAHLII sectam, morborum census a capite ad calcem, signa prognostica. Sex res non naturales. Consilia prudentiæ pro medico juniore. Tabulæ ad compositionem medicamentorum. De addiscenda arte. Bibliotheca selecta.

EJ. *Chirurgiæ institutiones.* Amst. 1748. 4. & 1750. 4. *. quæ editio optima est.

Sæpissime

Sæpiſſime recuſæ eædem latine.

Anglice. London 1748. 4. 1750. 4. 1761. 4.

Germanice minus plena ſæpe recuſa eſt. Nurnb. 1763. 4.

Belgice vertente & augente HENRICO UYLHOORN. Amſterd. 1741. 4.

Hiſpanice vertente ANDREA GARZIA VASQUEZ.

Compendium ſ. *kleine chirurgie.* Nurnb. 1744. 8.

Plenum certe & perutile opus cum ut omnium ſyſtematum chirurgiæ pars aliqua medica eſt. Ita eſt L. de tumoribus. De inflammatione agitur, de furunculo, œdemate. Hydrops articulorum, de ſpina ventoſa, cruſta lactea. Fuſe in operationibus de venæſectione & aliis evacuationibus, ſcarificatione, hirudinibus, veſicatoriis, hydrocephalo, oculorum morbis, ſetaceo, ſtruma, paracenteſi pectoris, abdominis. De peſte ejuſque præſervatione, quam cum ipſe non viderit, optimis ex ſcriptoribus deſcriptam dedit. Curationem tamen tantum privatorum deſcribit non publicam.

EJ. *Mediciniſche, chirurgiſche und anatomiſche Wahrnehmungen.* Roſt. 1757. 4. London 1769. anglice vertente SHAWRS & Tom. II. Roſtock. 1770. 4. edente WILHELMO FRIDER. CAPPEL. Redeunt quidem hic adnotationes HEISTERI in aliis diariis jam excuſæ, ſunt tamen etiam aliæ numeroſæ ineditæ, ut tamen eas omnes ſigillatim recenſere nequeam. Plurimæ quidem chirurgicæ ſunt, aliæ anatomicæ, practicarum tamen ſatis ſuperſunt, earum ſpecimina en aliqua. P. I. continet adnotationes aduſque a. 1721. in nr. 680. Ophthalmia veſicatorio vertici capitis impoſito ſanata. Apoplexia, vomitus ſpontaneus aurantii foliis. Frigida manu ſubito ventriculus & in inteſtina inflammata, gangrænoſum omentum. In rachiticis glandulæ tumidæ meſenterii, caput majus. Symptomata ab aëre in cavum peritonæi effuſo. Setaceum in morbo convulſivo inque cephalalgia utile, ſic arteriotome. WILSONI cura oculorum in caſtris. In variolis ante eruptionem venam abunde ſecat, ypecacuanham dat, ſyrupos cum ſpiritibus acidis. Paracenteſi hydrops funditus curatus. In gonorrhæa virulenta dat pilulas ſuas purgantes. Alii morbi caſtrenſes, Mixtura ſimplici multum utitur. In ſcabie amalgamate plumbi & hydrargyri utitur. Epilepſia a vermibus, his per jalapam & hydrargyrum expulſis ſanata. Febris epidemica Altdorfiæ in qua noſter abſtinuit acidis & bezoardicis. Febris cum diuturna hæmorrhagia nociva & ſuppreſſa urina. In lethargico abdomen contractum. A granis quatuor cum ſemiſſe reſinæ jalappæ in puero trienni mors per hypercatharſin, in altero autem ſenſus amiſſus, mollium motus deperditus. Magna hypercatharſis a foliis Sennæ ſanata. In Act. Eruditor. 1729. tuetur ſe contra gallos auctores diarii *Journal des ſcavans.*

Deſignatio ſcriptorum quæ ad annum 1750. edidit, prodiit Helmſt. 1750. 4.

Vitam

Vitam dedit CHRISTOPHOR. ASCANIUS MEHLBAUM. Helmst. 1758. fol. *. & proprio libello POLYCARPUS LEPORIN. Quedlinb. 1725. 4. Præter lites cum STAHLIANIS & WOOLHOUSIO cum omnibus sui sæculi medicis concordia vixit. LINNÆI tamen *novationes* non probabat.

EJ. *Compendium medicinæ practicæ.* Amsterd. 1743. 8. 2 vol. 1762. 8. Venet. 1763. 8.

Practisches medicinisches Handbuch. Lips. 1744 8. 1749. 8. vertente FREGO. Medicamenta qualia in Germania vulgo dabantur, absorbentia plurima, absque multa theoria, tantum ut STAHLIUS passim refutetur. Febres, per singulas, febris est cordis crebrior a stimulo irritatio. In febribus continuis emetica quando in primis viis saburra est, non in principio solum mali sed ad decimum quartum diem usque dari, ita lenia purgantia. Febris catarrhalis sæpius unica dosi superata fuit. In malignis febribus alexipharmaca diaphoretica. In angina venas raninas incidit. Causum solet ventriculi inflammatio comitari. In febre castrensi Hungariæ hypecacuanha. Pro discrimine venarum secandarum. Adversus gangrænam in febre cortex peruvianus. Infantes in utero materno nonnumquam variolas, morbillosve pati. Pro inoculatione variolarum. Febres petechiales esse fere a primarum viarum putrescente saburra. In febre cum inflammatione venæsectio non tamen nimis sero quando debilitas major urget. Hæmorrhagias non esse a sapiente animæ consilio. Conchas citratas suadet ad juvandum progressum calculi. In gonorrhæa sub morbi declinatione sacharum saturni injicit. Ad salivam ciendam amat & intus hydrargyrum exhibere & extus illinere. In dysenteria nitrum, conchæ citratæ. Simarubam se in dysenteria epidemica utilem expertum. Epilepsiam a vermibus nasci, coercita hydrargyro cum cortice chinæ chinæ conjuncto. Adversus vermes acida mineralia. Aquæ minerales earumque usus. Dari utique absque ferro acidulas, quibus nihilo debilior acor inesse videtur, etsi sales sint de alcalina indole. Commodum opus etsi nihil valde proprium habet. Maculæ nigricantes oculos obversantes curantur venæsectione, purgantibus. In febre paralysis brachii. Hæmorrhagia uterina curata lini decocto, hæc ex 150 prioribus adnotationibus.

In Tom. II. continentur adnotationes 910. Hydrops penis ter paracentesi tentatus tamen funestus. Tumor aquosus in genu dissipatus plumbeis, calcareis. Gonorrhæa nitro curata. Amaurosis curata salivatione per hydrargyrum. In plethorica menses per graviditatem. Hydrops per umbilicum evacuatus. In puero ab infecta nutrice venereum malum. Subita mors a potu frigidæ & cor pericardio connexum. Epilepsia infantibus cum vermibus, pulmones indurati. Emphysema funestum, viscera abdominis inflammata & gangrænosa. Induratio cutis & adipis. Profusissimus vomitus bilis. Maxima ovaria plena hydatidibus. Quinquagenarii alvus obstructa ut omnia revomerentur. Ex lapsu pes paralyticus & longior curatus. Motus & loquela subito per paroxysmum suspensa.

HEISTER

HEISTER *Anatomisch chirurgischer Lexicon oder Wörterbuch darin alle zur Wundarzney gehörige Kunstwörter angezeigt.* Berlin. 1753. 8. puto tantum habere præfationem HEISTERIANAM.

§. MXXXVII. ABRAHAM VATER.

CHRISTIANI filius & ipse professor in eadem academia, incisor, multas utiles disputationes pathologicas & practicas reliquit.

EJ. *de principio vitali.* Wittenb. 1707. 4. &

EJ. *de actionibus vitalibus.* ib. 1709. 4.

EJ. *de incrementis theoriæ medicæ novæ theoriæ febrium continuarum acutarum & lentarum Londini antehac Anglico idiomate editum nunc in latinum translatum cum præfatione.* ib. 1711. 4. HEFT.

EJ. *de balsami Meccæ natura & usu.* ib. 1720. 4. prgm.

EJ. *Novum bilis diverticulum.* ib. 1720. 4. *. Calculorum vesiculæ felleæ exempla.

EJ. *Hepar in hydrope sæpius insons esse e sectione viri ante duas septimanas post diuturnum alvi fluxum cruentum tandem hydrope defuncti demonstrat.* ib. 1720. 4.

EJ. *Methodus nova transplantandi variolas per insitionem, das Blatternbelzen.* ib. 1720. 4. *. Inoculationis historiam in Germania describit. Pestis inoculationem proponit, nullis equidem nixus experimentis. Plenius exposuit rem in libello germanico. *Das Blatternbelzen oder Art und Weise die Blattern durch künstliche einpfropfung zu erwecken.* Wittenb. 1741. 4. Addita historia inventi ex PYLARINO TIMONIO &c. & methodo curandi. Laudat inventum & commendat.

Vertit etiam BENJ. COLMANNI *Nachricht von der Beschaffenheit und Succeß des Blatternbelzen in Neuengelland mit* DAN. NEACS *historischer Einleitung ex anglico versum editam.* Wittenb. 1723. 4. PL.

EJ. *Febris tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta in cavitatem pectoris dextram effusum indeque pulmonem hujus lateris compressum, penitusque ab officio remotum, mortem post se relinquens.* ib. 1731. 4.

EJ. *Graviditas adparens ex tumore ovarii sinistri enormi tandem in ascitem terminata.* ib. 1722. 4. Etiam mensibus per annum retentis.

EJ. *Calculi in vesica fellea.* ib. 1722. 4.

Ej. *de mortis subitaneæ non vulgaris causis & remediis* prgm. 1723. 4.

Ej. *de scirrhis viscerum.* ib. 1723. 4. Tympanitis historia, hepar prominens, lien durissimus & concrementi carnis fere indurati simillimus.

Ej. *de affectu magno mortique proximo syncope ejusque causis & cura.* ib. 1723. 4.

Ej. *Visus vitia duo rarissima, alterum duplicatum alterum dimidiatum.* ib. 1723. 4. *. dimidiata vidit pictor omnia.

Ej. *de sanitatis præsidiis.* ib. 1724. 4. He.

Ej. *Diss. qua olei animalis vires ejusque efficacia in curanda epilepsia rationibus & experimentis confirmantur.* ib. 1725. 4. Exempla in adultis inque infantibus.

Ej. *de arce podagræ armis chemicis expugnabili.* ib. 1724. 4.

Ej. *de graviditate dissimulata & dissimulandi mediis.* ib. 1724. 4 *.

Ej. *Ignem non esse incendii febrilis causam.* ib. 1724. 4.

Ej. *de Ossificatione præternaturali* progr. 1726. 4. Ossea fragmenta cerebri, arteriæ osseæ. Ossa in dura meninge & falce.

Ej. *Observationes rarissimæ calculorum in corpore humano generationem illustrantes.* ib. 1726. 4. Recudi feci in selectu. Redit etiam in Phil. Transact. nr. 394.

Ej. *de passionibus colicis prudenter avertendis & curandis.* ib. 1726. 4. *.

Ej. *Analepsis rationalis.* ib. 1727. 4. *.

Ej. *de intestinorum invaginatione.* ib. 1727. 4. a nobis recusa in selectu.

Ej. *Sarcomatis e pudendo muliebri sectione sublati historia casu raro exponitur.* ib. 1728. 4.

Ej. *de ossium in corpore humano generatione imminutione & absumtione.* ib. 1728. 4. *.

Ej. *de prudentia & circumspectione in uroscopiæ administratione a medico rationali adhibenda.* ib. 1729. 4.

Ej. *Mola prægnans i. e. secundina fetum continens in molam versa abortus causa, examinatis simul abortionis causis singularibus in embryonibus abortivis notatis itemque origine & natura molarum.* ib. 1729. 4.

Ej. *Casus singularis asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata thoracis artificiosa constrictione curata.* ib. 1730. 4.

Ej.

Ej. *de usu corticis peruviani ad sistendam gangrænam.* ib. 1731. 4.

Ej. *Tincturæ antimonii varia præparata ac inde pendens indoles & efficacia.* ib. 1733. 4.

Ej. *de Ipecacuanhæ virtute febrifuga atque antidysenterica.* ib. 1732. 4.

Ej. *de morbis spasmodicis a variolis male curatis.* ib. 1732. 4.

Ej. *de hæmoptysi.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de potus in febribus necessitate.* ib. 1732. 4. He.

Ej. *de cholera humida.* ib. 1733. 4.

Ej. *de inflammationis sanguineæ theoria mechanica.* ib. 1733. 4.

Ej. *de ictero ex contusione dextri hypochondrii mox orto & per diarrhæam criticam brevi soluto.* ib. 1733. 4.

Ej. *Osteogenia naturalis & præternaturalis.* ib. 1733. 4.

Ej *de efficacia admiranda chinæ chinæ ad gangrænam sistendam, in Anglia observata.* ib. 1734. 4. *.

Ej. *de Ruta ejusque virtutibus.* ib. 1735. 4.

Ej. *Valor & significantia signorum infantem recens natum vivum aut mortuum fuisse, ad dijudicandum infanticidium examinatur.* ib. 1735. 4.

Ej. *de cuticula pueri Londinensis.* ib. 1735. 4. tota in magnas verrucas exuberata.

Ej. *de venæsectionis salutari intermissione.* ib. 1735. 4.

Ej. *de antidoto novo adversus viperarum morsum in Anglia haud ita pridem detecto.* ib. 1736. *. cum oleo olivarum experimentum a pharmacopola factum & de alio ex India relato.

Ej. *de Laurocerasi indole venenata exemplis hominum & brutorum ejus aqua enecatorum confirmata.* ib. 1737. 4.

Ej. *de situ naturali & præternaturali intestini coli.* ib. 1737. 4.

Ej. *de chordapso* Celsi *occasione ventris enormiter contracti in homine subita morte extincto observati.* ib. 1738. 4.

Ej. *Casus singularis polypi post febrem epidemicam ex utero egressi physiologice & pathologice considerati.* ib. 1739. 4.

Ej. *de calculis in locis inusitatis natis & per vias insolitas exclusis, occasione observationis singularis calculorum lenticularium ex abscessu inguinali excretorum.* ib. 1741. 4.

Ej. *de consensu partium corporis humani, occasione spasmi singularis in manu ejusque digitis ex hernia observati, exposito simul nervorum brachialium & cruralium coalitu peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione.* ib. 1741. 4.

Ej. *Vesicatoriorum ad domandas febres malignas virtus & efficacia testimoniis præstantissimorum auctorum & propria experientia confirmatur.* ib. 1742. 4.

Ej. *de magnis morbis ex parvis initiis & levioribus causis.* ib. 1744. 4. *.

Ej. *de curatione morborum quæ peragitur expectatione, ubi simul natura crisium, caussa & morborum medica examinatur.* ib. 1746. 4. *.

Ej. *de lienis prolapsione ad illustrandum vexatum* HIPPOCRATIS επιδημιων *L. VI. sect. 2. aph. XXX. locum* ib. 1746. 4.

Ej. *de dysenteria epidemica maxime contagiosa & maligna superiore anno patriam devastante.* ib. 1747. auctor diss. est. J. GOTTLIEB VOGEL.

Ej. *de medicis culpatis.* ib. 1747. 4.

Ej. *de fonte medicato Wittenbergensi.* ib. 1748. *.

Ej. *de plica polonica.* ib. 1749. 4.

Ej. *Tincturæ antimonii antehac inventæ vires in cura morborum rebelliorum duobus exemplis confirmata.* ib. 1749. 4.

Ej. *Caussæ & effectus plethoræ.* ib. 1751. 4. *.

Ej. *de hypothesium in physicis & medicis noxis.* ib. 1757. 4. Contra osores remediorum efficaciorum etiam STAHLIUM antihecticum POTERII aversantem.

Ej. *de olei olivarum efficacia & virtute adversus morsum animalium venenatorum casu singulari & notatu dignissimo haud pridem observato.* ib. 1751. 4.

Ej. *de phosphori loco medicinæ assumti virtute medica aliquot casibus singularibus confirmata.* ib. 1755. 4. *. in variolis malignis efficax esse remedium.

Ej. *de vitrioli ejusque sulfuris & tincturæ indole atque præstantia.* ib. 1751. 4. *.

In Philos. Transact. nr. 383. visus partialis.

N. 394. Calculi inter potas aquas pyrmontanas subito nati.

N. 417.

N. 417. Prolixissima plica.

N. 440. Epidermis squamosa.

Apud CRELLIUM in femina ovarium cellulosum intus purulentum fœtidum.

Ej. *Museum anatomicum proprium.* Helmst. 1751. 4. cum HEISTERI præfatione. Pars altera librorum est compendium earum disputationum aut programmatum quibus noster icones addiderat, quæ perinde hic redeunt.

Anno 1751. obiit, sua parentalia fol. germ. excusa sunt. 1752. latine 1757. 4.*.

MXXXVIII. VARII.

JOSEPHI ANTONY DONZELLINI *Symposium medicum s. quæstio convivalis de usu mathematum in arte medica.* Venet. 1707. 8. & apud Guilielminum.

BARTHOLOMÆI GRÆCI *Hippocratico galenico neotericum animæ systema de cruoris anatome & febribus, in quo ostenditur circulationem sanguinis antiquis æque ac recentioribus notam exstitisse.* Mediolan. 1707. 8.

ANTONII ALFERI *Medica facultas jurisprudentiæ palmam eripit. Oratio pro Academiæ instauratione in cathedrali.* Patav. 1707. 4.

Ej. *Medicinalis victrix cum epigrapho non plus ultra.* Patav. 1708. 8.

CAMILLI MANNÆ *de moderando panaceæ americanæ abusu s. de tabaci viribus in Europa.* Milan. 1707. 8.

CAROLI ROSETTI *Pharmaceuticæ & phytologicæ in* ANDROMACHI *senioris theriacam explicationes.* Neapol. 1707. 4.

F. RENDTORF *Notæ in antiquum poetam de viribus herbarum.* Hamb. 1707. 8. & apud FABRICIUM in Bibl. græca L. III. p. 630.

Ej. *Notæ in* ANATOLIUM & DEMOCRITUM *de sympathia & antipathia.* ib. 1712. 4. BIBL. TIGUR. (& apud FABRICIUM Bibl. græca L. IV. p. 295. BR.).

PETRI AZEVEDO *de experientiæ utilitate in medicina.* Paris 1707. 12. FALC.
SAMUEL KOELESER de KERESCER *de scorbuto mediterraneo.* Cibin. 1707. 12.

Ej. *Pestis Dacicæ a. 1709. scrutinium & cura.* Cibin. 1709. 12. Simul sunt recusa opuscula. Cibin. 1709. 4.

Ej. *Monita antiloimica occasione pestis a. 1709. recrudescentis Claudiop.* 1709. 12. Hungar. 1738.

Ej.

Ej. *Proteus febrilis noviſſime Virmondiam affligens.* 1722. 4.

PETRI FREGARI *Emmenologia ſ. de fluxu muliebri menſtruo.* Lod. 1707. 8.

WOLFG. XAVER. DIETERICI *Deſcriptio Theriacæ cæleſtis, Mithridatis Damocratis, Theriacæ Andromachi &c.* Nurnb. 1707. fol.

MARTIN. HARKII *de ſileſiæ indigenis eruditis poſt literarum culturam ab a. 1169. ad 1550. florentibus L. ſingularis.* Lipſ. 1707. 4. B. BURM.

BENJAMIN BENEDICTI PETERMANN ANDREÆ fil.

Obſervationum medicarum Dec. I. II. & III. Lipſ. 1707. 8. Inciſiones corporum morboſorum breviter deſcriptæ. In glandula pineali calculi. Mors ſubitanea in puero aſthmatico poſt vomitum & diarrhæam. Vomica pulmonum magna rupta erat, cavum pectoris pure plenum, pulmo ulceroſus. In puero epileptico ſanguis in cerebro effuſus. In macilento corpore tamen adeps renalis non paucus.

§. MXXXIX. ALIARUM LINGUARUM.

JACOBUS DRAKE medicus infelix. Stuartorum adſecla, COWPERI tamen cliens ab eo multis adnotationibus pathologicis & morborum hiſtoriis demtis ſuos libros ornavit.

Ejus eſt. *Anthropologia nova or a new ſyſteme of anatomy.* Lond. 1707. 2 vol. 1723. 8. 2 vol. 1737. 8. 4 vol. Contra hypotheſes ipſe plenus hypotheſium. Ulcus in ſinu maxillari habet & curationem quæ fit alveolo perforato. Contra theorias acidi & alcali fermentationes. Vis fermentabilis quæ in bile reſidet, inde menſes.

Ej. *Orationes tres de febre intermittente de variolis & morbillis & de pharmacia hodierna.* Lond. 1742. 4. *. cura MILWARDI. Prima diſp. prodierat ut nunc lego 1690. Febres quidem ortas eſſe a biliariorum vaſorum vexato tono, ejuſque humoris expreſſione in ventriculum eumque vellicante, ut adeo corticis peruviani efficacia ſit contrahere & tonum reddere biliariis vaſis. Variolas a vaporibus abdominalibus deducit per aërem obvolitantibus, ut præterea magna ſit analogia inter ſymptomata arſenici ſumti & ea quæ variolas comitantur. Pharmaciam vult redactam in eum gradum, ut pauciores ſint aquæ, pauciores ſyrupi. Cauſæ ob quas veteres adeo compoſita medicamenta pararint, ſæpe non ſine noxa ægrotorum, quando in exemplo carminativa purgantibus addunt multo minus commode actura, quam quidem pura egiſſent.

HANS SLOANE per pluſculos annos præſes ſocietatis Regiæ Britannicæ, qui Jamaicam adiit ex ſchola Monſpelienſi profectus. Hiſtoria naturali plus quam praxi

praxi nutritur. Ad summum senium pervenit, vir humanus, beneficus & pius. Passim aliqua interspersit medica. In præfatione ad

Voyage to Madera & Jamaica, iter Jamaicanum. Lond. 1707. fol. *. Aliquam historiam suæ ex Anglia navigationis, deinde insulæ res naturales addit, quas huc revoces. Victum regionis de corporibus quæ homini pro cibo inserviunt. Nigritarum medicina eorumque remedia adversus cephalalgiam, venam in naso secant. Deinde totum opus plenum est descriptionibus corporum medicatorum, aromatum, purgantium, deinde modum tractandi sacharum. Deinde morbos nonnullos describit. Cholera, tabes. Ex sanguine porcino parum salubri anxietas, vomitus, diarrhoea. Malæ curationes in salivatione, in podagra, in febribus in quibus nimia calida exhibentur. Febris convulsiva. Nimius usus vini in febribus continuis, icterus in febribus. Hydrops, lethargus. Hydrops cum tabe & lue venerea complicatus. Maximæ hæmorrhagiæ. Tussis convulsiva epidemica. Plura omitto.

Joh. Mortimer *Art of husbandry.* Lond. 1707. & alias gallice 1765. 12. In Tom. II. editionis gallicæ recensentur morbi equorum cum scriptionibus quas expertus dicit, etsi earum aliquæ risum movent. Theriacam cum purgantibus miscet. Canes a rabidis canibus demorsos se curasse radice Hellebori albi ad grana 16, ut tamen drasticum cum magno incommodo operatur,

Traité des eunuques s'ils sont propres aux mariage s'il doit leur être permis de se marier par M. D. Cuneillon 1707. 8. Eunuchi cognitio ejusmodi, hominem auctor vidit. De congressu, contra nuptias Eunuchorum.

Pedro Garcia Conde veterinarius.

Ej, *Verdadera adoptativa.* Madrit 1707. fol. O. de V.

Jeremias Wainerigth jatromathematici,

Mechanical account of non naturals. Lond. 1707. 8. 1718. 8. 1737. 8. *. & *latine omisso auctoris nomine vertente* Joh. de S. Marco. Avignon 1748. 12. Plures sunt libelli, aliqui pure physiologici, ad nos faciunt. 1. De ventriculo. Ejus vitia, utilitas insignis emeticorum. Laudat cibos valde nutrientes sed parvis ponderibus sumtos. Sic corporis in aëre frigido exercitatio. 2. Asthma requirit aerem rusticum & ponderosum. Asthma periodicum diuturnum. Diæta uberior malum auget. 3. Phthisis. Balsama ut acria & calida rejicit. Ut ex suppressa aliqua excretione, ex catarrho, ex tuberculis tabes subnascatur. Ad tubercula febris accidit, pulmones in pus convertens. Contra pectoralia vulgaria dulcia, eorum loco emetica, aër frigidus, balneum frigidum, vesicatoria emplastra. Noster tamen phthisicum sanavit pus revomentem. 4. Hydrops. Causa laxitas fibrarum, secessio seri a grumo sanguinis. Tartarea medicamenta melius convenire,

venire. 5. Febres acutæ. Non ab aëre ſed a calore cruſtam pleuriticam conſiſtere. Symptomatum ætiologia. 6. Aër; ejus pondus in corpus humanum varium. Ventorum efficacia, hydrargyri actio a pondere inſigni. 7. Compendium conſtitutionum epidemicarum SYDENHAMII a. 1661. ad 1675. cum noſtri adnotationibus. Emetica, tamen in febribus nocuiſſe. Certum & eximium ſpecificum medicamentum ſit, tamen nocere in manu imprudentis. 8. Balnea. Pondus æſtumat quod in balneo corpus humanum comprimit. Frigida conferre cachecticis hydropicis. De balnei tepidi vi laxante, ſudorifera, corporis pondus minuente & inſigni quam movet, tranſpiratione. Frigida, nocent quoties ulcera adſunt, calida nocere aucta nimium perſpiratione. 9. Angli frequenter pannum ex lana rude textum nudæ cuti admotum geſtant, eam conſuetudinem noſter improbat, cum debilitate nimis laxat, perſpirationem ultra modum auget, phthiſicis nocet & tuſſientibus. 10. De cibo. Fautor cibi ſolidioris, verus Anglus, eumque cibum multis in morbis cibo molliori præfert, nonnumquam etiam in febribus cum debilitate conjunctis. Menſura cibi ſumenda a fame, a conſuetudine, ab exercitatione corporis &c. Carnium eſum robur reddere. In morbis acutis carnis decoctum tamen convenire. 11. De potu, de aquæ rivularis laudabilitate, de thea, coffea &c.

Una a. 1737. recuſa eſt *A treatiſe of the liver with the diſeaſes incident to il*, qui libellus etiam a. 1722. 8. ſeorſim prodiit.

M. TORCES *Tr. de theorie & pratique medicinale*. Lyon. 1707. 8. LAMBERGEON.

FRANCISCUS GIGOT vulgo de la PEYRONIE, primarius chirurgus regis Galliæ, vir peritus omnino & gratioſus, cui potiſſimum nova Academia chirurgica debetur a LUDOVICO XV. conſtituta a. 1731. noviſque privilegiis ornata a. 1747. quo anno ejuſdem viri auctoritate chirurgia a medicina undique revulſa fuit. In conſeſſu Monſpelienſis Academiæ primum prælegit, de vi inſigni aquæ Balarucenſis in tendinum vulneribus, redit in *Memoire de la Société de Montpellier*. 1766. 4. *.

ID. 1708. in eadem Academia cœpit prælegere de ſede animæ quæ ſit in corpore calloſo ut adparet ex animæ functionibus quæ deſtruuntur eo corpore compreſſo.

In *Mem. de l'Acad. de Chirurg.* T. I. de impedimentis quæ prohibent ne ſemen libere ejaculetur, frenula nervoſa urethræ.

Traité du roſſignol (ſic lego) *contenant la maniere de les élever leur maladies & les remedes pour les guerir*. Paris 1707. 12. BURM.

Traité du serin de Canarie & autres petits oiseaux avec la maniere de les élever & de guerir leurs maladies. Paris 1707. 12. (In Bibl. bot. & anat. auctor J. C. HERVIEUX vocatur a. 1709. BR.).

Observations sur les maladies veneriennes avec leur cure sure & facile. Paris 1707. 12.

Explication physique & mechanique des effets de la saignée & de la boisson. Chambrai 1707. 12. D'ETR.

CLAUDE NICOLAS BELLERY *Tr. sur la maladie pestilentielle depeuplant la Franche Comté* en 1707. Besançon. 12.

Lettre écrite aux auteurs des memoires de Trevoux pour servir de reponse a une lettre de M. D'ALIVEAU *& pour expliquer la difference entre la bonne & la mauvaise quinquina.* Paris 1707. 12.

J AMADÉE le FORT *Methode facile & simple pour guerir quelques maladies tant internes qu'externes.* Genev. 1707. 12. Querelæ de circumforaneis quibus Genevenses nimis faciles obaudiunt.

EJ. *Epistola de tumore singulari imum ventrem occupante & mortificato &c.* Genev. 1712. 12.

Tr. sur la peste. 1714.

In recueil VII. des lettres édifiantes. Imperatoris Kongho morbus, sanatus est cortice peruviano, postquam medici in aliis inque se ipsis experimenta fecerant. Medici loco erat F. FRAPERIE chirurgus.

BROWNE *Tr. of cold baths with an advice to watir drinking.* London. 1707. 8.

An account of the fundation progress and present state of Greyhams college with the life of GREYHAM. Lond. 1707. 8.

JOH. SINTELÆR *the scourge of Venus and Mercury or an venereal diseases.* Lond. 1707. 8.

In histoire de la Virginie ex anglico versa & gallice edita. Amsterd. 1707. 12. adnotantur indigena remedia atque morbi.

Pharmacopœa Londinensis. 1707. 8.

GOTTLOB SCHUGER *Pharmacopœa portatilis oder kleine wohlversehene Haus- und Reiseapothecke worin die herrlichsten Medicamente in ein Compendium gebracht womit man alle Krankheiten cito tute & jucunde curiren kann.* Leipz. 1707. 8.

J. JACOB SCHMIDT *Compendium hermetico medicum, kurzer Begriff der Arzneylehre in Kenntniß der Krankheiten und dawider gehöriger Arzneyen.* Basel. 1707 8. 1744.

J. PHIL. ROHTE *Lexicon chirurgicum.* Weimar 1707. 8. Lubeck 1720. 8. 1721. 8. 1727. 8. 1761. 8. Populare opus cum multis formulis.

EJ. *Sicherer und allzeit fertiger Chirurgus.* Leipz. 1734. 8.

Arzneybuch worin ein jeder Hausvater zur erhaltung der Gesundheit allerhand gute Arzneymittel selbst bereiten könne. Nurnb. 1707. 8.

Hochschätzbares Kleinod menschlicher Gesundheit, vorgezeigt in einem neuen Arzneybuch. Nurnb. 1707. 8. PL. forte idem est.

J. HENR. DOEBEL *Collegium mnemonicum oder ganz neu eröfnete Geheimnisse der Gedankenkunst, samt einem Lexico memoriæ.* Nurnb. 1707. 4. B. BAN.

CARL DOES *Relation von einer Wundercur, so an einem todten Menschen zu Colchester geschehen, aus dem englischen übersetzt.* 1707. 8.

Species facti samt den Beylagen und einem tubingischen Responso, die Jura und Prærogativen der Doctorum Juris & Medicinæ in der Stadt Nurnberg. Nurnb. 1707. fol.

Bericht über alle zu Nurnberg spagyrisch præparirte Medicamente, auch der Würkung und Gebrauch derselben. Sulzbach. 1707. 8. TR.

J. J. K. *ganz neuer und accurater chiromantischer Wegweiser.* Frankf. und Leipz. 1707. 8.

Arzneybuch mit beygefügter Signatura &c. Nurnb. 1707.

§. MXL. DISPUTATIONES.

HIERON. LAUB *de virium debilitate & remediis cardiacis.* Leid. 1707. 4. PL.

G. B. KAUFMANN *de ischuria.* ib. 1707. 4.

DIETR. OTTO SCHRADER *de catarrhis suffocativis.* ib. 1707. 4. PL.

J. MERCURIUS *de epilepsia.* ib. 1707. 4. HÆN.

R. BELMANN *de chlorosi.* ib. 1707. 4. HÆN.

P. A.

P. A. BORST *de variolis.* ib. 1707. 4. HÆN.

J. MICHAELIS *de ictero flavo.* ib. 1707. 4. HÆN.

MULDER *de rabie hydrophobica.* ib. 1707. 4.

J. GARTZWEILER *de fluxu menstruo periodico & medicamentorum uterinorum operatione.* ib. 1707. 4.

WILH. HENR. MÜLLER *de αγκυλωσι.* ib. 1707. 4.

C. STUART *de viribus & usu balneorum.*

J. L. GOESCHEN *de vomitu.* ib. 1707. 4. HÆN.

AXEL. NORMANN *de specificis quibusdam in ventriculi imbecillitate.* Utrecht. 1707. 4. PL.

F. FRIKKE *Medicus obstetrix.* ib. 1707. 4.

GODOF. HENRICI *de febribus.* Harderov. 1707. 4.

JAN. CHRIST. LODBERG *de cholera* Præs. FRANK. Havn. 1707. 4.

EJ. *de morbis senum secundum* HIPPOCR Aphor. III. 23. ib. 1739. 4. PL. BR.

HOLZ *de singultu.* Regiom. 1707. 4.

GEORG FRID. WAGNER *de signis neointerfectorum.* ib. 1707. 4.

J. PETR. ZORN *de philtris enthusiasticis anglico batavis.* Rostock. 1707. 4.

JAN. ROSEWING *de lithogenesia ex animalibus.* Havn. 1707. 4. Excerptum habent A. lit. Mar. Balth.

BARNSTORF & SIG. AUG. PFEIFFER *de phantasiæ imperio in sensus.* Greifsw. 1707. 4.

EJ. PFEIFFER *Variolæ ac imprimis epidemiæ malignæ verminosæ cum tota embryologia s. doctrina fœtus in utero.* Sedini 1719. 8. PL. BR.

THOMAS JACOBÆUS & J. de Ho *de præcipuo veterum medicorum officio.* Havn. 1707. 4.

J. ANDR. BOSIUS *de clinicis Ecclesiæ veteris.* Jen. 1707. 4.

J. JAC. BLEIBTREU *Femina febre quartana laborans.* Giess. 1707. 4. RIV.

J. ROBEL *de singultu.* Marburg. 1707. 4. *.

J. ANDR. HEMPEL *de achoribus* (ulceribus manantibus cutis). Altdorf. 1707. 4. *.

J. LUD. CROLLIUS *de incubo.* Marburg. 1707. 4.

NIC. WOLFG. MULLER *de empyemate.* Altd. 1707. 4. PL.

J. SAMUEL ROEMHILD *de strumis.* Altd. 1707. 4.

J. NIC. AMMON *de febre miliari.* ib. 1707. 4. RIV.

BENJ. DAPPLES *γαλακτολογιας tentamen.* Basel. 1707. 4.

EJ. *Memoire sur le Falltrank ou decoction vulneraire qui est la panacée helvetique* in Nouv. de la Rep. des lett. 1709. JUILL.

EJ. *Remedes pour prevenir & guerir la dysenterie.* 1723. 4.

BENJ. PACHE *de dolore dentium.* Basel. 1707. 4. PL.

JNAN FR. FOY VAILLANT & FR. OL. de CULVILLE *an statim ab assumtu cathartico somnus.* Paris. 1707. 4.

ALEX. LITRE & ALEX. le FRANÇOIS *Estne aliquod lunæ in corpora humana imperium.* ib. 1707. 4.

PETR. JOAN BURETTE & JOAN CL. ANDR. HELVETIUS *an a gymnastice optimus segnioris diaphoreseos stimulus.* ib. 1707. 4.

PETR. AZEVEDO & ALEX. le FRANÇOIS *an hydropi aliquando balneum frigidæ.* ib. 1707. 4.

JOAN. HERMENT & MICH. PROCOPE COUTEAUX *an ineunte morbo vomentibus vomitoria.* ib. 1707. 4.

§. MXLI. DIARIA ad a. 1707.

In Philos. Transact.

JACOB YOUNGE nr. 309. Fetus mortuus, aperto cranio eductus, tumores manserunt in utroque inguine, in ovario fasciculus pilorum, obductorum muco, & os non adgnoscendum inter ossa humana. Alia exempla.

N. 312. DU MOULINS de aquæ Cantabrigiensis in febre intermittente effectu.

R. WALLER

R. WALLER de hominibus qui ex adſpectu motus labii & oris didicerunt loqui.

In Hiſt. de l'Acad. des Science. 1707. Exempla boni effectus muſices in placanda febre & agrypnia.

A. CHOMEL Tubercula lapidea in arteria pulmonali, ſpiratio difficilis, febris lenta, frequentes palpitationes.

EJ. *Abregé de l'hiſtoire des plantes uſuelles.* Paris. 1712. 1713. 2 vol. 12. 1725. 12. 3 vol. 1761. 12. 3 vol. Amſterd. 1736. 3 vol. *. Plantæ in Gallicis diſpenſatoriis receptæ ſecundum claſſes virium medicatarum recenſentur, cum virium ſalubrium narratione, ad propria etiam experimenta.

GANDOLPHE Medicus Maſſilienſis Ovaria virginis enormia, utrumque quinque libris gravius. Comperta erat caro plena cellulis in quibus lympha coagulabilis, uti lympha ſolet.

BURLET Analyſis aquarum celebrium de Vichi & Bourbon l'Archanbaud. Illas incauto uſu nocuiſſe, dyſenteriæ cauſam fuiſſe, hæmorrhoidum fere lethalium, hæmoptyſeos.

In *Journal des Scavans.* 1707. P. II. Agitur de longo ſomno juvenis, qui una vice 21 dies dormivit nullumque ferè cibum ſumſit. Excrementa pauca ſicca, cutis arida, motus vix ullus. Convaluit. Bourbonienſes ſæpe vomitum çiunt, in clyſteribus adſtringunt.

De PAS De plantis novæ Hiſpaniæ. Circa Panamam Chenulagua, quæ ad pleuritidem, febres malignas, intermittentes, eximie utilis ſit. Simillima eſt Centaurio minori.

In Act. Mar. Balth. 1707. THOMÆ BRODER BIRCHEROD Relatio de quatuor coſtis bubulis quarum çaro in os converſa erat.

In *Memoires de Trevoux.* 1707. In ventriculo corpus decem pollices longum, olivæ formæ.

ERRATA.

ERRATA.

Pag. 7 linea 14 pro aut lege ut.
12 — 24 lege BAYNARD.
13 — 14 pro Itale beer lege ſtale beer.
19 — 15 lege richiude alla cognitione.
15 — ult. pro ultimum lege ultimam.
50 — ult. pro Geneſæ — Genevæ.
78 — 10 lege venæſectionis.
79 — 4 pro elles — eller.
96 — 14 pro Tſchirnauſianam — Tſchirnhauſianam.
100 — ult. pro momendi — momenti.
101 — 38 pro Paracea — Panacea.
102 — 26 pro diſputationes — diſputavit.
128 — 3 pro militis — milites.
131 — 32 pro MUGKENS — MUYKENS.
132 — 13 pro ragees — rayees.
132 — 24 pro pariſio — parizio.
132 — 28 pro ROGAZZINI — RAGAZZINI.
135 — 8 pro DERLINCOURT — DRELINCOURT.
136 — 9 pro RHAM. FRID. s'UCHLAN — THOM FRID. SUCHLAN.
136 — 17 LAPPONI — ZAPPONI.
151 — 10 lege Etſi etiam hic ſordidiſſima eſt dictio & ab eloquentia ſummi viri remotiſſima, non tamen inutilis eſt labor, in quo plurimas bonas adnotationes reperies.
151 — 18 pro liberam — liberorum.
151 — 34 pro Ex — Eo.
157 — 13 pro herborum — herbarum.
157 — 23 pro codice — radice Nindſin.
160 — 14 pro nuperorum — nuperarum.
161 — 2 pro treſſer — dreſſer.
169 — 17 pro impugnaverat — imprægnaverat.
175 — ult. pro camplectentium — complectentium.
129 — 8 pro diſſempers — diſtempers.
179 — 29 pro induation — indication.

Pag.

Pag. 180 linea 16 pro ſame objections ageas lege ſome objections ageanſt.
180 — 19 pro D. PILCAIRNS — D. PITCAIRNS.
192 — 34 pro nova — ouva.
194 — 2 pro pedecolore — pedicolare.
199 — 7 pro ſpacelum — ſphacelum.
207 — 22 pro allsr — aller.
232 — 32 pro Londinenſis — Lundenſis.
244 — 19 pro occurate — accurate.
250 — 30 pro BONTEKOR — BONTEKOE.
252 — 23 pro tophoceisque — tophaceisque.
259 — 37 pro traité — traite.
260 — 22 pro Tateter — Fatetur.
264 — 10 pro adeleſcebat — adoleſcebat.
265 — 16 pro ſuvi — ſuoi.
269 — 11 pro faglio — foglio.
270 — 15 pro furcoſamente — furioſamente.
271 — 7 pro gnimica — chimica.
272 — 13 pro ishmur — iſthmus.
275 — 16 pro abductus — obductus.
280 — 13 pro POUPORT — POUPART.
283 — 18 pro fallamus — fallamur.
293 — 25 pro pathagnomonicum — pathognomonicum.
300 — 30 pro ſciurari — ſicurari.
302 — 16 pro diſcurſed — diſcuſſed.
302 — 25 pro febrica — fabrica.
317 — 29 pro tricuſpidules — tricuspidales.
326 — 27 pro miracuſa — miraculoſa.
340 — 29 pro decupto — decuplo.
341 — 20 pro PHILLPE — PHILIPPI.
369 — 5 pro microcosmia — microcosmica.
371 — 12 pro 1773 — 1703.
372 — 23 pro Anagullidem — Anagallidem.
373 — 13 pro ſæcula — ſæculo.
373 — 24 lege ipſum autem, qui STAHLII auditor non fuit, profeſſorem jam, nova luce affulſerunt.
374 — 36 pro 1500 — 1700.
378 — 1 pro ſudor de ſanguineus — ſudor ſanguineus de.
378 — 4 pro ſesquiulmaris — ſesquiulnaris.
379 — 5 pro vetutatis — vetuſtatis.
380 — 12 pro BARUFFOLDI — BARUFFALDI.
407 — 20 pro albi — alibi.

Pag. 415 linea 32 pro DIASCORIDES — DIOSCORIDES.
421 — 2 pro BAGLIO — BAGLIV.
425 — 21 Camellarum — lamellarum.
426 — 29 pro ſuas — ſuos.
430 — 13 pro cayione — cagione.
437 — 10 pro bealth — health.
442 — 11 pro abrigd — abridged.

INDEX.

INDEX GENERALIS

Auctorum in IV. voluminibus Bibliothecæ med. practicæ recensitorum.

Aaron T. I. pag. 335
Abadie D. de II. 463
Abano Petr. de I. 440
Abanus Petr. I. 84
Abascantius I. 167
Abascantius C. Quintius I. 186
Abbatius Baldus Angelus II. 286
Abdalla Narech I. 412
Abdalla Narech I. 381
Abdalla Abil Pharagius I. 395
Abdalla F. Gabrielis I. 339
Abdalla Al Cossuni I. 412
Abdalrahaman Ben Ali, Ben Abisadik I. 41
Abdelrabman Ben Ali, Ben Abisadik I. 49
Abdelrahman Ben Ali I. 412
Abderrhaman Mohammed I. 412
Abderrhaman Nasser Ben Abdalla I. 409
Abdo'l Rhaman I. 402
Abdossalam Ebn Ingidust I. 401
Abdul Wahel Ben Abdal I. 402
Abdur I. 388
Abeille Scipion IV. 206
Abel Heinrich C. IV. 273
Abel Jacob III. 48
Aben Juliet I. 381
Abengnefith I. 381
Abercromby David III. 619
Aberlin Georg II. 442
Abernethe A. II. 471
— — — Abr. II. 426
Abess J. III. 400
Abi Mohammed David I. 411
Abil Abbas Ben Mohammed I. 411
Abimbat Aldrazuh I. 381
Abimcher Moyser I. 380
Abix I. 381
Ablabius I. 274
Abraham Abenesra I. 429
Abraham Ben David Aria I. 400
Abraham Ben Jehudah I. 412
Abraham Ben Rabbi Jehudah I. 412
Abraham Ben Salomon Cohen. I. 400
Abraham Eschelensis I. 410
Abraham F. Salomonis I. 381
Abrech Josuel II. 396
Absyrtus I. 289
Abu Abdallah I. 379
Abu Abdallah Said I. 336
Abu Achar I. 413
Abu Achmet Ben Abraham I. 413
Abu Ali Ben Risen I. 412
Abu Amra Ischak. I. 413
Abu Bahas Ibn O'l Chalson I. 410
Abu Beer Ebn Tophali I. 402
Abu Beker Ben Ali Bedk I. 405
Abu Bekr Yesdensis I. 403
Abucaspel Jacob F. Juda I. 490
Abu Charam Ibn Ebrasi I. 413
Abu David I. 358
Abu Ebn Hali I. 397
Abugerig I. 358
Abu Ghiafar I. 389
Abu Giafar Achmed I. 393
Abu Giafar Achmet Ben Izak Alhosaini I. 413
Abu Giafar Ben Abraham I. 413
Abu Giafar Mohammed I. 413
Abu Giafar Muhamed I. 338

Abugiaffar Achmet Ben	I.	393
Abu Haſſan Alladdin	I.	404
Abuhanifah	I.	381
Abu Iſchak Ben Ibrahim	I.	410
Abu Iſchak Jacob	I.	388
— — — Ibrahim	I.	404
Abu Ismael Ibrahim	I.	413
Abu Juſeph	I.	351
Abu Kobair	I.	413
Abul Abbas Achmed	I.	352
Abul Abbas Ben Mohammed	I.	410
Abu'l Carm ſaed Ebn Tuma	I.	405
Abulcaſem Abdelrahman	I.	350
Abulfaragius	I.	389
Abulfarajus	I.	388
Abulhar	I.	413
Abul Haſan Ibn O'l Haidar	I.	410
Abu'l Haſſan	I.	414
Abul Haſſan ſaid Al Hadhiri	I.	401
Abu'l Helm Al Mogrebi	I.	401
Abulkhair	I.	401
Abu Lola Ben Zohairi	I.	403
Abul Rihan Mohammed	I.	379
Abu Manen Ben Abu	I.	402
Abu Manſur	I.	413
Abu Manſur Al Haſen	I.	382
Abu Manſur Elhaſen	I.	413
Abu Marwan Ben Zohar	I.	403
Abu Maslad	I.	402
Abu Maſſa	I.	413
Abu Mona F. Abunaſſer	I.	413
Abu Naim	I.	413
Abu Nasr Anazarbenoi	I.	413
Abu Nasr Adoran	I.	413
Abu Obaida Al Giciziani	I.	384
Abuſahal Al Maſſihi	I.	379
Abuſaid Ben Abi ſurur	I.	390
Abuſaid f. Huſſein Al Thabib	I.	414
Abu Salem Ben Caraba	I.	405
Abuſar	I.	359
Abuſchaik Ebn Ol Maſchi	I.	388
Abu Schegia Al Basthami	I.	414
Abu Semgoun	I.	414
Abu Takin Muhammed	I.	411
Abu Zale	I.	414
Acabri	I.	359
Acacior	I.	171
Accoltus Benedict	IV.	64
Accurſinus Bartholomæus	II.	507
Aceſias	I.	24
Aceſias	I.	29
Acevedo Petr.	II.	287
Achillas	I.	69
Achilles	I.	18
Achillinus Alexander	I.	491
Achinoander Henr. Com.	II.	458
Achmed	I.	403
Achmed Al Thabib	I.	358
Achmed Ben Abubeker	I.	390
Achmed Ebn Harun	I.	352
Achmet Al Cars Rai	I.	390
Achmet Ben Abraham	I.	414
Achmet Ben Ibrahim	I.	378
Achmet Ben Ibrahim	I.	412
Achmet Ben Ibrahim	I.	414
Achmet Ben Mohammed	I.	378
Achmet Ebn David	I.	381
Acidalius Chriſt.	II.	366
Acidalius Gottfr.	II.	651
Acoluthus J.	III.	628
Acriſus	I.	328
Acron	I. 22.	14
Acron Agrigentinus	I.	24
Actuarius	I.	49
— — — Johannes	I.	319
Acumeneus	I.	102
Acunha Chr. Triſtan	II.	685
Acuto J. Affinato d'	II.	355
Adam Jacob	II.	536
Adam —	II.	536
Adam —	II.	542
Adam Jacob	II.	517
Adamantius	I.	296
Adamasca	I.	381

Adami Melchior II, 493
Adamius Andr. II. 379
Adamius Wilhelm II. 366
Addiſon Joſeph IV. 420
Adelardus I. 429
Adelgehr Laurent II. 549
Adeli I. 414
Ader Guilielm II. 492
Adlung J. Chriſtoph III. 405
Adolphi Chriſt. Mich. IV. 347
—— Fr. IV. 298
Adrognis Santes de I. 455
Æder J. III. 37
Æſob I. 382
Ægialeus I. 278
Ægidius I. 429
Ægimius I. 25
ÆGIMIUS Velius I. 24
Ælignus Claud. I. 226
Ælius Ariſtides I. 225
Ælius Gallus Aſclepiades I. 187
Ælius T. Aſclep. I. 187
Æmilius Guil. III. 432
—— Hiſpanus I. 291
Æmilius Macer I. 161
Æmilius Macer I. 425
Æneas I. 221
Æplin III. 205
Æſculapius I. 13
Æſculapius I. 327
Æſchengeder Theodorich II. 500
Æſchines I. 184
Æſchrion I. 220
Æthlius I. 131
Ætius Amidenus I. 299
Ætius Cajus I. 180
Ætſema Joſias ab II. 422
Affilé Petrus l' II. 259
Afintus Henr. I. 502
Afforti Fr. III. 370
Afforty Franc. III. 359
—— —— IV. 186. 214
Agapetus I. 303
Agapius I. 303
Agariſius I. 355
Agatarchides I. 132
Agathemerus Claudius I. 187
Agathinus I. 197
Agathocles I. 132
Agathocles I. 168
Agathotychus I. 389
Agathotychus I. 290
Agathus I. 220
Agathyrſus III. 23
Agbari I. 414
Agerius Nicol. II. 327
Aggravi J. Franc. III. 151
Agoſti Leonh. II. 699
Agoſtino Franceſco II. 441
Agricola Georg I. 539
—— Joh. I. 43
—— J. II. 448
—— J. III. 4
—— J. G. II. 470
—— J. Jacob III. 401
—— J. Wilhelm II. 718
Agrippa Henr. Cornel. I. 529
—— H. Cornel. II. 540
—— Leon. I. 187
—— Livio II. 699
Aguado Petr. Mancedo II. 544
Aguenza Petr. III. 323
Aguero Bartholom. Hidalgo de II. 260
Aguilar Franciſcus de Leyva y II. 605
Aguillar Franc. II. 308
Agviar Theon de II. 499
Ahaſverus J. II. 542
Ahuad I. 359
Aibini Sebaſt. III. 381
Aichſpalt Petr. de I. 436
Aiden Ben Ali I. 409
Ajelli Sebaſtian II. 210
Aignan IV. 133
—— Franc. IV. 315. 345. 366

Althusius Henr. III. 252
—— —— III. 263
Altimarus II. 165
—— —— J. I. 55
Altomari Donat Anton. ab II. 80
Alton Mathurin II. 596
—— —— II. 601
—— —— II. 607
—— —— II. 686
Altwein J. IV. 21
Alvares Thomas II. 172
Alvarez Anton II. 261
Alvarus II. 565
Aly Abdalag I. 359
Aly Bin Ron I. 359
Aly Sultan Al Khorassani I. 411
Alziari Pietro III. 80
Amando M. Johannes de S. I. 436
Amanrich Cyr. IV. 339
Amat J. Carol. IV. 129
Amatus J. Carolus II. 574
—— Leonh. III. 220
Amboise Jac. d' II. 314
—— —— —— II. 391
—— Jaques d' II. 319
Ambrosini Bartholomeo II. 595
Ambrosius I. 165
—— Mediolanensis I. 288
—— Pateolanus I. 288
Amelung Petr. II. 397
Amende Joh. IV. 82
Amicus Diomedes II. 320
Amideus Mathias II. 692
Amman J. Conr. I. 208. IV. 14
—— J. III. 182
—— J. Conr. III. 58
—— Paul. III. 91
Ammianus III. 153
Ammiraux M. Demetr. IV. 133
Ammonius Agricola I. 258
—— J. Agricola II. 14
—— —— I. 241
Amphilochus I. 17
Ampsing J. Assuerus II. 357
Amran F. Biaumet I. 381
Amthor Caspar II. 600
Anastasius I. 453
—— II. 75
Anatolius I. 288
—— I. 276
—— I. 290
Anaxagoras I. 28
Anaxilaus I. 161
Anda IV. 108
Andalori Andr. IV. 358
Andernacus J. Guintherus II. 197
Anderson Joseph IV. 8
Anderus Hyacinthus III. 294
Andouillette l' III. 450
Andrade J. Galbam de III. 431
Andrado Joseph. Homen. IV. 108
Andreæ F. III. 539
—— J. Valent. III. 614
—— Valerius II. 398
Andreas I. 129
—— Archiatrorum Comes I. 180
—— Comes I. 298
—— Hyacinthus IV. 301
—— J. Georg IV. 123
—— Tobias III. 79
—— III. 201
André François III. 329
—— —— de St. I. 74
—— N. de St. IV. 18. 47
—— Pierre II. 147
—— —— II. 233
Andriolli Mich. Angel. IV. 126
Androcydas I. 106
Andromachi Cretenses I. 178
Andron I. 117
Andronicus I. 171
Andry Nicol. IV. 214. 287
Angeleres J. Fr. Bonaventura Angel. IV. 122

Angelico

Angelico Michel Angelo II. 434
Angeli Daniel III. 221
Angelieri Bonaventura IV. 16
Angelini Fulvius II. 362
—— —— II. 412
—— Nicol. Boca II. 338
Angelinus Facondinus II. 652
Angelocrator Daniel II. 564
Angelus Camerinensis I. 437
—— J. II. 416
Angelutinus Theod. II. 277
Anglois Mich. l' *III.* 21
Anguilbertus Theodor. *I.* 502
Anguillara Anton *II.* 184
Anguisola Anton *II.* 270
Anhalt *IV.* 208
Anhard Elias *II.* 262
—— —— *II.* 389
Anna Cominena *I.* 322
Annaard Christoph. *IV.* 344
Anselmi Battista *II.* 584
Anselmus Aurelius *II.* 384
—— Valerius *I.* 467
Antæus *I.* 183
Antarvetus Israel *II.* 367
Antheros *I.* 164
Anthoni J. Gregor. *III.* 644
Anthus *I.* 299
Antigenes *I.* 24
—— *I.* 25
—— *I.* 128
—— *I.* 138
—— *I.* 220
Antiles *I.* 356
Antimachus *I.* 167
Antimetus *I.* 165
Antiochus *I.* 220
—— *I.* 221
Antipater *I.* 160. 213
Antiphanes *I.* 132
Antiphenes *I.* 24
Antisthenes *I.* 26
Antistius *I.* 157
Antoine Dominique *IV.* 271
Antonelli Hyppolytus *II.* 593
Antoniacus Janus *I.* 232
Antonio Alb. Mich. *II.* 614
Antonius *I.* 172
—— B. *I.* 470
—— Joh. *I.* 517
—— Musa *I.* 150
—— Nicol. *III.* 328
Antonius Pharmacopola *I.* 216
Antyllus *I.* 279
Apelles Thasius *I.* 181
Apemantus *I.* 125
Aphroda *I.* 168
Apianus Petr. *I.* 536
Apiarius Matthias *II.* 31
Apinus J. Lud. *IV.* 84
Apion *I.* 165
Apis *I.* 11
Apollinaris *I.* 294
—— T. Julius Roscanus *I.* 186
Apollo *I.* 12
Apollodorus *I.* 117
—— —— *I.* 132
—— —— *I.* 181
APOLLONIDES Cous *I.* 24
—— —— Cyprius *I.* 213
APOLLONII Antiocheni *I.* 135
Apollonius *I.* 89
—— *I.* 103
—— Archistator *I.* 223
—— Cyclus *I.* 137
—— Citicus *I.* 139
—— Glaucias *I.* 137
—— Memphitus *I.* 124
—— Mus. *I.* 129
—— — *I.* 154
—— organicus *I.* 222
—— Pergamenus *I.* 223
—— Pytnæus *I.* 181
—— Tarseus *I.* 223

Apollophanes I. 125
Apolonisius I. 357
Apono Petr. de I. 105
Appelius J. Just. IV. 353
Aprianus I. 222
Apulejus L. I. 187
——— L. I. 188
Aquila J. de I. 484
Aquilanus Sebastian I. 481
Aquilera Anton I. 508
Arabas I. 223
Arabasus I. 356
Arabus I. 12
Aranqueto Brunettus ab III. 4
Aras Georg III. 193
Aratias I. 357
Arbaud Georg. II. 391
——— ——— II. 613
Arbauld Georg. II. 380
——— t ——— II. 369
——— t ——— II. 460
——— t ——— II. 542
——— t ——— II. 640
Arbinet Daniel III. 29
——— ——— III. 30
——— ——— III. 56
Arbre J. Claud. de l' III. 481
Arcadio Alessandro II. 600
——— Francesco II. 479
Arcadius I. 315
Arcagenius I. 357
Arcasio Medico II. 586
Arcella Justin. II. 168
Archagatus I. 132
Archer John. III. 356
Archibald Georg. III. 369
Archibius I. 131
——— I. 222
Archidamus I. 102
Archigenes Apameus I. 198
Archistratus I. 131
Archon I. 355
Arcinicga Franc. Beler de II. 365
Arculanus Johan. I. 462
Arcularius J. Henr. II. 692
Arcusia Charles d' II. 378
Ardensbach Wenc. Maxim. III. 297
Ardern Johannes de I. 450
Ardizzoni Sabr. III. 53
Areault Georg II. 431
Arellan Petr. Franc. II. 332
Arend J. Georg. III. 388
Aretæus I. 192
Arevalo Alphonso Somez de II. 538
Argelati Philip. IV. 203
Argenterius Jul. I. 55
——— ——— II. 96
Argoli Andreas II. 642
Arimono Annib. II. 207
Arisius Franc. IV. 414
Aristæus I. 18
——— Torseus I. 216
Aristarchus I. 130
Aristion I. 81
——— I. 102
Aristippus I. 192
Aristocles I. 169
Aristodemus I. 154
Aristogenes I. 116
Aristogiton I. 132
Aristomenes I. 227
Ariston I. 159
Aristophilus I. 24
——— I. 26
Aristoteles I. 105
——— Melitiniensis I. 222
Arlebout Ysbrand Gisbert III. 163
Arlunus Petrus I. 534
Arma J. Franc. II. 90
Armbruster J. II. 336
Arminius I. 180
ArnaldusBachouneVillanovanus I. 446
Arnisæus Fr. III. 43
——— Henning. II. 415

Arnold

Arnold Erm.	III.	480
—— J.	IV.	52
—— J. D.	IV.	164
—— J. M.	II.	410
—— J Martin.	IV.	84
Arnoldi Phil. Jac.	IV.	384
Arnoldus Stephan.	I.	453
—— Villanovanus	I.	387
Arnolphus J. B.	II.	235
Arnould Th.	III.	25
Aromatarius Joſephus ab	II.	538
Aron	I.	328
Arquatus J. Franc.	II.	476
Arraes Duartus Madeira	II.	638
Arragon Evert	II.	227
Arragoſius Wilhelm	II.	326
Arrais	II.	431
Arredondo Martin	III.	70
Arrhabion Ponticus	I.	46
Arrivabenus Ludov.	II.	46
Arruntius	I.	166
Arſares	I.	359
Artemdorus	I.	126
—— ——	I.	326
—— —— Capito	I.	219
Artemius Chriſtoph.	II.	480
—— —— Dianio	I.	288
Artemon	I.	132
—— ——	I.	181
Arthuis Petr.	II.	219
Arthuys Petr.	II.	211
Artocophininus Henricus	II.	500
Artocophinus Henr.	II.	318
Artopœus J. Chriſt.	III.	528
Artorius M.	I.	150
—— M. Asclep.	I.	185
Arum Joach. v.	I.	58
Aruntus L. Asclep.	I.	185
Arviſet Etienne	II.	457
Aſaineri	I.	382
Aſascara	I.	359
Aſcelin Petr.	I.	436
Aſch Georg	III.	646
Aſchenberg Henr. Bern.	IV.	344
Asclapo Patrenſis	I.	156
Asclepiades	I.	76
—— ——	I.	140
—— —— Pharmacion	I.	216
Asculanus Soladinus	I.	462
Aſellius C.	II.	544
Asgaard Rœmer	IV.	439
Aslaki	I.	401
Asnaſiander	I.	359
Asphalarteſius	I.	167
Asrabtl.	I.	359
Aſſaltus Petr.	III.	511
Aſſelinæus J.	III.	85
Aſſelineus Petr.	II.	157
Aſſendelft Simon v.	III.	252
Aſſnerus J.	II.	358
Aſt J. Danz von	II.	68
Aſtiarius Blaſius	I.	464
Aſtmann C. S.	IV.	224
Aſtorius J.	II.	495
Aſtrampſychus	I.	278
Aſtruc J.	IV.	328
Aſuſiſtara	I.	357
Ateuriſtus	I.	354
Athenæus	I.	326
—— —— Ægyptius	I.	226
—— —— Cilix	I.	192
Atbenagoras	I.	126
—— ——	I.	326
Athenion	I.	157
Athenippus	I.	166
Athenodorus	I.	224
Athotis	I.	20
Athuriscus	I.	354
Atram	I.	382
Atrocianus Johannes	I.	425
Atryillatus	I.	224
Attalion	I.	90
Attalus	I.	213
Attarhindi	I.	363

Atyatai	I.	357
Auberius Johannes	II.	401
Aubertus Jacob	II.	199
Aubry Jean	II	494
Auchter Petr. Mich.	II.	447
Auda Dominicus	III.	400
Aufidius M.	I.	188
Augenius Horatius	II.	176
——— Sebaſt.	II.	116
Augenville Cæſar	II.	271
Augeraſius	I.	216
Aulaire S.	II.	488
Auletius Alardus	II.	366
Auliſius Dominic.	IV.	286
Aurelius M. Aclepiades	I.	134
Auriaſius	I.	357
Aurifaber Andr.	I.	323
——— Ph.	II.	91
Aurimontanus Hieronymus	I.	592
Auſonius Julius	I.	287
Auſsfeld J. Chriſtoph.	III.	175
Auſten Andr.	IV.	307
Auſtins	III.	197
Auſtriacus Joh.	III.	424
Auſtrius Sebaſt.	I.	55
——— ———	II.	42
Auvalle S.	IV.	114
Auvergne Mlle. d'	IV.	108
Avantius Carol.	III.	6
Avelinus Franciscus	III.	146
—— —— —— ——	II.	632
Avenius Henr.	III.	142
——— Joh.	IV.	57
Avenzoar	I.	395
Averault Ant. de	II.	487
Averrhoes	I.	398
Avicenna	I.	383
Avignon Anton d'	I.	505
Avila Ludov. Lobera de	I.	530
Avil Hakim.	I.	400
Avil Memi Ali Nafid	I.	400
Avinnon J. de	II.	75
Avour Daniel Chardon	IV.	207
Awek J.	III.	202
Axt J. Conr.	III.	445
Axtelmeyer Stanisl. Rich.	IV.	273
Ayala Gabriel	II.	141
—— —— Hieronymus de	III.	329
Aylwin Thomas	III.	527
Ayme Iſaac	III.	619
Ayrer	III.	372
Ayrer Chriſt. Henr.	II.	313
—— —— ——	II.	356
—— —— ——	II.	423
—— J. Chriſtoph	II.	500
Azanita	I.	223
Azararus	I.	381
Azevedo Juan Velasquez de	II.	546
——— Moyſes Salomon.	III.	133
——— Petr.	IV. 366. 386.	453.

B.

Babinet Hugh.	II.	88
——— Hugo	II.	96
——— ———	II.	157
Bacchini Benedict.	IV.	9
Baccius Andr.	II.	157
Bachanelli Joh.	II.	101
Bachaut Joſeph.	III.	626
Bachendorf Nic. Matth.	IV.	422
Bachendorph Nic. Matth.	II.	410
Bacher Stephan.	II.	318
Bachius	I.	128
Bachius	I. 88.	89
Bachmeyer Wolfg. Wilh.	IV.	186
Bachot Etienne	II.	713
—— Steph.	II.	715
—— ——	II.	719
—— ——	III.	5
—— ——	III.	10
—— ——	III.	73
—— ——	III.	389
—— ——	IV. 4. 9.	24

Bacht

Bacht Clemens Joh.	III.	447
Bachus	I.	12
Bachwald J.	IV.	296
Back Jacob de	II.	637
Backmeister Matth.	II.	390
—— —— Sebast.	IV.	285
Bacmeister J.	II.	676
—— —— J.	III.	72
Bacon Franciscus de Verulamio	II.	512
—— Rogerius	I.	435
Bacquere Bened.	III.	327
Bactischua	I.	339
Bacuet Hoseas	III.	275
Baddamius J.	III.	188
Badilius Valerius	II.	385
Badreddin Abu Abdalla	I.	414
Badroddin	I.	406
Badus Sebastian	II.	691
Bær Nicol.	IV.	233
Bærtscheer J.	III.	388
Bæsdorf Cornel.	II.	251
Bæza Petro	II.	261
Bagaylus	II.	355
Bagellardus Paulus de Flumine	I.	466
Baggaart Joh.	IV.	208
Baglivus Georg.	IV.	197
Baie Arnaud.	II.	713
Baier J. Jac.	IV.	243
Baillard Edm.	III.	249
Baillon Guil.	II.	330
—— —— de	II.	224
—— —— de	II.	319
—— —— de	II.	359
—— —— de	II.	426
—— —— du	II.	174
—— —— le	II.	449
Baillon J.	II.	416
Bailly Nic.	III.	614
—— ——	III.	614
—— ——	III.	645
—— Pierre	II.	566
Bain Chr.	II.	311
Baker Georg	II.	198
Balæus J.	II.	88
Balamius	I.	235
—— Ferdin.	II.	97
Balbianus Justus.	II.	338
Balcianellus J.	II.	309
Balde Jacob	III.	23
Baldesius Antonius	II.	431
Baldi Hubert.	II.	714
Baldinger E. G.	IV.	147
Baldini Bernard	I.	273
Baldinius Bacius	I.	60
—— Baccius	II.	267
Baldinus Bernard	II.	160
—— ——	II.	165
—— Hieron.	I.	476
Baldit Michael.	III.	194
Baldus Baldus	I.	60
—— ——	II.	592
Baldus Camillus	III.	414
Baldus Hieron.	II.	690
Baldutius Valerius	II.	401
Balestra Guiseppe	III.	62
Balingham	II.	534
Balista Christ.	II.	112
—— ——	II.	80
Ballonius Guilielm.	I.	97
—— ——	II.	211
—— ——	II.	449
Balneis Abraham de	II.	131
Balthasar Theodor.	IV.	345
Balvard	II.	713
Baluze Steph.	III.	364
Bamachitus	I.	359
Bamferds	II.	365
Bandiera Paul. Hieron.	IV.	300
Bandini Angel. Maria	I.	138
Banzer Marcus	II.	459
Baralis B.	II.	259
—— Bartholom.	II.	448
—— ——	II.	460
—— ——	II.	472

Baralis Bartholom.	II.	568
——— ———	II.	607
——— ———	III.	48
——— Car.	III.	27
——— —	III.	29
——— Charles	III.	56
Barasin	III.	626
Baravolus	II.	156
Barba Petr.	II.	685
Barbati Hieron.	III.	171
Barbe Sim.	IV.	207
Barbeirac Car.	III.	68
Barbek Frid. Gottfr.	III.	645
Barbereau	III.	260
Barberius J.	III.	544
Barbette Paul.	II.	56
Barbier J.	II.	478
Barbor. Wilhelm.	III.	141
Barchausen J.	II.	634
Barchesius Petr.	II.	113
Bardili Car.	III.	153
——— Martin	II.	707
Barelier Jac.	II.	601
——— —	II.	607
——— —	II.	607
Barera Juan Ordonnes de la	IV.	271
Bares	I.	359
Baret	II.	575
Baricellus Julius Cæsar.	II.	367
Barili J.	III.	35
Barisanus Franc. Dom.	I.	53
Barker J.	I.	100
Bark F. Elbi.	I.	381
Barkhausen J. Conr.	IV.	75
Barlaam	I.	328
Barlandus Hubert	I.	535
——— ———	I.	264
Barlet Claud.	IV.	441
Barner Jacob	III.	364
Barnesius Faust. Naronius	III.	304
Barnstein Henric.	II.	701
Barnstorf Erm.	III.	335
Baroccius Alphonsus	I.	56
— — — —	II.	387
Baronius Theod.	II.	406
——— Vincentius	II.	615
Baron Petr.	II.	349
——— —	II.	358
——— Theodor.	IV.	305
Barra Pierre	III.	151
Barralis B.	II.	494
Barre Guil. de la	II.	211
——— P.	I.	87
Barrie Arnaud	III.	249
Barrios Johannes	II.	398
Barroughs	II.	414
Bartas Guil. Salust de	II.	402
Bartels Nicol. Adolphus	III.	133
Barth Jeremias	II.	399
——— Michael	I.	510
——— ———	II.	129
Barthius Caspar	I.	296
——— Zacharias	II.	329
Bartholi Georg Theodor.	IV.	266
Bartholino Antonio	II.	262
Bartholinus Albertus	III.	194
——— Caspar	II.	421
——— ———	III.	348
——— Erasmus	III.	449
——— Laurent.	II.	102
——— Thomas	II.	653
——— Thomas	III.	346
Bartholi Sebast.	III.	401
Bartholomæus I. 484.	II.	365
— — — ab urbe vetere	II.	68
— — — de Glanville	I.	434
— — — J.	III.	335
— — — Just. Politanus	I.	24
— — — Justinopoli		
Bartisch Georg.	II.	252
Bartoletti Fabricius	II.	686
Bartoli Sebast.	III.	193
Bartsch Jac.	II.	535
Baruffaldi Girolamo	IV.	380

Baruffaldus Hieron. II. 27
Barziziis Chriſtoph. de I. 470
Barzuatus I. 38[illegible]
Barzujah I. 334
Bascarini Joh. III. 353
Baſilius I. 288
—— I. 311
Baſſiere Paul. III. 647
Baſſi J. Jacob I. 96
Baſſius J. Jacob II. 313
Baſſus Julius I. 151
Baſtellus Andr. II. 335
Bataller J. Bapt. III. 108
Bate G. III. 303
Bateman II. 237
Bates William III. 495
Bathurſt Radulph. III. 15
Batſch J. II. 588
Battarelli G. IV. 49
Batti Carol. II. 318
Battier Daniel III. 448
Battus Gerardus II. 173
—— Henr. I. 58
—— Levinus II. 247
Bauda Abraham III. 329
Baudelot Cæſar IV. 292
Bauderon Brice II. 281
Baudeſſon Nicol. II. 96
Baudiche Simon II. 114
Baudis Joachim II. 260
Bauduyn Chr. II. 191
—— Claud. II. 195
Bauer IV. 22
Bauerius de Baueriis I. 471
Bauerſchmidt Thomas II. 429
Baufort L. de III. 47
Baugrand D. Landeus III. 482
Bauhinus Caſpar II. 232
—— Hieron. III. 71
—— —— III. 202
—— J. II. 297
—— J. Caſp. III. 29
Bauhinus J. Jac. III. 124
Bauiynet II. 252
Bauler Ezechiel III. 477
Bauman Henr. IV. 306
—— —— Frid. IV. 298
—— J. Nicol. II. 578
Baume le IV. 345
Baur Lud. Luc. IV. 440
Baurger Jac. de IV. 277
Bauſch J. Laurent. II. 588
—— Leonh. II. 424
Bauſchius Laur. III. 280
—— —— Leonh. II. 313
Bauſchner Ezechiel III. 35
Bausner Bartholomæus III. 49
Bautzmann Joh. Chriſt. III. 358
Baux III. 482
Bauzmann Chriſtoph II. 693
—— J. Chriſt. III. 647
Baviſani Franc. Dom. III. 146
Bavot Ludov. I. 256
Bay O van der III. 402
Bayer Andr. III. 33
—— J. Michel. III. 130
—— Wenceslaus I. 520
Bayfield Robert III. 46
Bayle Franciscus III. 267
Baynard D. IV. 12
Baynord Eduard. IV. 190
Bayro Petr. de I. 493
Baza Alonſo II. 172
Bazin Claud. II. 185
—— —— II. 350
—— —— II. 358
—— —— II. 416
—— Dionyſ. II. 579
—— —— II. 588
—— Fr. III. 305
—— Fr. III. 337
—— Sim. II. 331
—— —— II. 333
—— —— II. 334

Bazin

Bazin Sim.	II.	436
—— —	II.	442
—— —	II.	483
—— —	II.	511
—— —	II.	615
—— —	II.	647
Bazzicaluve Ascan. Maria	IV.	303
Beal Joh.	III.	371
Beale Barthol.	IV.	294
—— J.	III.	184
Beard Gabriel	II.	400
—— ——	II.	449
—— Caspar.	II.	400
Beautus Gabriel	II.	270
Beauchesne J.	II.	191
—— —— J.	II.	195
—— —— J.	II.	208
—— —— J.	II.	288
—— —— J.	II.	292
—— —— J.	II.	349
—— —— J.	II.	411
—— —— J.	II.	448
—— —— J.	II.	501
—— —— J.	II.	517
Beaufort J. de	II.	391
Beaugrand N.	II.	606
Beaulieu Etienne de	I.	528
Beaurains Petr. de	II.	449
—— —— —	II.	460
—— —— —	II.	549
—— —— —	II.	595
—— —— —	III.	48
Beauval Henry Basnage de	IV.	48
—— J. Boucher	III.	356
Beauvoys J. de	II.	103
—— Adr.	II.	99
Bebber D. Isaac	III.	641
Bebel Balth.	III.	337
Beccer Hermann.	II.	548
Beccher Joach.	III.	135
Bechmann Frieder.	III.	359
Becht J. G.	III.	480
Beck Adam.	III.	611
—— Christ.	II.	471
—— J.	III.	37
—— J. D.	IV.	428
—— Janus	III.	448
—— Joh.	IV.	440
—— J. Rud.	III.	481
——e David van der	III.	364
——e —— — —	III.	423
Becker Andr.	III.	123
—— Christoph.	III.	141
—— Dan. Christ.	IV.	8
—— Gottl.	III.	388
—— J. Conr.	IV.	212
—— J. Gottfr.	353.	382
Beckers Jac.	III.	263
—— Nicol. Wilh.	III.	283
Becket Guilielm.	IV.	442
Beckher Daniel	II.	509
—— ——	III.	28
Becmann F.	III.	527
—— J. Christ.	III.	405
—— ——	III.	398
Becquet Claud.	II.	88
—— El.	II.	68
Becritius	I.	171
Beda El.	II.	501
—— —	II.	512
—— Helias	III.	21
Beddevole Dominicus	III.	505
Bedreddin Hassan Ben Omar.	I.	409
Bedrotius	I.	226
Beer Henr. Leonh.	II.	651
—— J. Wolfg.	II.	495
Beest Gualth van	III.	447
Beggi Jac. Andr.	IV.	303
Begin Jacques	IV.	239
Behrens Conr. Barthold	IV.	16
—— Georg Henr.	IV.	21
Behrnauer G.	IV.	125
—— Gottlob	IV.	52
—— Jac.	II.	358

Beier Gottfr.	III.	133
—— J. Christ.	IV.	306
Beikestein J.	IV.	124
Beintema J. W.	IV.	101
Beinza Matthias de	III.	479
Bek Mich.	IV.	306
Bel Ægid le	III.	56
—— —— ——	III.	508
—— —— ——	III.	626
Belas	I.	299
Belestre Fr. de	III.	614
—— —— —— ——	III.	626
—— —— —— ——	III.	645
Belet Guil.	II.	469
—— ——	II.	517
—— Nicol.	II.	489
Belfort Gabr. Bell. a	IV.	242
Belfortis Albert.	II.	190
Belida J.	II.	206
Beli Lucianus	I.	538
Belin	III.	481
—— Cl.	II.	314
Belius Carolus	III.	527
Bellacati Ludovicus	III.	398
Bellacatus Aloys.	II.	200
Bellay Jac.	II.	579
Bellefort Zachar. Belin a	II.	369
Bellerie S. de la	III.	261
Bellestre F. Picate de	IV.	167
Belleus Theod.	I.	51
—— ——	II.	184
Belli Barthold.	IV.	182
—— Nicol.	II.	173
Bellinus Laurent.	III.	124
Bellisarius Ludovicus	I.	231
Bellius Dominic.	I.	273
Belloforti J.	II.	233
Bellorus J. Petr.	III.	637
Bellos Anton. de	IV.	77
Belloste Augustin.	IV.	204
—— Mich. Anton.	IV.	205
Bells	III.	172
Bellunensis Andr.	I.	386
Belot Franc.	II.	99
—— Guil.	II.	501
Below. Bernh.	III.	382
—— J. Frid.	IV.	110
Beltran Luis Amigo y	III.	524
Bembis Wolfg. de	II.	150
Ben Abdallah.	I.	412
—— Abil Gaith.	I.	414
—— Almukah	I.	414
Benancius Lissetus	II.	102
Benasse Rudolph.	IV.	211
Benavides Petrus Arias de	II.	141
Ben Ebn Chalid.	I.	359
—— Ehgelbey.	I.	361
Benedictus	I.	468
—— —— Alexander	I.	474
—— —— Johannes	I.	499
—— —— Julius Cæsar.	II.	604
—— —— Magister.	I.	49
Beneset	I.	360
Ben J.	III.	607
Benier	III.	527
Benivenius Anton.	I.	50
—— —— ——	I.	490
Bennet Christoph.	III.	49
Benoit Albert.	III.	370
—— Petr.	III.	82
Ben Omar.	I.	389
Bensheim Ernest.	IV.	267
Bentius Hugo	I.	457
Benz Adolph. Christ.	IV.	84
—— J. Georg.	IV.	277
Benzoni Nicol.	III.	388
Bequoy J. de	IV.	123
Beragerus	I.	355
Berauld Jean	II.	588
Berault J.	II.	472
—— J.	II.	496
—— J.	II.	542
Berckring D.	III.	97
Berdegalage Phil. Bern. de	IV.	226

Beré Jul. II. 208
Berengarius Jacobus I. 500
Berenger IV. 432
——— Barth. Adam. IV. 364
Berga Anton. II. 317
Bergani Cesare II. 368
Bergat Bernardus II. 544
Bergen J. Georg. a IV. 82
——— — — IV. 82
Bergensis Gerard. II. 151
Berger Cl. III. 233
——— — III. 265
——— — III. 370
——— — IV. 277. 298. 299
——— J. III. 181
——— J. Bened. II. 458
——— J. Gottfr. de III. 641
——— U. IV. 287
———ies Jacob Girard des III. 330
Bergeron Petr. I. 436
Bergner Georg. II. 511
——— ——— II. 566
Berigardus Petrus I. 44
——— ——— II. 704
Berkel Abraham I. 296
Berkelmann Petr. Valent. III. 37
Berkhuys Ant. III. 72
Berlin Sim. II. 447
Berlochs Ant. I. 521
Berlu J. Jacques IV. 133
Bernagie Pieter. III. 521
Bernard Christ. IV. 360
——— Eduard. III. 637. IV. 219
——— Edward. IV. 44
——— Georg. III. 143
Bernardinus Fr. II. 48
——— S. Senensis I. 454
Bernard J. Steph. I. 315
——— J. I. 323
Bernardus Archiepiscopus I. 430
Bernerus Girard de I. 460
——— Sylvester. II. 90
Bernier Franciscus III. 274
——— Joh. III. 523
——— Pierre II. 377
Berniz Martin Bernh. III. 361
Beroaldus Philipp. I. 483
Berricov J. III. 335
Berselaar Jac. IV. 82
Bersmann Georg. II. 14
——— ——— II. 184
Bertaldi J. Lud. II. 421
Bertapalia Leonardus I. 458
Berthod IV. 114
Bertholdi Andr. II. 251
Bertholet S. IV. 422
Berthot J. Alph. II. 192
Berti Giov. Bapt. II. 458
Bertini Antonio Francesco IV. 270
Bertinus G. II. 265
Bertod IV. 125
Bertotius Alfonsus II. 116
Bertram Christ. II. 516
——— Joach. II. 471
Bertrand III. 602
——— II. 584
Bertruccius Nicol. I. 442
Bertuccius Placidus IV. 292
Bertuch J. M. III. 206
Berytius I. 291
Besardi J. II. 469
Beschebien Petr. I. 462
Besler Michael Rupert. II. 594
——— Hieron. II. 423
Besse J. IV. 308
Besson Jac. II. 124
——— Jaques II. 190
Bestinus I. 196
Betera Felicianus II. 298
Bethencourt Jacob a I. 514
Betienback Conr. II. 448
Betten Henr. IV. 21
Betti Anton Maria II. 35
Bettus J. III. 288

Betulius

Betulius J. Gregor.	IV.	100
Betz Georg. Sigism.	III.	370
Beughen Corn. a	III.	494
Beutel J.	II.	458
Beuttel J. Georg.	IV.	24
Bevault J.	II.	483
Beverwyck J.	I.	57
—— Johannes van	II.	607
Bex Abraham	III.	480
Beyer Ezechiel	II.	423
—— Gottfr.	III.	369
—— J.	III.	263
—— J Hartmann	II.	268
—— Michael	II.	499
—— Phil. Henr.	III.	264
Beyler Lucas	II.	480
Beynon Elias	III.	47
—— Elie	III.	356
Beza	IV.	22
—— Theod.	II.	180
—— ——	III.	46
Bezançon Charles	III.	400
Bianzani Thomas	II.	365
Biard Gabriel	II.	607
—— Gabr.	II.	634
—— ——	II.	406
Biart Gabr.	II.	542
Bibar	I.	359
Bibben J.	IV.	66
Bibelesworth Gualther	I.	459
Bicais Michel.	III.	261
Bicaisse Honor.	I.	46
—— ——	I.	79
—— Honorat.	I.	37
—— ——	III.	50
Bickfai J. de	II.	638
Bidloo God.	III.	513
—— Nicol.	IV.	224
Bieben Matth.	III.	100
Biechling J.	IV.	123
Biel Gabr.	I.	501
Bienassis Pierre	II.	565
Biendisant Cl.	III.	234
—— Cl.	III.	370
—— Cl.	III.	265
Biennita	I.	221
Bierdumphel J.	II.	333
Bierling Caspar Theoph.	III.	169
—— Hieron.	III.	8
Biermann H.	IV.	383
—— Martin.	*II.*	292
Biermannus Mart.	*II.*	311
Bierwirth Christ.	*IV.*	439
Biester J.	*III.*	336
—— Jac.	*IV.*	420
—— Peter.	*III.*	153
Biet	*IV.*	381
Biganoi De	*IV.*	359
Biggs Nathanael	*III.*	25
Bigorre Ant.	*III.*	72
Bilion	*IV.*	302
Bilitzer Christoph.	*II.*	426
Billich Ant. Gunther.	*II.*	531
Billiks J.	*II.*	574
Bimbault Ant.	*II.*	436
Bimbino B.	*II.*	252
Bimbiollus Annibal	*II.*	376
Bimius J.	*III.*	296
Binder Catharina	*II.*	258
—— Christoph.	*II.*	424
—— Udalricus	*I.*	429
—— ——	*I.*	492
Bindi J. Bapt.	*III.*	66
Binet Etienne	*II.*	565
Bineteau	*III.*	54
Bingelstein J. Adolph.	*II.*	479
Bin Habrin	*I.*	361
Binninger J. Nicol.	*III.*	348
—— L. E.	*IV.*	345
Bin Sahfi	*I.*	363
Biquet Anselmi	*II.*	588
—— Ant.	*II.*	588
Birber Christoph.	*IV.*	316
Birch Samson	*III.*	615

Birch Thom.	III.	185
Birnbaum Gottfr. Sigism.	III.	337
—— —— ——	III.	368
Bischof Balth.	III.	197
Bisellus Agabitus	II.	118
Bismack J.	I.	482
Bitterkraut J. Christoph.	III.	416
Biumi Paul. Hieron.	IV.	202
Bix J. Ulr.	III.	419
Blachet Gaspar.	II.	546
Blacvoc Henr.	II.	448
Blacvodeus Henricus	I.	36
—— ——	II.	402
—— ——	II.	540
Blacvod Henr.	II.	44
—— ——	II.	181
—— ——	II.	271
—— ——	II.	314
—— ——	II.	358
—— ——	II.	324
—— ——	II.	416
—— ——	II.	607
—— Hieron.	II.	536
—— Hon.	II.	489
Blagrave Joseph.	III.	197
Blancaard Steph. III. 436.	IV.	133
Blanc Ægid. le	II.	442
—— ——	II.	436
—— ——	II.	460
Blanchellus Menghus	I.	509
Blanchet Nicol.	II.	698
—— ——	II.	715
—— ——	III.	5
Blanck Erasm.	IV.	315
Blankendeel Nic. de	IV.	164
Blasius Armengandus	I.	388
—— G.	III.	77
Blass Casp.	IV.	296
Blastus	I.	170
——	I.	222
Blau Matth. II. 606.	IV.	231
Blazer Casp. Melch.	IV.	247

Blechschmidt J. Conr.	III.	448
Blegny Nicol. de	III.	353
—— —— de	III.	449
Blendinger Abraham	III.	418
Blochwitz Martin	II.	548
Block	III.	205
Blom Cornel. de	III.	607
Blondel Almerius	II.	226
—— ——	II.	492
—— Franciscus	II.	407
—— ——	II.	595
—— ——	II.	601
—— ——	II.	646
—— ——	II.	686
—— ——	III.	96
—— ——	III.	253
—— François	II.	699
—— Jac. Aug.	IV.	123
—— O. F.	IV.	121
Blondellus Almaricus	I.	507
—— —— Petr.	I.	37
—— —— ——	II.	200
Blondi	I.	84
Blondus Mich. Angel.	I.	67
—— —— —— ——	I.	96
—— —— —— ——	I.	579
Blossius Sebast.	II.	258
Blum Gregor.	III.	133
—— Mauricius	II.	535
Blumentrost Deodat.	IV.	165
—— —— J. Deodat.	IV.	296
Blumig J.	III.	252
Boate Gerard	III.	36
Bobart Henr.	III.	432
Bocaud J.	II.	106
Boccalino J. Franc.	II.	156
Boccardi J. Giacom.	II.	675
Boccobadati J. B.	IV.	102
Boccone Paul.	IV.	365
Bocer Joh.	II.	119
Bochalini J. F.	II.	90
Bochmann J.	II.	399

Bochot

Bochot Steph.	III.	73
Bocks Hieron.	II.	114
Boclæker J.	III.	301
Boddicker J.	II.	423
Bodecher Janus	II.	614
Bodenstein Adam von	II.	207
Boderius Thomas	II.	113
Bodex	I.	360
Bodineau C.	II.	552
—— Urban.	II.	549
—— ——	II.	549
—— ——	II.	697
—— ——	II.	719
Bodolo Jac.	III.	480
Bodonius Henr.	IV.	364
Boe Franciscus Sylvius de le	II.	627
Bœckel Henr. Jul.	II.	459
Bœckelmann Andries	III.	417
Bœckler J.	III.	359
Bœclerus J. IV. 15. 226.		286
Bœhme J. Just.	III.	624
Bœhmens Mart.	III.	47
Bœk Christ.	IV.	405
Bœkel Wilhelm.	II.	399
Bœrhaave Herm. I. 99.	IV.	142
Bœrner F.	I.	278
—— F.	I.	66
Bœrnerus F.	I.	475
Bœse Dan.	IV.	21
Bœthus	I.	159
Bœtischuarum Familia	I.	338
Bœtticher Andr. Jul.	IV.	312
—— J. Gottlieb	IV.	422
—— Otto	II.	435
Bœxio Luchino	II.	586
Bogdan Martin	I.	173
—— ——	III.	7
Bohemus Christ.	III.	527
—— Tobias	II.	442
Bohm J.	III.	415
Bohn Johannes	III.	87
Boirel	III.	367
Boirel Nic.	IV.	341
Bois Henr. du	IV.	311
Boisot	IV.	54
Boissard	II.	328
Boisse Jaques	II.	487
Boissiere Petr. de la	II.	350
—— —	II.	358
Boissy Guilielm. de	II.	157
Bokel Joh.	II.	208
Bokelmannus J. F.	I.	188
Bola Balthasar	II.	401
Boldo Barthol.	II.	207
—— Fabricio	II.	210
Boldoni Nic.	II.	113
Bollo Hermann.	II.	639
Bolmann J. Henr.	IV.	182
Bolnest Eduard	II.	377
—— Edward	III.	329
Bologna Giov. Stephan.	III.	621
Bologninus Angelus	I.	492
Bolus Mendesius	I.	28
—— ——	I.	28
Bolzetta Angel.	II.	206
—— ——	II.	544
Bomier J.	II.	227
Bommer Mich.	II.	448
—— ——	II.	460
—— Nicol.	II.	483
Bompart	IV.	186
—— Conr.	IV.	214
—— Marcellin.	I.	86
Bonaciolus L.	II.	232
—— Lud.	I.	488
Bonacossus Hercules	II.	51
Bonacursius Barthol.	II.	706
Bonafides Franciscus	I.	536
Bonagentis Victor	II.	82
Bonamici	I.	439
Bonamicus Franc.	II.	363
Bonannus J. Philip.	IV.	97
Bonard J.	II.	234
Bonardis B. de	I.	452

Bonaventura Ant. de san III. 70
—— Federicus II. 345
Bonaveri IV. 254
Bonckenbergh Petr. III. 231
Bonet Theoph. II. 454
Bonevaal J. van III. 42
Bonier J. II. 552
—— J. II. 552
Bon Johannes le II. 266
Bonipertus Hieron. I. 248
Bonnaire Robert de II. 639
—— —— de II. 640
Bonnart Jean II. 566
Bonnet Claud. III. 45
—— Fabr. II. 492
—— Petr. III. 389
—— —— III. 389
—— Theophilus III. 236
Bonnodiere II. 432
Bonomius I. 437
Bonomo G. Cosm. IV. 19
Bonpart Marcellin. Hercule II. 587
Bontekoe C. III. 521
—— Cornel. van III. 425
Bontius Gerard II. 335
—— Jac. II. 681
Bonus I. 171
—— Bernard. IV. 25
Bonvarlet Nic. III. 134
Bonvinius Elias II. 413
Bonze J. Andr. IV. 166
Boolcoel Just. III. 153
Bootius Arnold III. 5
Borbon Matth. Borbonius a II. 329
—— Philipp. III. 620
Borde Ardrew II. 199
Bordegaraye Phil. Bern. de IV. 215
—— — Berth. de IV. 298
Bording Christoph. II. 426
—— Jac. I. 237
—— — II. 299
Bordoni Benevenuti II. 147
Borelli G. Alfonso III. 70
Borellus Petr. III. 17
Borgarucci Prosper. II. 155
Borgeel J. Gottfr. IV. 211
Borgemann Cosm. II. 314
Borges J. Alveres III. 479
Borghesi S. Giov. IV. 420
Borhameddini I. 389
Borhammeddin Mohammed I. 405
Borhameddin Naphis I. 388
Born L. IV. 276
Bornemann J. Christ. IV. 311
Bornet Duncan II. 455
Bornhout J. IV. 343
Borrhi Franciscus III. 258
Borrichius Olaus III. 114
Borri Giof Franc. III. 501
Bosch Laurent van der IV. 183
Boschius J. Lonæus II. 141
Bosci Hippolytus II. 337
Bosco Francesco dal III. 150
—— Jacob Manlius de I. 471
Bose Claude Irat. de IV. 419
Bosellus Franciscus III. 247
Bosidajar I. 360
Bosius J. Andr. III. 62
Bosmann Wilh. IV. 382
Bossy le III. 223
Botallus L. II. 165
—— Leonardus II. 126
Botrys I. 181
Botterus Henricus II. 710
Botti Florentin IV. 379
Bottonus Albert. II. 232
—— —— II. 235
Bouchard Franc. III. 338
—— t Anton. II. 292
—— t Franc. III. 108
Bouche Honoratus II. 611
Boudewyn Michael III. 193
Boudin J. III. 505
—— J. III. 529

Boudin J. III. 614
—— J. IV. 68. 186
Bougard Tennecoyus III. 141
Bougaud J. Ant. III. 646
Bouillon IV. 370
Bouillot Sim. II. 715
Boujonnier Franc. II. 542
—— —— II. 579
—— —— III. 10
—— —— III. 30
—— —— III. 56
—— Jac. III. 134
—— — III. 194
Boulduc Sim. IV. 300
Boullot Sim. III. 102
Boulton Rich. IV. 272
Bourdelin Cl. IV. 113. 441
Bourdelot Petrus II. 320
—— —— II. 646
—— —— II. 647
—— —— II. 652
—— —— III. 143
—— —— IV. 167. 187
—— Pierre Jos. Michon III. 273
Bourdon III. 628. IV. 92
Bourgaud Ant. III. 5
—— —— III. 22
—— —— III. 56
—— J. Ant. III. 21
—— —— III. 614
Bourgdieu Car. Valeſ. de I. 53
—— —— — —— III. 52
—— —— — —— de I. 37
Bourgeois J. II. 449
—— —— J. II. 460
—— —— J. II. 568
—— —— J. III. 43
—— —— J. III. 56
—— —— Louiſe II. 403
Bourgeon Joh. II. 607
Bourges de II. 489
—— J. III. 30
Bourges J. de II. 501
—— J. de II. 536
—— J. de II. 579
—— J. de III. 10
—— J. de III. 22
—— J. de III. 63
—— J. de III. 370
—— Jac. III. 143
—— — III. 143
—— — de III. 155
—— — de III. 155
—— — de IV. 366
—— Ludov. de II. 103
Bourgoin Dom II. 211
—— —— II. 288
—— —— II. 288
Bourſaud Ant. III. 29
Bouſſuetus Fr. II. 119
Bout Bern de IV. 163
Boutheroue Michael II. 514
Boutonnier Franc. II. 472
—— —— II. 483
—— —— II. 496
Bouvard Carol. II. 431
—— —— II. 380
—— —— II. 483
—— —— III. 43
—— —— III. 63
—— Claud. II. 549
Bouvart Car. II. 640
Bouvier Bernard. IV. 280
—— Samuel III. 276
Bouze J. Andr. IV. 166
Bovius Thomas II. 246
Boxbarter Anton II. 595
Boxbart Theodor. III. 389
Boxberger J. Caſp. III. 398
Boxhorn M. Quirin. III. 20
Boyle Robert. I. 23
—— —— I. 24
—— —— III. 109
Boym Michael. III. 647

Boym

Boym Michael.	III.	647
Boys Johannes du	II.	187
Boyuin Cl.	II.	224
Boyvin Claud.	II.	336
—— ——	II.	341
—— ——	II.	406
—— ——	II.	448
Bozavotra J. Ant.	II.	75
Bra Henr. a	II.	266
Braak J.	IV.	135
Bracciolini Steph.	III.	21
Brachelius Hieron. Thriver	I.	82
—— —— ——	I.	163
Brachus Jac.	III.	638
Bræms J.	III.	417
Braga Melchior	III.	517
Braillet Pierre	II.	120
Braitenburg Georg Bartholom. Polani a	II.	376
Brancaccius J.	IV.	339
Brancaleo J. Franc.	II.	31
Brand Herm.	III.	102
—— Paul.	III.	406
—— ——	III.	449
—— Sebaſt.	I.	477
Brandes J. Dietr.	III.	72
—— —— ——	III.	480
Brandolinus Lippus	II.	61
Braneaccio J. Maria	III.	146
Brasbridge Thomas	II.	219
Braſſavola Hieron. II. 290.	IV.	10
Braſſavoli Ant. Muſ.	I.	50
Braſſavolus	I.	43
—— Anton Muſa	I.	272
—— —— ——	II.	25
—— Romulus	II.	228
Braſſean Philip	II.	644
Bratti Giov.	II.	293
Braun Frider. Chriſt.	III.	405
—— J.	III.	53
—— J.	III.	505
—— Laurent.	IV.	276
Braun Nicol.	II.	568
Bravo Caſp.	III.	129
—— J.	I.	37
Bravus J.	I.	240
—— J.	II.	184
Brayer Andr.	II.	336
—— Caſp.	II.	288
—— ——	II.	460
—— ——	II.	460
—— ——	II.	472
—— ——	II.	588
—— Gaſp.	II.	483
—— ——	II.	489
—— ——	II.	517
—— ——	II.	622
—— Nicol.	II.	549
—— ——	II.	568
—— ——	II.	693
—— ——	II.	715
—— ——	III.	277
—— ——	III.	305
Breche Jean	I.	44
—— J.	I.	48
Brecht Clemens Joſ. III. 626.	IV.	43
Brechtel C. F.	II.	364
Brechtfeld J. Henr.	III.	345
Breden Sim.	I.	453
Bredenbeck Bernhard	III.	56
Breget Claud.	II.	634
Breil Andr. du	II.	228
Brem Wolfg. Sigism.	III.	26
Brendel Adam	IV.	297
—— J.	II.	94
—— J. Martin	III.	21
—— J. Phil.	II.	445
—— Zacharias	II.	99
—— ——	II.	318
Brengger Matth.	II.	571
Brentius	I.	93
—— Andr.	I.	63
—— ——	I.	65
—— ——	I.	66

Brentius

Brentius Andr.	I.	66
—— ——	I. 81.	82
—— ——	I.	389
Bresch	IV.	276
Bresmar	IV.	360
Breton Carol. le	II.	652
—— —— le	II.	686
—— —— le	II.	716
—— —— le	III.	155
—— —— le	III.	155
Bretschneider Adam	IV.	422
Brettel Phil. Conr.	II.	606
Bretthauer J. Henr.	IV.	345
Breuil Andr. du	II.	173
—— —— du	II.	219
—— —— du	II.	174
Breuille J. Loys de la	II.	675
Breyne J. Phil.	IV.	296
Briccius Christ.	III.	29
Briganti Annibal	II.	210
Bigard F. R.	II.	191
Bright Timotheus	II.	249
Brioude Gabr. de	II.	676
—— —— de	II.	686
Briset Claud.	II.	640
Brisianus Hieron.	II.	298
Brisseau fil.	IV.	431
—— Pierre	IV.	121
Brisset Car.	III.	124
—— —	III.	124
—— Jac.	III.	143
Brissot Petrus	I.	511
Brocardus	III.	450
—— Marinus	I.	503
—— Petrus	I.	536
Brochmann Casp.	II.	421
Brocking J.	II.	500
Brodie Jac.	IV.	227
Brodholz J. Mich.	IV.	365
Brodtbeck J. Conr.	III.	101
Broen Johannes	III.	422
Brœnig J. Bernh.	IV.	276
Bromel Olaus	IV.	20
Bronchorst Henr. v.	IV.	20
Broncoli Thomas	II.	507
Bronzerius Hieron.	II.	584
Brosse la	III.	446
—— Gui de la	II.	315
Brouwer J.	III.	624
—— J. A.	IV.	123
Brown Richard	III.	365
—— Thomas	II.	713
Browne Andr.	IV.	108
—— Joh.	III.	641
—— Joseph.	II.	360
Brucæus Henr.	II.	172
—— ——	II.	247
Brucker Jac.	II.	151
Bruckner E. C.	IV.	134
Brudus Emanuel	II.	73
Bruehl Gualther	II.	223
Brugge Wilh. Gunther	IV.	164
Brugis Bartholom. de	I.	485
—— Thomas	III.	622
Bruguer Onuphrius	II.	147
Bruhier Joh. Jac.	III.	544
Bruitsma Regner	II.	470
Bruke Andr.	IV.	123
Brunaclus Gaudentius	III.	104
Brunel Andr.	III.	253
—— Guilielm.	II.	91
Brunet	IV.	227
—— J.	IV.	292
Brunfels Otto	I.	314
—— ——	I.	527
Brunheimer Steph. Dom.	II.	612
Bruni Gabr.	II.	482
—— Vincent	II.	356
Brunn Joh. Jac.	II.	585
Brunnemann Andr.	II.	536
Brunner Balth.	II.	226
—— J. Christ.	III.	34
—— J. Conr.	III.	321
Bruno Christoph	II.	279

Bruno

Bruno Frid. Jac. IV. 84
—— Jac. Pancratius I. 57
—— — —— II. 312
—— — —— III. 39
Brunsmann J. IV. III. 182
Brunswig Hieron. I. 476
Brunus I. 431
—— Jordanus II. 298
Brusaschi J. J. IV. 121
Brutus J. II. 165
Bruxius Adam II. 369
Bruyerinus J. I. 387
Bruyerinus J. I. 398
Bruyn Cornelis le IV. 272
Bruynsteen Herm. III. 368
Bryde David III. 197
Bryon Franc. II. 594
Bscherer Daniel IV. 27
Bubilihi I. 360
Buccardus J. Jac. II. 635
Buccella Nicol. II. 278
Bucci Agostino II. 262
Buchan Casp. II. 333
Buchchin J. I. 456
Bucheim J. Georg IV. 307
Bucher Victorin II. 356
Buchholz Henr. IV. 52
—— Hieron. II. 639
Buchner El. And. I. 58
—— N. IV. 421
Buchnerus August. II. 686
Bucius Domin. II. 98
Bucoldiani Gerard. II. 64
Bucoldianus II. 367
Buczina J. Daniel Globitz de III. 495
Budæus Godofr. IV. 273
—— Guilielmus I. 225
—— —— II. 48
—— —— II. 399
—— J. II. 410
Budens Georg IV. 110
Bufaletti Paul. Ant. IV. 341
Bufalé Annib. I. 52
Bufalus II. 376
Bufatus I. 303
Bugatus J. I. 371
Bugella Janus Cassini de IV. 183
Bugnot Sim. Albert IV. 422
Buhahylyha Ben Gezia I. 394
Buhisel I. 360
Buhren Dan. Frid. IV. 242
Buisson Lud. du III. 109
Bulæus Cæsar Egassi III. 171
Bulenger Jul. Cæs. II. 550
—— Petr. I. 43
Buleyn Wilh. II. 122
Bulgetius Attilius III. 58
Bulkeley Rich. IV. 10
Bullart Isaac III. 524
Bulleyn W. II. 317
—— Will. III. 81
Bultingk Abrah. III. 263
Bumaldi J. Anton. II. 674
Buncken Christ. II. 707
—— —— III. 24
Bunken Christoph. II. 651
Bunworths Richard III. 132
Burchard J. Rudolph. III. 100
—— — —— III. 233
—— Petr. I. 95
Burchelat Bartholom. II. 308
Burchhard Christoph. II. 587
Burckel J. IV. 125
Burckhard Jac. II. 440
Bure Otto Engelbert. II. 426
Burée Pierre II. 378
Burette Petr. Joh. IV. 68. 91
Burgauer Domin. II. 14
Burgeel J. G. IV. 210
Burgensis Claudius II. 46
Burges Peter. III. 382
Burggraf J Ern. II. 428
Burggrav J. E. III. 423
—— J. Phil. IV. 307

Burghil III. 338
Burgis Barthol. I. 50
—— —— de I. 36
Burgius Johannes III. 435
Burgmann Jac. IV. 440
Burgoin Dom. II. 201
Burgos Alphonſ. III. 25
—— Vincent de I. 521
Burgower J. II. 548 IV. 9
Burigny D. de I. 277
Buring Joh. III. 623
Burky Chriſt. IV. 296
Burlachinus Bern. II. 222
Burlet IV. 126 300
—— Cl. IV. 114
Burlin Jac. III. 154
Burmannus Petr. I. 274
Burmeiſter Petr. II. 447
Burnet Thom. I. 98
—— —— III. 325
—— —— IV. 110
Burntorf Berh. IV. 364
Burrough Jac. IV. 299
Burroughs III. 28
Burſer Joachim II. 439
—— Leopold II. 311
Bury Jacques II. 515
Buſch Henr. von der III. 252
—— Laurent van den IV. 276
—— Sebaldus II. 52
Buſchmann Petr. III. 432
Buſennius Anton. I. 241
Buſſchof Hermann. III. 302
Buſſe J. IV. 241
Buſſius A. F. IV. 123
Buſtamanti Bened. II. 95
Buſti Angel. II. 438
Butaducus I. 355
Butini Johannes II. 112
Butinus J. I. 37
—— J. I. 39
—— J. I. 42
Butinus J. I. 45
—— J. I. 51
Butironus Franc. I. 403
Butius Vincent III. 34
Butter Joſeph. IV. 221
Buttner Andr. II. 89
—— J. II. 577
Butzius J. III. 385
Buxbaum Andr. III. 448 IV. 177
—— L. IV. 224
Buyſen Henr. IV. 432
Bye Jac. de IV. 51
Byfield III. 641
Byſſus Fortunat Fidel. II. 332
Bywaart Hercules IV. 51
Bzovius Abraham II. 427

C.

Caballis Comes de Carolus IV. 3
Caballus II. 211
—— Franciscus I. 470
Cabes Sigism. de II. 369
Cablan M. Fremont de III. 603
Cabotin A. I. 53
Cabreira Gonzalez Rodriguez de II. 424
Cabrerda Juande IV. 20
Cabriara de Juan IV. 4
Cachet Chriſt. II. 428
Cachetus Chriſtoph
Cæcilius Bion I. 181
Cælius Apicius I. 276
—— Aurelianus I. 207
—— Ludovicus I. 505
Cælus Anton II. 476
Caen Ant. de III. 83
—— —— de III. 124
—— —— de III. 406
—— —— de III. 529
Cæſalpinus Andr. II. 181
Cæſar J. Chriſt. III. 481
Cæſarius I. 180

Cæsarius J. I. 274. 517
—— S. I. 278
Caffa Car. IV. 86
Cagnatus I. 167
—— Marsigt. II. 56
—— Marsilius II. 230. 422
Cahagnesi Jacob II. 327
Cahlen Frid. III. 3
Caimus Pompejus II. 563
Cajus I. 221
—— Bernard II. 387
—— C. Ætius I. 185
—— Joh. II. 70
—— J. I. 83. 271
Calafatti Georgio III. 525
Calaman I. 360
Calaminius Georg. II. 197
Calaminus Georg. I. 519
Calanius Prosp. I. 237. 241
—— —— II. 42
Calaph I. 360
Calart J. B. III. 639
Calays I. 355
Calbo J. II. 228
Calcagnini Cælus II. 550
Calcanus Prosper. II. 637
Calderus Casp. II. 122
Caldesis B. IV. 18
Cale Guiliem. III. 293
Calestanus Girolamo II. 92
Calexius P. Blondell. I. 65
Callianax I. 127
Callicles I. 137. 318
Calligenes I. 138
Callimachus I. 127
Callimorphus I. 186
Callinicus I. 129. 161
Callisthenes I. 105
Callistratus I. 227
Callistus Ælius Nic. I. 186
Calloet Querbret. III. 198
Calmette Franciscus II. 465
Calmette Franciscus III. 414
Calpetanus I. 166
Calphurnius Franciscus I. 384
Calpurnius Q. Asclep. I. 185
Calvinus Laurent. I. 500
Calvis Paul de I. 460
Calvo Ferdin. II. 354
Calvoli Giov. Cinelli III. 416
Calvus I. 80
—— Fabius I. 35. 62. 69. 92
—— J. Fab. I. 78
—— Petr. I. 225
Calwenfeld Andr. de II. 614
Calzavelia Vincent. II. 179
Camachilis I. 328
Camaffi Ant. II. 414
Camannez Petr. II. 539
Camarindi I. 414
Cameau III. 603
Camelius I. 161
Camerarius Elias IV. 92
—— —— Rud. I. 57. III. 311
—— J. I. 811
—— Joach. II. 14. 75. 250. 329. 423
—— J. Rud. II. 427
—— Rud. Jac. III. 612
Camillus Annibal II. 401
Cammerer J. Andr. II. 447. III. 173
Camotius J. B. I. 314
Camozza J. IV. 380
Campanella Thomas II. 491
Campbell A. W. IV. 382
Campegius J. Brugerinus II. 128
—— —— Symphorinus I. 64. 81. 93. 95
Campen Christoph von IV. 102
Campensius Claud. I. 41. 51
Campi Balthasar } II. 575
—— Michael }
—— Simon a I. 240
Campolongi Æmilius II. 320
Campolongo Ottavio II. 440

Campolongus

Campolongus Æmilius II. 189. 312	Carchesius Valent. II. 425
Campo Simon a II. 685	Cardano F. II. 706
Campus Francisc. II. 225	Cardanus I. 37
Camutius Andr. II. 146	—— H. I. 33. 64. 41. 76
Can Francesco IV. 65	—— Hieron. I. 50. 60. II. 81
Cana Musali I. 405	—— J. B. II. 232
Canadelle II. 620	Cardenos J. II. 299
Canali Florian II. 434	Cardesle J. IV. 187
Canario Gaspar Lopez II. 156	Cardilucius J. Hiskias III. 275
Cancah Alhindi I. 414	Cardosus Ferdin. II. 354
Candele J. le III. 304	Cardueli Domenico II. 634
Canevarius Demetr. II. 354	Carera Anton Pricivallo II. 605
Cangaloes Anton. III. 260	Carion Manuel Ramirez de II. 578
Canonherius Petr. Andr. I. 52. II. 368	Carke Timoth. III. 254
Canterus Guilielm. I. 225	Carl Samuel IV. 354
Capella Michael I. 498	Carli IV. 254
—— —— de I. 434	Carliere Nic. de la III. 645. IV. 9.
Capelle Bernh. Christ. III. 276	24. 125
Capello J. Franc. III. 54	Carmarteau P. IV. 142
Capelluti Rol. II. 650	Carmeni Daniel II. 616
Capellutius Rolandus I. 466	Carmichael Rob. IV. 163
Capitanus Joh. II. 103	Carminæus Balthas. IV. 177
Capitonis I. 89	Carmona Gerardus de I. 439
Capivaccius Hieron. I. 56. II. 142	—— J. de II. 232
Capluanus Anton II. 262. 268	Carmonensis Gerard. II 319
Capoa Leonardus a I. 59	—— Guilh. I. 39
—— —— de I. 98	Carnerius J. II. 101
—— Lombard de III. 499	Carnevala J. Bapt. II. 492
Capoccius Franc. II. 267	Carnilia Casp. II. 313
Cappe Andr. de II. 271. 336	Carnola Ludov. III. 495
Cappel Guil. II. 208	Carolus Theod. IV. 25
—— W. F. IV. 445	Caron I. 328
Cappeln J. Frid. van III. 358	—— Jac. II. 91
Cappon Nicol. II. 615. III. 202	—— Phil. IV. 68. 91. 386
Caprilius Pius Æneas II. 297	—— Philib. IV. 67
Caranes Bernardinus II. 302	Carovala Joh. Felix Fernandez IV. 431
Caranta II. 515	Carozzi J. IV. 379
Caranza Alphonsus de II. 561	Carpentarius Jac. II. 150. 152
Carcanus Achill. I. 45	Carpentier Jac. II. 187
—— Achilleus II. 210	Carpinetus Tarquinius II. 406
—— Baptista II. 209	Carr Rich. IV. 99
Carceus M. III. 335	Carra Rafaele III. 35

Carrerius Petr. II. 87
—— Vincent.
Carrero Petr. Garcias II. 458
Carrichter Bartholom. II. 189
Carron Phil. IV. 215
Cartagena Anton. I. 520
—— Petr. I. 508
Carte III. 529
Cartegni G. B. II. 565
Carterius Melch. II. 469
—— Steph. II. 117
Cartier Renat. II. 449
Cartli Pia IV. 132
Carvinus J. II. 142
Carys Walther II. 271
Casalenus J. Anton. II. 375
Casalis Vincent. II. 101
Casaubonus Is. I. 226
Cascales Franc. Perez. II. 422
—— —— Puez. II. 338
Caselius J. II. 432
Caserta Anton Franc. II. 401
—— Franc. Anton. II. 574
Cashley I. 36. 49
Caspari J. Casp. III. 252
Caspius Georg. II. 226
Cassanus Ferdin. II. 137. 165
—— Franc. II. 80
Cassa nova II. 544
Cassius Andr. III. 201. IV. 439
—— Felix I. 152
—— Georg. II. 206
—— L. I. 188
Cassola Scipio II. 156
Cast Matth. IV. 310
Castagne Gabr. de II. 424
Castaigne Gabr. de III. 120
Castalio J. II. 396
Castellani Joh. Maria II. 562
Castellanus Honoratus II. 113
—— Petr. II. 476. III. 364
Castelli J. II. 506
Castelli Petr. I. 57
—— Philotheus III. 495
Castellius J. Durantius II. 221
Castello Tura de I. 484
Castellus II. 483
—— Bartholom. II. 325
—— Joh. II. 402
—— Petr. I. 53
—— —— Vasci II. 454
Castiglion Petr. Maria II. 476
Castillio Anton Diaz I. 99
Castinus I. 298
Caston Armenus I. 328
Castor I. 12
—— Antonius I. 165
Castrillo Franc. Mart. de II. 119
Castrius Jacob. I. 520
Castro Andr. Anton. de II. 616
—— Benedictus a II. 716
—— Emanuel a II. 343
—— Ezechiel a II. 681
—— J. de II. 492
—— Petr. a I. 97. III. 15
—— —— de II. 681
—— Rodericus a II. 370
—— Steph. Rodericus de II. 496
Castus I. 168
Casulanus Prothus II. 498
Catahaustus I. 356
Catalanus Berengar. II. 343
Cataneus Jacobus I. 491
Catania Franscisc. II. 716
Catanutus Nicol. III. 17
Cate Th. IV. 164
Categna Gabr. I. 507
Catelan Laurent. II. 408
Cato M. Porcius I. 133
Catosius Matthæus II. 364
Cattier Isaac III. 18
Catzius P. R. IV. 176
Caula Ulricus Leonorus a II. 228
Caupin Corneau III. 54

Caux

Caux de III. 364
Caval Johannes Gutterez II. 179
Cavallara G. Batt. II. 269
Cavallerius J. Bapt. II. 355
Cavalli Franc. III. 66
Cavallini IV. 78
Cavalo Emanuel Martin IV. 431
Caviglioliis J. Bapt. II. 61
Cayus D. IV. 278
Cecco de Asculo I. 436
Ceckius J. II. 368
Celano Carlo III. 501
Celich Andr. II. 218
Cellarius Henr. III. 381
—— Justus III. 402
—— Salom. IV. 204
Cellius Erh. II. 173. 300
Celsius Olaus IV. 383
Celsus A Cornelius I. 162
—— L. Apulejus I. 161
—— M. Livius I. 185
Censorinus I. 277
Cerf Christ. le IV. 165
— Claud. du IV. 423. 441
— Petr. le IV. 165
Cermignolius D. B. II. 113
Cermisonus Anton. I. 459
Cerrat Frider. II. 426
Cestonus Hyacinth. IV. 19
Cevol de Carette Nic. Marchio III. 472
Chachon Didacus Alvarez I. 492
Chadr. I. 415
Chaillon Jaques III. 151
Chalcidius I. 104
Chalmetæus Antonius II. 129
Chamberloyne J. III. 641
Chamberlen II. 700
Chamberlin H. IV. 163
Chambon IV. 291
—— Joseph. IV. 214
Chambre Fr. de la III. 48. 56
—— Marin Curæus de la I. 59
Chambre Marin Cureau de la II. 620
Champerius Jac. II. 36
Champier Symphorianus I. 494
Champierius Symphorianus I. 271
Chamul Bizagisuh I. 361
Chanchius Fr. III. 482
Channing J. I. 376
Chanoine J. IV. 210
Chanvel Claud. II. 414
Chapeauville J. II. 428
Chapelain J. II. 157
Chapuzeau D. III. 400
Charas Moyse III. 244
Chardin Juan IV. 5
Charicles I. 164
Charidemus Hermogen. I. 187
Chariton I. 327
Charixenus I. 157
Charles Claud. II. 380. 391. 433. 549. 599. 585
Charles Hugo II. 549. 552. 568
Charleton Gualther III. 14
Charmis I. 175
Charpentier Ant. II. 501. 517. III. 27
—— —— J. III. 381
Charrier Edm. III. 83
Charriere Joseph de la IV. 81
Charterius I. 64
——— R. I. 315
——— Renatus II. 398
Chartier J. II. 607. 709
——— Phil. III. 48. 56
——— Renatus I. 82. 92. 269. 307. II. 400. 430. 472. 613. 642
——— René II. 406
Chasles Hugo II. 579
Chastelan IV. 105
Chatib Ebn Chatib I. 415
Chauliac Guido de I. 450
Chaume de la III. 479
Chauvel Renat. III. 370. IV. 114
Chauvele —— III. 359

Chauvin

Chauvin Petr. III. 176
—— Steph. IV. 121
Chavigni Jean Aim II. 114
Cheappeau Jac. IV. 303
Cheireddinus II. 36
Chelner Clement. II. 211
Chemin Andr. du II. 406. 431. 482. 542
—— Adrian II. 359
—— Ant. du II. 460
—— Petr. du II. 200. 208
Chemineau Ambr. Nic. IV. 141. 423
Chemnitius Mich. Frid. IV. 363
Chemnitz III. 204
Chena Pietro della II. 620
Cherusci Ignat. IV. 121
Chesnai Grotæus a III. 4
Chesne Joseph du II. 201
Chevallot Matthur. II. 330. 334
Cheyne Georg. IV. 435
Chiaramente Hieron. IV. 431
Chicoineau Mich. III. 21
Chiflet J. Jac. II. 411
Chimansus I. 361
Chioccus Andr. II. 304
Chirac Petr. IV. 1
Chiron I. 289
—— Centaurus I. 18
Chiutelbeni I. 382
Chlorus Gal. I. 222
Chmielecius F. Lucas II. 501
Chokier J. a III. 365
Chombert J. III. 9
Chomel III. 261
—— B. IV. 167
—— Francisc. II. 463. III. 52
—— J. B. IV. 187. 242. 257. 386
Choysnin Frid. II. 195
Chrestien Claud. II. 579. 698
Chretien Claud. II. 519
Christeau St. IV. 223
Christgau II. 196
Christian Wolfg. IV. 315
Christiani Andr. II. 251
—— A. R. III. 404
—— Georg. IV. 296
—— J. C. IV. 363
—— Laurent. III. 419
Christinus Bernardin II. 464
Christodulus I. 326
Chrosczsieyoroskius Joh. II. 170
Chrysalmuya I. 361
Chrysares I. 223
Chrysermus I. 154
Chrysippus I. 125. 153. 198
—— —— Cnidius I. 114
Chrysogonus Federicus I. 517
Chuno Phil. Henr. III. 418
Chuzi I. 360
Chyta Nathanael II. 534
Ciacconius Petrus II. 405
Ciampini J. III. 409
Cibaldi Bruno III. 224
Cicinello Filippo III. 274
Cicot Johannes III. 50
Cigalinus Franc. II. 301
—— Paul. I. 52. 57
Ciganelli Paul. III. 34
Circe I. 18
Cirenbergius J. II. 152
Cirini Andr. III. 54
Cisandra I. 356
Citesius Franc. II. 350
Cito Gio. Ant. II. 404
Cittadini Anton. I. 509
Ciuccius Ant. Filippo III. 447
Clacius Georg. IV. 252
Clair Robert S. III. 527
Clama Mich. de I. 468
Claramonteus Scipio II. 539
Claramontius Carol. III. 327
Clarke Rob. IV. 227
Clarke T. III. 186
—— Timotheus III. 184. 236
—— William III. 274

Clarstad

clarstad Valerius II. 545
clauder Gabr. III. 105
claudianus Solon. I. 220
claudini J. car. Matthesi. III. 32
claudinus Jul. cæs. II. 260
claudius Agathemerus I. 175
clauning Godofr. IV. 320
clauser christoph. I. 321. 531
—— Philip. II. 368
clausewitz Bened. Gottl. I. 165
clauss Maximilian II. 637
clavariis Joseph Phavorin a II. 334
claveira Joseph. Zamora y III. 79
clavenna Jacob Anton III. 2
claveroni Hieronym. III. 23
claves car. de II. 443
clavius Matthæus II. 500
claye Guil. de la II. 443
clearchus I. 156
cledat J. de II. 22
—— J. du II. 501. 707
cleemann M. III. 447
cleemporus I. 183
clemasius Gottfr. David III. 479
—— Matthias III. 202
clemens cynthius II. 346
clement Gabr. II. 546
clementinus clementius I. 491
clementis Guilielm. III. 326
cleomenes I. 224
cleon I. 154
cleopatra I. 160
cleophantus I. 156. 160
clerc Ant. le IV. 214
clerc carol. le II. 568. 607. III. 38. 56
—— Daniel le I. 98. III. 632
—— Gabr. le IV. 206
—— Wilh. IV. 278
clercq car. le II. 460. 472
—— Gabr. le III. 598
clericus Dan. I. 189
clerselier Germ. II. 331. 380
cletus I. 167
—— Ætius I. 56. II. 422. 483
cleyer Andr. III. 396
clifton Franc. I. 60. 93
clinch Guilielmus I. 173
clivoli Barthol. II. 101
clodius Apollonius I. 146
—— Barthol. II. 495
clok Fr. Wilh. IV. 211
cloots J. I. 348
clopthak Marc. IV. 20
closius Sigism. III. 9
clowes William II. 198
cluger Balthas. II. 426
clusard Salv. IV. 423
cluscard IV. 441
clusfeld Steph. Joh. v. III. 644
clusius carol. II. 137. 408
clutius Augerius II. 550
cnobloch J. II. 124. 148
cnœffel Andr. II. 568. III. 344
cnop Lud. christ. II. 692
cnutius Henr. II. 408
—— Justus II. 401
cober Thomas II. 430
cober Tobias II. 310
cocanarius Fabricius II. 467
cocchius Antonius I. 145
cocci Alexander IV. 301
coccius Benedictus II. 379
cochin Lud. II. 103. 163. 185. 238. 268
coci casp. II. 459
cocq J. III. 123
coctier Ludov. I. 467
cocus Jac. II. 314
codericius J. II. 434
codicius Martin II. 314
codius Tuscus I. 156
codronchus Baptist. II. 295
cœlius Anton. I. 56
cœller Henr. III. 72
coghan II. 620

cogolli

cogolli Vincent III. 398
cohausen Henric. IV. 260
cohen Samuel Henriquet III. 4
cointe Petr. le II. 88. 91
coiter Volcherius II. 187
cokburne Guil. IV. 177
coke III. 203
colantonio Guiseppe III. 70
colberg Daniel II. 587
colbius Joachim II. 442
cole Guilielm. III. 362
coler Jac. 405
colinus Sebast. I. 305. II. 117
collado Louis II. 137
colladon Theod. II. 443
collart casp. II. 551
collat IV. 187
collat Arm. Jos. IV. 386
collbath J. IV. 179
colle J. I. 397 II. 465
collenutius Pandulphius I. 498
colletet Guill. II. 258
——— Nicol. II. 622. 634
collier Petr. II. 96. 195. 268. 334. 341
342 369. 436. 436. 472
collimithius Georg. II. 18
collins Samuel III. 638
collot Arm Joh. IV. 214. 215
colmann Benjam. IV. 449
colmenero D. Joseph IV. 271
colombiere III. 224
colombini Gaspar II. 500
colonius Phil. conr. IV. 439
columba Agostino II. 138
——— Gerard. II. 285
columbani Astolph. III. 357
columbo Michael II. 170
columbus Francisc. II. 113
—— —— Realdus II. 125
columella L. Junius
colutius Franc. II. 407
——— Philander II. 335
colutus Francisc. II. 532
colzovius Nicol. III. 29
combes de III. 37
comenzius Ant. II. 447
comitibus Paulus Venetus de I. 484
complainville J. II. 552. 588
comung Petr. II. 460
concoregio Johannes de I. 457
conde J. Bapt. de I. 44
—— Pedro Garcia IV. 455
condio Lorenzo II. 233
confortus Hieron. II. 179
connor Berhard IV. 130
conon I. 227
conradi caspar. II. 495
——— J. II. 435
——— Israel III. 414
conradini Balthas. II. 141. 418
conradus caspar II. 369
conring Hermannus II. 623
——— Maria Sophia IV. 295
considemus I. 382
constant Jacob III. 350
——— Petr. II. 622
constantin Anton II. 327. 432
constantinus I. 298. 311. 327
—— —— Africanus I. 48. 426
—— —— Monachus I. 43
—— —— R. I. 274
—— —— Robert I. 44. II. 98
constantius J. III. 417
contarenus J. II 438
conte J. Fr. le III. 450
—— J. le II. 223. IV. 206
—— Petr. le II. 380. 391. 460. 588
595. 613. 640. 676
—— Renat. le III. 359. 389. IV. 186. 214
contecillis J. Angel de II. 249
contugi Car. IV. 24. 54. 91
contulus J. Baptist. IV. 97
cooke James III. 399. 623
cool c. IV. 295

cop

cop Etienne II. 113
cope Henr. I. 32
coper J. II. 692
cophon I. 425
coppeniager Andr. III. 420
copponus III. 640
copus G. I. 39. 93
—— Guilielm. I. 270. 512
—— J I. 63
coq Ant. le II. 91
coquillat Sebast. II. 118
corbeel car. III. 122
corbejus Theod. II. 456
——— Thomas III. 25
corbeus Hermann II. 493
cordæus Mauritius I. 70. II. 193
cordelle J. III. 305. 310
cordeus Mauricius II. 232
cordo Simon de I. 437
cordus Euricius I. 521. II. 114
—— Valer. II. 15
corella Alph. de I. 273
corfinus Simon. III. 232
cormeille Nicol. II. 96
cormeilles —— de II. 188
cornachinius Thomas II. 376
cornachinus Marc. Anton. II. 564
cornachius Marcus II. 171
cornarius Diomedes II. 154
—— —— J. I. 60. 95
—— —— Janus I. 43. 66. 67. 68. 69. 86. 91. 512
—— —— Jeremias II. 396
—— —— Paulus I. 315
cornarus Aloif. III. 122
cornarus Janus I. 41. 55. 65
cornax Matthias II. 95
cornejo Alfonso Sorea III. 224. IV. 240
——— J. II. 342
cornelius I. 186
—— —— Artemidorus I. 156
—— —— J. II. 147
cornelius Quintus I. 156
—— —— Thomas III. 137
cornicius Jac. II. 97
cornuti Georg. II. 400
——— Jac. II. 542
cornutius Gen. II. 431
cornutus I. 188
—— —— J. II. 259
cornuty Georg II. 234. 279. 336. 341. 431. 443. 448. 460. 512. 588. 622
——— J. II. 698
——— Jac. II. 542. III. 5
coronatus I. 46. III. 495
corrado Lud. I. 48
corral Anton. I. 99
corronius Dionysius I. 320
cortacius Georg. III. 41
corte claudio II. 141
cortes Hieronym. II. 637
—— Johannes II. 638
cortese Isabella II. 138
cortesius J. B. II. 437
——— Petr. II. 685
cortez Hieron. II. 340
cortilio Sebast. II. 412
cortnum Just. III. 361
corvent IV. 240
corvinus Andr. II. 479
—— —— J. Peter. II. 699
coryophyllus Blasius I. 145
coschwitz Dan. II. 458
—— —— D. G. III. 580
—— —— G. D. I. 72
—— —— J. Dan. IV. 122
cosmas I. 278. 303
cosmius I. 288
cosmus I. 180
cosson Petr. III. 263
costa Felix II. 269
—— Nonius a II. 313
costæus J. I. 60 97. 269
——— Johannes I. 386. II. 213. 319

coste Petr. III. 150
coster J. II. 709
costha Ebn Luca I. 357
cotaiphat I. 395
coteau J. II. 223
cotereau Simon III. 235
cothheddin Ibrahim I. 389
cothillon J. II. 191
cotonius J. Maria IV. 379
cotreau J. II. 223. 227. 234
coudenberg Petr. II. 221
coudin Laurent. II. 471
couillard Joseph. II. 652
cour de la IV. 7
courcellius Franc. II. 309. IV. 132
court Fer. M. II. 201
courtaud II 340
—— J. III. 3
—— Simon. II. 703
courteaux Pr. IV. 441
courteis Th. IV. 381
courthesis Paul. IV. 9
courthier Joh. Frid. IV. 441
courtial Joh. Jos. IV. 44
courtin Germain II. 201. 271. 328
courtois Paul. II. 698. III. 134. IV. 24
courvée claud. de la II. 637
cousin III. 187
—— J. II. 416. 536. 601. 686. 686
—— Jac. II. 542
—— Joh. II. 472. 634. III. 353
cousinot J. II. 311. 460. 489. 595
—— Jac. II. 300. 334 380. 391. 443
443. 472. 568. 615
—— J. Jac. II. 652
cousture P. de la IV. 24
couturier III. 450
coward Guilielm. IV. 176
cowper Guil. III. 329. IV. 167. 278
cox III. 197
—— Daniel III. 186
—— Thomas III. 235
coyttarus Joh. II. 212
craanen IV. 5
—— Theodor. III. 395
cradock Sam. IV. 135
craft Justus II. 480. 511
cramer caspar III. 393. 448. 503. 528
—— —— Gunth. III. 252
—— Daniel II. 545
—— Gabr. III. 153
—— J. Bernh. III. 528
—— Melchior conr. III. 372
—— Paul. II. 441
crampfer Henrich. II. 718
crasso Lorenzo III. 199
crassus carol. II. 277
—— Hieron. II. 309
—— Jul. Paul. II. 232
—— Junius I. 77
—— J. P. I. 173
—— Junius Paul. I. 193. II. 178
crater Gerh. Herm. IV. 312
craterus I. 156
cratevas I. 140
cratippus I. 131
cratistus I. 165
crato I. 157. 224. 258. II. 116
—— J. I. 272
—— Joh. II. 107
crause Rud. Wilh. III. 331. 576
cravelius Statius Henr. III. 29
cregut Frid. Christ. IV. 213. 440
crellius Fr. Wilh. III. 304
—— Jac. II. 75
crequimier Petr. IV. 243
crescens L. cæsennius I. 186
crescenzo Nicolo III. 500
crespon Nicol. II. 687. 693
cressé IV. 187
—— Andr. IV. 386
—— Petr. III. 63. 83. 614. IV. 299. 366
cretel III. 483
crinas Massiliensis I. 175

crinci Paul.		II. 286
crispus		I. 168
—— Anton.		III. 108
—— Mediolanensis		I. 452
—— Petr.		I. 55
crito		I. 137. 169
critobulus		I. 103
critodemus		I. 106
critopulus		I. 322
crivellati cæsar.		II. 595
crivellatus ——		II. 339
crocius christ. Frid.		III. 133
crœser Jac.		III. 21
croix du		II. 258
—— Simon de la		II. 211. 219
croizé P. S.		IV. 210
croker Paul.		II. 479
crollius Oswald		II. 407
croone Theod.		III. 335
cross Francisc.		III. 145
crot Gabr. du		III. 7
crounius		III. 483
cruce J. Andr. a		II. 191
—— Vincent Alsarius a		II. 362
crugener Michael		III. 225
cruger J.		II. 399. IV. 352
crugerus		I. 68
crullus Jodocus		III. 447
crusca J. Barth.		II. 621
cruserius		I. 76
CRUSERIUS HERMANNUS		I. 32. 242
		271
——— Hieron.		II. 180
crusius David		II. 410. 446
cruso J.		IV. 305
cruyskerken corn. de		IV. 421
cruz Anton Ponce de S.		III. 16
—— Pontius de S.		I. 69
ctesias		I. 21
—— cnidius		I. 102
ctesiphon		I. 159
ctesius		I. 274
cuballesius Romanus		I. 326
cubach		I. 355
cuchot J.		II. 64
cuellar Henr. a		I. 37. II. 68
cuemanus J.		I. 93
cujacius Isaac		III. 23
cuilli Thom. de		II. 96
culigius christoph		II. 435
culpeper Nicol.		III. 8
cumanus Marcellus		I. 477. III. 84
cuminus D.		III. 623
cumme Alhard Hermann		III. 284
cunaeus Petr.		II. 408
cuneillon M. D.		IV. 455
cunelius Georg.		II. 288
cuno J. clemens		II. 447
cunrad c.		IV. 242
—— christ.		IV. 312
—— H. H.		IV. 315
—— Henr. Alb.		IV. 365
cunradi caspar.		II. 446
——— Joh. Henr.		IV. 429
curio Joh.		II. 75
curne J. B. de la		III. 290
curtius Arnold		II. 480
—— J.		II. 435
—— Jac.		III. 480
—— Matthæus		I. 55. 507
—— Nicol.		II. 312
—— Tob. Joh.		II. 442
cusan Nicol. de		II. 1[illegible]6
cusignotus Jac.		III. 41
cusson Nicol.		III. 233
cuville Franc. Oliver de		IV. 441
cuyper J. Henr.		IV. 276
cuzac Louis		III. 524
cycneus Matth. Flaccius		II. 162
cypriacus		I. 298
cyprianus Abrah.		IV. 131
——— Joh.		III. 504
cyrillus Nicol.		III. 180
cyrus Alexandrinus		I. 326

Cyrus Apollonii fil. I. 180
—— Asclepius I. 326
—— Edessenus I. 180
—— Georgius Chrysococcus I. 326
—— Mercurialis I. 326
Cyso Philosophianus I. 288
Czaschelius Tob. III. 345
Czimmermann Jos. I. 509

D.

D. W. M. B. R. M. P. IV. 7
Daça Anfons. Dies II. 206
Dacier IV. 220
—— Andr. I. 94
—— J. II. 227
—— J. J. II. 223
—— Luc. II. 211
—— Nicol. II. 439
Dacierus I. 66. 67. 68
Dacquet Gabr. III. 254. 277. 370
Dacuin Gabr. II. 259
Dæbel J. Jac. IV. 232
Dælhausen Henr. III. 480
Dælmann Ægid. IV. 65
Dætri Christ. IV. 211
Dagronetti Hieron. II. 478
Dahiah Ebn Dahiah I. 415
Dail Sim. Theod. von IV. 241
Dale Sam. IV. 126
Dalechamp J. I. 208
Dalechamp Jac. I. 450. II. 100
Dalicourt III. 198. 248
Dalion I. 132
Dalle Car. III. 337
Dam Marcart von IV. 211
Damascene J. B. I. 60
Damascenus J. I. 35
—— —— J. B. I. 87
Damascius I. 326
Damer Zachar. IV. 385
Dames Guil. des II. 431
Damianus I. 278
—— Tertius I. 471
Damocrates I. 165
Dampier Georg. IV. 254
—— —— Wilh. IV. 221
Danaus I. 298
Dandi Giov. Allegrino IV. 317
Dangueville IV. 125
Daniel Augustin. II. 369
—— Henr. I. 450
Danker J. Henr. III. 423
Dankwerth Casp. II. 606
Dankwerts Chr. Fr. III. 480
—— Christ. Gottfr. III. 608
IV. 273
Dant Jean II. 800
Daphnus Ephesius I. 224
Daquin Petr. III. 359
Darguiville Lud. de IV. 141
Dariot Claude II. 236
Dariotti Claud. II. 119
Darius I. 168
Darneddeni Andr. III. 505
Dassonville Guil. II. 80
Daud Al Antiaki I. 390
—— Alantaki I. 411
—— Ben Nassar. I. 402
Dauken J. H. III. 37
Daum Casp. Conr. IV. 383
Daumius Christ. II. 530
Daval J. III. 614
—— S. III. 626
David Ben-Honaim I. 347
—— Godofr. III. 495
—— Jean II. 324
Davin Antoine II. 578
Davioni J. I. 41
Davisson III. 25
—— Guilielmus III. 97
Davy III. 450
Dazuin Petr. IV. 214
Debes Lucas III. 401

Debonnaire J. II. 271. 279
Decembris Angelus I. 471
Decker Jac. Frid. IV. 109
Deckers Frider. III. 349
——— Hab. IV. 164
Dehnrothfelſer Jac. Frid. III. 481
Dehns Petr. III. 37
Deichmann Petr. IV. 183
Deidier Ant. IV. 257
Deigler J. Phil. III. 102
Deletius Epagatus I. 224
Delgado Franc. I. 520.
Delmann Henr. III. 42
Delphini Petr. I. 472
Delphinus Hieronym. III. 641
——— Julius II. 118
Demetrius I. 128. 138. 220
——— Aliptes I. 134
——— Apameus I. 198
——— Archiates I. 180
——— Chlorus I. 183
——— Pepagomenus I. 322
——— Phyſicus I. 183
Demeuve III. 417
Democedes
——— Crotomates I. 24
Democritus I. 291. 356
——— Abderita I. 28
Demoſthenes Alex. Diſcipulus I. 154
——— Maſiliota I. 154. 171
Denis Alexand. II. 233
——— J. Bapt. III. 250. 266
Deniſot Ger. I. 42
Denizot Gerard. II. 88. 191. 195. 268
Denkelius J. II. 251
Genoun Daniel III. 624
Dent Thom. IV. 168
Denyau Alb. Mich. III. 505. 614
IV. 299
——— Alex. Mich. IV. 366
——— Matth. II. 613
——— Mich. III. 73
Denyſſen Sam. IV. 124
Deodatus Alexand. III. 97
——— Claud. II. 362
Deppe Joh. Jodoc. IV. 226
Descemet Felix III. 265
Deschamps Petr. II. 91
Desdanus Guil. II. 426
Deſiderius Guido I. 455. II. 131
Deſignatianus Largius I. 86
Desnoues Georg. IV. 430
Despree J. IV. 114
Desprex Jacques III. 419
Deſſali Aug. Chriſt. Paul. IV. 164
Deſſaſix J. B. II. 429
Deſſe IV. 105
Deſſenius Bernard II. 111
Detharding Georg. III. 442. IV. 54
Dethmarus F. IV. 276
Deuſing Anton. III. 258. II. 701
Deuſingius I. 388
Deuxivoye Barthol. IV. 9
——— Betlin II. 719. III. 5. 10. 73
IV. 385
——— Sim. III. 614. 626
Devaux Joh. III. 522
Deventer Hindryk IV. 208
Deventerwaag Theod. von IV. 66
Dexbach Ægid. III. 182
Dexippus I. 103
Dexius I. 159
Dhiæddin Abdalla Ben
Dhvalnun Al Arhmini I. 415
Diætus C. Cæcilius I. 187
Diagoras I. 29. 182
Diaz Franc. II. 279
Dicter J. II. 348
Didier J. III. 37
Didymus I. 276
Diedenhoven Gerard. v. IV. 51
Diederich J. Georg. Nic. IV. 420
Diekel Martin. III. 303. II. 551
Diemerbroeck Isbrand von II. 710

Dienheim J. Wolfg. II. 413
Diephout Reiner. a III. 252
Dieterich Helfried II. 548
—— J. Conr. I. 98
—— J. Dan. II. 622
—— J. Gottlieb IV. 384
—— Joh. III. 46
Dieterichs II. 384. III. 97
Dietericus I. 33. 78
—— Conr. I. 53
—— Wolfg. Xaver. IV. 454
Dietrich Balthasar III. 623
—— J. III. 352
—— Joh. Conr. I. 41
Dietz J. II. 496
Dieuches I. 115
Dieuxivoye Bert. IV. 366
Digby Kenelmus III. 25
Dillenius Just. Frid. IV. 84
Dimel J. Wilh. III. 643
Dinckel Dan. II. 511
Dinghen Leonardus Franc. III. 423
Dinkel J. Rudolph. III. 48
Dinus Florentinus I. 386
Diocles Carystius I. 107
—— Chalcedonius I. 111
Diodorus I. 137. 184. 291. 326
Diodotus I. 137
Diogenes I. 159
—— Apolloniates I. 24. 25
Diogenianus I. 224
Dionis III. 497
—— Petr. I. 274
Dionysius I. 132. 213. 220
—— Cyrtus I. 182
—— M. Junius I. 182. 187
—— Methodicus I. 182
—— Milesius I. 159. 181
—— Paul. I. 43. II. 325
—— Salustius I. 182
—— Samius I. 182
Dionysodorus I. 223
Diophantes I. 170
Dioscorides Anazarbæus I. 172
—— —— Phavas I. 129. 155
—— —— Tertius I. 218
Dioscorus I. 223. 297
Diotas I. 134
Diotimus I. 184
Diphilus Laodicensis I. 138
Diphylus I. 132
Dippold Mart. II. 410
Disarme IV. 291
Disdier A. IV. 133
Dissaldeus Franc. II. 550
Dissaudeau Fr. II. 336. 341
Diurius J. I. 506
Diversus Petrus Salius I. 72. II. 254
Doarius I. 298
Dodart Cl. IV. 24
—— Denius III. 529
—— Dionys. III. 102. 419
IV. 298. 366
—— J. B. IV. 114
Dodonæus Renbert II. 228
Dœbel J. Jac. III. 153
Dœderlein Jac. IV. 385
Dœring Michael II. 396
Dœrner Aug. Mich. III. 477
Doge Joh. Bapt. IV. 167
Dohren Jac. van III. 398
Dolæus J. III. 406
—— J. Dan. IV. 229
Doldius Leonh. II. 424
Dolus I. 311
Doma Bernard a III. 258
Domitius Nigrinus I. 216
Domninus I. 110
Domnus I. 90. 298
Donat S. IV. 227
Donatelli J. II. 309
Donatius J. B. II. 165
—— Baptist. II. 161
Donatus a Mutiis I. 55

Donatus Anton. II. 674
——— Ebr. III. 304
——— Eremita II. 535
——— J. II. 541
——— J. B. I. 70
——— Marcellus II. 166
Dondis Jacobus de I. 449
Dondy Sam. IV. 226
Donius J. B. III. 258
Donker Adrian. III. 368
Donkers Laurent. IV. 4
Donner Marc. Laurent. III. 359
——— Samue III. 202
Donnoli Francesco Alfonſo III. 198
IV. 414
Donricius J. II. 399
Donzelius Joſeph. II. 649
Donzellini H. II. 329
——— Joh. IV. 51
——— — Ant. IV. 453
Donzellinus Hieron. II. 179. I. 235
Dorcheſino Martinus II. 49
Dordonus Georg. II. 168
Dorelle Hermann. III. 263
Dorelaer Dav. v. IV. 211
Dornæus Georg. II. 168
Dornavius Caſp. II. 333. 429
Dornkrelle Tobias II. 322
Dornſtenius J. Dan. IV. 112
Dorotheus I. 182
Dorſchæus Jul. IV. 307
Dorſtenius J. Dan. III. 231
Dortmont Bonav. Gœgelen a III. 48
——— J. Lud. Coigelana IV. 124
Dorus I. 186
Doſſier J. II. 472. 496. 472
——— J. J. II. 483
Doſitheus I. 182
Douglas Guil. III. 623. IV. 21
——— Jac. IV. 441
Doute Am. IV. 54
— — Ant. IV. 9
Doute Fr. III. 529
——— Phil. III. 43. 48. 62. 626
IV. 24. 54. 114
Douw Florent. III. 276
——— J. III. 527
Downes J. III. 100
Doye J. B. III. 626. 646. IV. 9
Doynæus Jacob. II. 165
Drachart B. M. IV. 363
Draco I. 17. 102
Drage Guil. III. 173
Dragueville IV. 113
Dragojævus Johannes II. 100
Drake Carl. IV. 307
——— Jac. IV. 454
Draper Caſp. III. 503
Drayer Laurent. III. 100
Drawitz J. II. 718
Drebel Cornel. II. 499
Derlincourt Carolus III. 30
— — Jac. III. 607
Drembach Mart. II. 87
Dreſſer Matth. II. 110
Dreux Ludov. II. 211. 268
Dreyer Abraham II. 501
——— Deric. III. 607
Droet Petr. II. 188
Drœtus I. 79
Drouin IV. 92
Drouin Gabr. II. 251
——— Nicol. II. 460
——— Petr. IV. 187
Drouyn Mich. II. 489
——— Nicol. II. 448
Dravin Gabr. II. 447
Droyn Johannes I. 499
Druyvært J. III. 335
Dryven Balduin III. 133
Dubé III. 303
Dubravius Janus I. 170
Duclaux D. IV. 135
Ducretius Tuſſanus II. 199

Duerer

Duerer J. van II. 49
Dufresne J. II. 88
Duhamel J. Bapt. III. 257
Dulcken Adolph. III. 9
Duncan Daniel III. 431
Dunus Thaddæus II. 71
Duprade III. 417
Dupré IV. 271
—— Carol. II. 652
Dupuy III. 482
Duquerie J. B. Callard de la IV. 121
Duracuhiosius I. 356
Duranc Jac. II. 472. III. 26
Durand Raymund. II. 106
Durante Castor. II. 154
Durastante II. 312
—— —— Janus Matth. II. 164
Duratius J. Franc. II. 118
Durelle Jean II. 700
Duret II. 257. 478. 576
—— J. II. 259. 336. 400
—— Ludov. II. 114. 259. 273.
Duretus I. 57
—— Joh. I. 79
—— Ludov. I. 64. 78
Durnhof Georg. an und von Wald auf II. 234
Durondel IV. 44
Durr Georg. Tob. IV. 56
Durston Wilh. III. 266
Dusseau Wich. II. 138. 434
Dusus Æmil. II. 236
Dutal Claud. Fr. IV. 277
Dutemplæus Steph. I. 239
Duul Franc. IV. 9
Duval Balthas. II. 252
—— Franc. III. 420
—— Guil. II. 426. 429
—— —— II. 512
—— Jacques II. 424
—— Simon. II. 91
Duverney Joseph. Guichart III. 615
Duvernoy IV. 316
Dwight Sam. IV. 285
Dwinnas Guil. III. 25
Dyck Arnold v. III. 480
—— Corn. v. III. 181
Dycker R. IV. 82
Dylmann J. III. 42
Dyurides I. 357

E.

Earnshau Gui. III. 646
Ebad Ollah. I. 389
Ebel Henr. Christoph. III. 433
— J. Valentin. II. 587
— J. Wilh. III. 626
— S. Gerlach. III. 480
Ebeling J. III. 79. IV. 124
—— Job. II. 566
—— Petr. Schwendus III. 645
Eben Dan. Lud. IV. 121
Ebenus Joh. II. 480
Eber Paul. II. 131
Eberhard J. II. 426
—— —— III. 52
Eberlin Lucas II. 292
Ebibula I. 399
Ebn Abi Uchari I. 359
— Angel. I. 415
— Arvadh. I. 415
— Gamia I. 415
— Hagige I. 415
— Hobai Mockhtar. I. 415
— Malchi I. 415
— Rabiah. I. 415
— Redwan I. 395
— Tholoun Al Damascki I. 415
Ebnol Naphis I. 390
Ebreu Alexius II. 510
Ebu Masar I. 399
Echtius J. II. 59
Eck L. von IV. 183

Eck S. I. 535
Eckard Frid. II. 426
Eckhard III. 205
——— Esaias II. 547
Eckost J. Dan. III. 141
Ecluse Petr. de l' II. 227
Ecuyer Jean II. 566
Edam C. IV. 123
Edelmann P. III. 607
Eduards II. 639
Ee Theod. van IV. 344
Egbert Sebast. II. 650
Egemann IV. 345
Egg Emanuel ab II. 410
Eggebert J. III. 26
——— Samuel III. 48
Eggeling Henr. II. 61
Eggelingius Henr. I. 315
Eggerdes Alard Maurit. IV. 26
Eglinger Andr. I. 37
——— Nicol. III. 123
——— Samuel III. 100. 233
Egmoysse Ant. IV. 243
Ehinger Conr. Casp. III. 609
Ehlwart Christ. III. 66
Ehrhard J. Georg. II. 639
Eichhorn J. II. 516
Eichler Salomon. III. 232
——— Sam. III. 252
Eichmann Joh. II. 33
Eichstad Laurent. II. 459
Eisen Car. Christ. III. 370
Eisenhart J. III. 448
Eisenheim Ludov. II. 634
Eisenmenger J. Christ. II. 435. 600
Eisenring J. II. 612
Eisenschmidt J. Casp. III. 505
Elain Nicol. II. 181
Elama Regner ab II. 495
Elchio Ennius II. 564
Eldansar I. 361
Elebotes I. 18
Electatis I. 328
Eler J. II. 578
Elianus Philotheus II. 438
Elias ex Candia I. 484
——— F. Juda I. 467
Elichmann J. II. 644
Elici Frediano III. 54
Eligesi I. 361
Elisius Nicol. Aug. II. 612
Ellain Franc. II. 334. 336. 342
——— Nicol. II. 223. 314. 358. 389. 416. 426. 448
Ellinger Andr. I. 43. II. 130. 173
Ellis Carol. IV. 346
Elluchasem Eliminthar I. 404
Elmisius I. 355
Elsholz J. Sigism. III. 135
Elsner Joach. Georg. III. 280
Elstorp Joach. II. 448
Elsworth J. III. 231
Elyot Thomas II. 15
Elysius Joh. II. 94
Emericus Francisc. II. 35
Emerus D. D. III. 354
Emmen Gallus II. 252
Emmendorf Petr. III. 623
Emmerez Guy. III. 505
——— ——— Er. III. 506
Emmerich. G. III. 141
——— Georg. IV. 138
——— J. III. 141
Emmerson William II. 697. IV. 164
Emmius Ubbo. III. 41
Empedocles I. 22. 24. 25
——— ——— Agrigentinus I. 27
Emram F. Isaac I. 379
Emricus Benjam. IV. 296
Enciso Juan Fernandez II. 604
Ende Valentin am II. 405
Endeleichus I. 292
Engel C. IV. 295
——— J. I. 505

Engelen Engelbert Ab. III. 601
Engelhard Andr. II. 697
——— August. III. 200
——— Matth. II. 436
Engelhardt Laurent. III. 264
Engelmann Godofr. III. 133
Engering Gerh. Dan. IV. 66
——— Georg. — IV. 82
Engring J. Clemens III. 643
Enguehand Andr. IV. 126
Enguehard Andr. III. 406. IV. 187
——— Ant. III. 419
——— Joh. Bapt. IV. 423. 441
Enkelmann Achat. Christ. II. 639
Envelin Engelbert. III. 276
Epagathus I. 222
Ephicianus I. 47. 220
Ephicienus I. 90
Epicharmus I. 25. 27
Epicier Fr. l' II. 431. 436. 460
Epictetus I. 180. 288
Epigonus I. 168
Epimenides I. 20
Epiphanius I. 287
——— Nicol. II. 514
Erasistratus I. 117
——— Syconius I. 122
Erasmus Desiderius I. 810
——— Roterodamensis I. 270
Erastus II. 140
——— Thomas I. 39. II. 174. 247. 423
Erb J. Christ. II. 456
Erberfeld L. IV. 136
Erbinæus Matth. II. 405
Erer J. Frid. III. 264
Eresarde P. III. 261
Erhard Jeremias II. 429
Ericus Nic. IV. 51
Ering Christ. II. 333
——— J. II. 676
Erisippus I. 223
Eristides I. 356
Erkels Eberhard. III. 359
——— Frid. Gottl. Sylvestr. IV. 9
Erndt Christ. Henr. IV. 100
Erni Andr. III. 647
Ernst J. Georg. III. 535
Eros I. 187
Erotianus I. 175
Erythræus Janus Nicius II. 685
Erythropel Henr. Christoph. III. 417
Eryximachus I. 102
Esaharagki I. 379
Escaillon Guil. l' II. 369
Eschenbach Mich. Christ. Just. I. 164
Eschoc Pero Jayme I. 484
Escrivain Jac. l' II. 319
Eslinger J. Ernest. III. 43
Espieh Daniel III. 5
——— Valentin II. 262
Espicht II. 333
Espicier Fr. l' II. 622
Esserich Essachalli I. 402
Estanove Petr. II. 463
Estelle J. l' II. 234
Esteve Petr. Jac. I. 76. II. 98
Esthius Lubertus II. 368
Etschenreuter Gallus II. 173
——— ——— Paul. III. 82
Etscher J. II. 516
Ettabarani I. 393
Ettmüller M. Ern. I. 99. IV. 183
——— Mich. I. 98. III. 55. 173
Ettner Christoph. IV. 137
Ettphesenius I. 409
Etzler August. II. 433. 594
Eubulus I. 168
Euchyon Diodorus II. 165
Eucles I. 228
Euclides Palatianus I. 222
Eudelius I. 294
Eudemus I. 24. 25. 150. 203
Eudoxus I. 103
Euelpistus I. 159

Euenor

Euenor I. 116
Euergetes Ptolom. I. 48
Eugalenus Sev. II. 275
Eugemius I. 293
Eugenius I. 171. 221
Eumelus I. 289. 290
Eunapius Sardianus I. 287
Eunomus Asclepiades I. 224
Euphemus Siculus I. 327
Euphorbus I. 161
Euriphon Cnidius I. 24
Euryphon I. 21. 74. 81
——— ——— I. 25
Euschemus I. 222
Eusebe Jean II. 169
Eusebius I. 180
Eustachius Alexandrinus I. 277
——— B. I. 95
——— Bartholom. I. 175. 160
——— Ferdin. II. 277
——— J. Martin. II. 210
Eustathius I. 180. 278
Euth J. Ægid. IV. 171
Euthycleus I. 159
Eutropius I. 287
Eutychianus I. 180
——— ——— Terentius I. 287
Eutychus I. 187
——— M. Julius I. 185
Evald Benjam. IV. 224
Eve Val. de II. 91
Evelyn J. III. 121
Evenius Sigism. II. 489
Eveque Rem. l' II. 552
Everartus Ægidius II. 699
Everhardus Anton. III. 105
Evesham Hugo de I. 436
Evonymus Pancrat IV. 4
Ewald Bejam. III. 233
Ewich J. II. 237
Eyre Franc. IV. 343
Eysel Ant. III. 329
Eyssel Andr. IV. 139. 166
Eysson Henr. III. 104
——— R. IV. 428
Ezawaragius I. 395
Ezzeddin Ibrahim I. 395

F.

Faber Alb. Otto III. 97
——— Cl. II. 268
——— Daniel II. 587
——— J. II. 157. 201. 234. 400. 500. 538
——— J. M. III. 86
——— Thomas II. 227
Fabianus I. 183
Fabius Isaya II. 181
——— Ravennates I. 93
Fabra Aloys. della IV. 220
Fabrani Francisc. II. 593
Fabretti Raphael IV. 338
Fabri I. 42
——— Albert. Otto III. 133
——— Ant. II. 447
——— Claud. II. 95
——— Francisc. II. 262
——— Georg. II. 541
——— J. II. 342 564
Fabricius Balthas. II. 577
——— ——— Ernst. Frider. II. 605
——— ——— Georg. Frid. I. 77
——— ——— Guilielmus
——— ——— Henr. II. 262
——— ——— Hier. ab Aquapendente II. 319
——— ——— J. II. 423. III. 35
——— ——— J. Alb. IV. 415
——— ——— J. Phil. III. 253
——— ——— Jac. I. 66. II. 379
——— ——— Martin. II. 606
——— ——— Septimius Andr. III. 181
——— ——— Tobias II. 329
——— ——— Vincent. III. 311
Fabritius I. 56

Fabritius J. Georg. II. 495
Fabrius Petr. Joh. II. 550
Fabrotti Raphael III. 472
Fachinæus Andr. II. 413
Facio Sylv. II. 259
Facundez Steph. II. 593
Fadlo Wolfg. II. 480
Fages J. III. 639
Fagon Guid. IV. 277
Fagon Guido Crescent. III. 155. 183. 370. 482
Fagot Guil. II. 174
Fahrinholz Christoph. III. 260
Faigue Etienne I. 528
Fairfax Nathanael III. 184. 235
Fakreddin Mohamed. I. 388
Falconet André II. 134. 686
—— —— Noel. III. 379
Falconiis Nicol. Nicolus de I. 451
Falkenburg Hadrian. II. 508
Falkner J. Christ. III. 448
Fallopius Gabr. II. 143
Faltzius Abraham III. 109
Famans J. Regnert de IV. 241
Famosa Vincentius IV. 233
Fancy Dom. de IV. 298
Faner IV. 163
Fanois Guido III. 295
Fantonus J. Bapt. IV. 255
—— —— Joh. IV. 255
Farcy Dom de III. 234. 370
Fargue J. de la I. 83
Farina Tiber. III. 327
Farinarius J. II. 347
Farjon Jac. III. 68
Farnek J Philip. IV. 66
Farner Christ. III. 54
Farnesius Henric. IV. 379
Farra Grassini IV. 6
Farus Christoph. III. 37
Farvacus Rodericus II. 633
Fasch August. Henr. III. 229
Fasch R. III. 433
Faseltus Christoph. III. 182
Fatic Robert. III. 10
Fatio J. IV. 295
Faucis Dom. de IV. 214
Fauconnier Guil. II. 303
Faulisi Joseph. III. 66
Fausius J. Wilh. III. 388
Faust J. III. 419
—— J. Mich. IV. 54
Faustinus I. 223
Faurelet Cl. II. 211. 219. 223. 268. 336. 341
Faveligenis I. 383
Faventini Antonius I. 509
Fayard Ervé II. 87
Faye la IV. 299
Fayk I. 361
Fayole J. II. 517. 536
Fayser Joh. II. 207
Feake J. III. 276
Fealdus Laurent. II. 698
Febure Albr. le II. 259
—— J. le II. 391
—— Jac. le II. 622
Fechtius J. Henr. IV. 52
Federer J. Jac. II. 399
Fedronius Georg. II. 161
Fehr J. Mich. III. 192. 518
Feig Georg. II. 390
Feige Melchior II. 587
Feldner Casp. III. 123
Felibien IV. 371
Felicianus J. B. I. 507
Felix Valerius III. 138
Feller IV. 83
Feller Joachim. III. 93. 180. 504
Fellon P. IV. 202
Felsius Ulrich. IV. 163
Feltmann Gerhard. III. 352
Fendius Mich. II. 88
Fenot Anton. II. 208

Fenot Raymund. III. 419. IV. 226
Feragus I. 371
Ferdinandus Epiphanius II. 422
—— —— Jac. II. 68
Ferezi I. 359
Feria Antonio Suarez. de IV. 285
Fermethuys J. B. IV. 385. 423. 441
Fernel J. II. 91. 99
Fernelius J. II. 68
—— —— Johannes II. 36
Feroldi Hieron. II. 164
Feron De IV. 278
Ferrand III. 640
—— J. II. 345. III. 370
—— Jacques II. 429. 515
—— J. B. II. 552
Ferrandi II. 356
—— J. II. 181
Ferrant J. B. II. 568. III. 124
—— Ludov. I. 79
—— Louis II. 705
Ferrara Camillus II. 322
Ferrari J. B. III. 357
Ferrariis Georg. de I. 437
—— Joh. Matth. I. 463
Ferrarius Jac. II. 298
—— Octavius III. 79
—— Omnebonus II. 160
Ferrer Jayme II. 338
Ferrerius Augerius II. 56
Ferri Josua IV. 215
Ferrioli Balth Andr. III. 194
—— Christoph. II. 294
Ferro Josue II. 390
Ferrus Alfonsus II. 33
Ferry Dav. IV. 134
Fersehius Janus II. 262
Fersius J. II. 311
Ferteriis Franc. Marcellus de II. 194
Feselius Wolfrad Engelh. II. 613
Fesquet Carol. III. 82
Fettich Theob. I. 531
Feu Roman du II. 349
Feuerlein Jac. Wilh. II. 231
Fev Francisc. III. 398
Fevinus Robert. II. 193
Fevre Albert. le II. 219. 330. 366
—— Phil. le IV. 365
—— Jacob le II. 622
—— Nicol. le III. 98
Feyerabend J. Balth. III. 505
Feynæus Francisc. III. 18
Feyneus —— —— II. 190
Feyo Francisc. Soarez III. 8
Ficelius Job. II. 152
Fichard J. II. 113
Fichardus Johannes I. 231
Ficinus Massilius I. 469
Fick Jac. I. 44
—— J. Jac. I. 54. IV. 212
Ficta Sebast. Petrus II. 313
Fidelissimus Raimondus II. 455
Fiellstrœm. IV. 232
Fienus J. II. 235
—— Thom. II. 331
Fiera Baptista I. 501
Fierlinck Henr. IV. 20
Figueroa Francisc. II. 604
Figulus Nicol. III. 96
Filacteus Lucas I. 49
Filareto II. 191
Filesac Joh. II. 466
Filetio C. Julius I. 186
Filhollt Raymund. II. 585
Filholus Raimundus II. 46
Filimon I. 399
Fillant J. B. III. 124
Filodesisis I. 383
Filogorius I. 356
Finariensis David II. 82
Finck Hermann. IV. 110
Finelli Philipp. III. 3
Finger Chr. Gottfr. IV. 165
Fink Chr. II. 489

Fink

Fink Thomas II. 552
Finkius J. Vincent. II. 477
Finot IV. 243. 298
—— Raym. III. 183. 233. 359. IV. 346
Fiochetto G. Franc. II. 595
Fioraventi Leonh. II. 149
Fischer Benjam. III. 480
—— Eberhard. II. 430
—— H. III. 388
—— J. Andr. IV. 114
—— J. II. 595
—— Joh. Andr. I. 58
—— Levinus I. 53. II. 531
—— Petr. IV. 8
Fise Jac. II. 517
Fitzmann J. IV. 124
—— J. III. 72
—— Nic. IV. 363
Fizes Ant. IV. 1
Flach Jac. II. 333
Flachius Ant. II. 259
—— Jac. II. 318
Flacht Henrich II. 501
Flacourt III. 120
Flad J. Wilh. IV. 315
Flamant IV. 121
Flamerding J. v. III. 304
Flamming G. IV. 136
Flatacher Paul. II. 237
Flavius Camillus I. 60. II. 321
—— Pyctes I. 221
—— T. I. 188
Fleischer J. IV. 50
Fleischhauer Salom. III. 202
Flesseles Philippus II. 96
Fletcher Robert. III. 399
Flisco Comes de III. 172
Florembenus Pamph. II. 92
Florentinus Henr. II. 386
Flores Ferdinando II. 61
Floridus Ambros. II. 427
Florindo Andr. II. 398
Florio Marco Anton. II. 271
Florus I. 161
Floyer Joh. IV. 10
Fludd Rob. II. 468
Focky Jac. Ignat. IV. 165
Fœrsters Gottfr. III. 200
Fœsius I. 60
—— Anutius I. 42. 48. 76. 78 91. 93. 95. II. 131
Fogarole J. III. 400
Fogerole Franc. I. 59
Fogerolleus Francisc. II. 412
Foinisecа J. I. 501
Follini Hermann. II. 477
—— J. II. 209
Fomannus Adolph. II. 710
Fones Thomas III. 263
Fonseca Alvarus de III. 8
—— Anton. II. 514
—— Franc. Henriq. de IV. 304
—— Ferdinand. Solis de II. 546
—— Gabr. de II. 514
—— J. Alphons. de II. 331
—— Rodericus a I. 37. I. 52 II. 264
Font Carol. de la III. 273
—— Steph. la II. 380. 431
—— —— de la II. 460
Fontaine Jean la III. 524
—— Phil IV. 366. 386. 423
—— Toussain II. 652. 676 III. 155. IV. 54
Fontani Jac. II. 326
Fontanini I. 98
Fontanonus Dionysius II. 74
Fontanus Gabr. I. 57. III. 59
—— Jac. I. 52
—— Nicol. I. 45. II. 601
Fonte Lælius a II. 400
Fontenettes Louis de I. 44
Foqueda J. de II. 179
Forberger Jac. III. 337

Forbitus

Forbitus I. 256
Forchon IV. 45
Foresius I. 50. II. 97
Forestier J. II. 693. 707. III. 124
—— Th. le I. 484
Forestus Petr. II. 239
Forlasse J. F. IV. 420
Formy Samuel II. 463
Fornerus Frider. II. 363
Fornesius Anton. II. 232
Forolivio Jacobus de I. 456.
Forrest IV. 163
—— Jac. IV. 110
Forst Ameldoncius v. III. 480
Forster Martin. II. 425. 441
Fort Remy III. 499
Fortis Raymundus Joh. III. 243
Fortius Angelus II. 61
Fortrailles J. IV. 223
Fossius Janus IV. 338
—— Petr. IV. 363
Foster Georg. III. 447
Foucault Fr. III. 626.
—— Toussain II. 715. III. 5
Fouque Franc. II. 542. 543
Fouquet III. 151
Four du I. 54. IV. 161. 359.
—— J. du II. 234
—— Phil. Sylvest. du III. 304
—— Steph. du II. 238. 251. 336
—— Sylvest. du III. 430
Fourneau Fr. IV. 316
—— Jac. IV. 316. 366
Fournie Matth. Dion. IV. 215
Fournier Andr. le II. 238
—— Denys III. 249
—— Guil. II. 271
—— J. II. 460
—— J. le II. 349. 358
—— Matth. Dion. IV. 277
Foyvaillant J. Franc. IV. 54. 91. 113
Fr. Ranchinus I. 66
Francantianus Ant. II. 148
Fracassati Car. III. 235
Fracastorius Hieron. I. 522
Frade J. de II. 588
Frades Christ. de IV. 315
Frades Christ. de IV. 315
—— Claud. de III. 43. 56. 506. 614
—— Lancelot de II. 693
Fragoso J. II. 645
Frambesarius Nicol. Abrah. II. 315
Franchimont a III. 371
Franchini Francisc. II. 184
Francier Mich. II. 436. 443
—— Nicol. II. 449
Francieres Jean de I. 499
Francini Horace de II. 487
Franciosi Salvator. II. 540
Francisci Angeli J. III. 297
Franciscis Franciscus de II. 476
Franciscus de Franciscis I. 66
—— Senensis I. 452
Franciso Joh. Francisc. de III. 46
Francius J III. 636
—— J. B. IV. 132
Francken J. II. 478
Franco Francescus II. 173
—— Gasp. Delos Reyes III. 103
—— Loreto de II. 604
Francois du II. 595
—— Franc. des II. 501. II. 707
III. 21
—— —— du II. 542
—— Gerard. II. 252
Francus Georg. III. 176
—— Georgius III 316
Frank Johannes III. 599
Franke Franc. Bernh. IV. 78
Frankenberg Abrah. v. II. 649. III. 401
Frankenfeld Nicol.
Frankenstein Chr. Fried. III. 25
Frantzius Sam. IV. 241
Franzius Georg. Fried. I. 170

Franzosius

Franzosius Hieron. II. 594
Frauendorfer Phil. Franc. IV. 176
Frecomundt Christ. IV. 240
Fregari Petr. IV. 453
Freher Car. Joach. III. 419
——— Paul. II. 639. IV. 44
Freigius J. Thom. II. 238
Freind Joh. IV. 261
Freindius I. 33
Freinshemius Joh. II. 619
Freitag II. 328
——— Arnold. II. 262. 440
——— J. Jac. II. 430
——— Joh. II. 456
Frellon J. I. 258
Frenzel Sim. Frid. III. 143 358
Fresenius J. G. IV. 226
Fresne Carol. du III. 424. IV. 214
——— du IV. 187
Fressant J. Georg. IV. 242
——— Joh. Gabr. IV. 166
Fretzchner J. P. II. 410
Freudemann J. II. 458
Freudenberg J. Althon a II. 43
Freund J. Georg. IV. 242
Frey Jan. Cæcilian. II. 496
——— Janus Cæcilius II. 511. 566
——— J. C. II. 512
——— J. J. III. 4
Freylas Alonso de II. 377
Freytag Gottl. III. 102
——— Henr. II. 620
——— J. III. 432
——— Matthias III. 388
Fribe Melch. III. 339
Frichard Cl. IV. 377
Frick Melch. III. 616
Frida J. II. 390
Fridævallis Hugo II. 155
Fridel J. III. 253
Friderici II. 516
——— Ant. Gunther. III. 72
Friderici J. III. 121
——— J. Arnold. III. 121
Friese Martin Fideric. III. 71
Friezou IV. 214
Frigimelica Franc. II. 112
Friis Chr. Rodb. I. 58
Frischmuth J. III. 358. 504. IV. 306
——— ——— Mich. Arn. IV. 307
Frise Henr. III. 133
Frisius Gemma II. 121
——— Henr. III. 624
——— Jac. II. 500
——— J. Jac. II. 405
——— Jul. Joachim. III. 480
Fritsch Ahasverus III. 619
——— Bartholom. II. 480
——— Joh. II. 531
Frœlich Conr. II. 435
——— J. Henr. II. 425. 480
Frœs Sebast. Georg. II. 604
Fromann J. Christ. III. 60
Fromans P. IV. 183
Froment IV. 160
Frommann J. Andr. III. 48
Frommen Andr. II. 714
Froset J. de II. 91
Frugoli Anton. II 595
Frumentarius J. I. 483
Fryer J. IV. 240
Fuchs Abraham II. 358
——— F. II. 400
——— J. II. 577
——— J. Reinh. IV. 52
——— J. Th. IV. 384
——— Leonh. I. 76. 237 523
——— Remaclus II. 60
Fuchsius L. I. 41
——— Leonh. I. 50
Fueldez Antoine II. 704
Fuente Andres Fernandez de la II. 652
Fuhrmann Jac. II. 446
——— Josua III. 402

Fuhrmann

Fuhrmann Petr.	II.	496
Fuhrsen J. Henr.	III. 134.	231
Fuiren Henricus	II.	703
Fuirenius Henr.	II.	420
Fulbertus Carnutensis	I.	424
Fulginas Gentilis	I.	272
Fulgineo Gentilis de	I.	445
Fulgino Gentilis de	I.	386
Fulikesmer	I.	383
Fuller Thom.	IV.	305
Fumanellus Anton.	II.	30
Fumouze J.	IV.	182
Funccius Car. Lud.	III.	418
——— Christoph.	II.	447
Funk J. M.	IV.	186
Funstel E. Wolfg.	IV.	382
Furich J. Nicol.	II.	568
Furetiere Antoine	IV.	45
Furnius Henr.	II.	472
Furno Vitalis de	I.	443
Furst J. Zachar.	IV.	120
Fuscone Pietro Paolo	II.	377
Fusler Lucas.	III.	23
Futzius	III.	480

G.

Gaasbek Laurent. v.	III.	368
Gabaldo Hector	II.	141
Gabbema Sim. Abbas	IV.	20
Gabelchoverus	II.	363
Gabelhover Oswald	II.	288
Gabriel Georgii Fil.	I.	339
——— ocularius medicus	I.	353
——— P.	III.	197
Gabrielis Gabrielis	II.	95
——— Joh.	IV.	210
——— Pyrrhus Maria	IV.	170
Gabrielli Andr.	II.	210
Gabrizius Matthias	I.	96
Gabro Dinus de	I.	438
Gabuccini Hieron.	II.	81
Gadaldinus	I.	82
——— Aug.	I.	233
——— Augustin.	I.	507
Gaddesden Johannes de	I.	443
Gadroys	III.	251
Gaffarel Jac.	II.	587
Gafford	II.	700
Gagliardi Anton.	II.	601
——— Dominic.	IV.	61
Gagneur Steph. le	III. 134.	143
Gagnier Johannes	I.	376
Gagnon Fr. Ad.	IV.	223
Gahrlieb Gustav. Casimir.	IV.	72
Gaigneur Stephan le	II. 640.	646. 647. 687
Gaillard	IV. 187.	227
——— J.	IV. 215. 266.	277
——— J. P.	IV.	164
Gajoni Bartholom.	II.	164
Gajotius Mar. Ans.	I.	44
Gajus	I.	129
——— Herophileus Neapolita	I.	155
Gaizonus	I.	426
Gakenholz Alex. Christ.	IV.	241
Galacius Felix.	IV.	292
Galante Anton.	III.	494
Galarati Joseph.	III.	619
Galard Antoine	IV.	272
Galateau	III.	330
Galateus Antonius	I.	468
Galeachus de S. Sophie	I.	451
Galeanus Josephus	II.	703
Galenus Claudius	I.	228
Galeon.	I.	328
Galericon	I.	356
Galesius Bartholom.	II.	584
Galfredus Anton.	II.	14
Galianus Joseph.	I.	237
Galignanus	IV.	304
Galinger Andr.	II.	140
Gallanda Petr.	III.	364
Gallarati August.	III.	66

Gallarati Joseph. IV. 55
Gallego Anton. III. 220
——— Genesius Pastor de II. 532
Galleo Petr. Paul. II. 326
Galler Hieron. II. 495
Gallois J. III. 73
—— Lud. III. 62. 73
Galluccius Car. IV. 414
Gallus Andr. II. 156
—— Anton. II. 50
—— Carol. II. 338
Gallus Marcus Asclepiadeus I. 153
—— Paschalis II. 291
Galtier Louis de II. 705
Galucci J. Paul. II. 226
Galvani J. B. II. 540
Gamalielis I. 288
Gamard Th. II. 501
Gamare Petr. III. 614. 626
——— Thom. II. 496
Gamarre Jac. II. 715. III. 5. 10
——— Thom. II. 512. 536. 719
III. 27
Gambatonsonus Mart. Eust. I. 272
Gambi J. Frid. IV. 166
Games I. 328
Ganivet Jacobus I. 455
Gans J. Ludov. II. 509. 552
Gansius J. Lud. I. 43
Ganzland Andr. II. 651
Garancieres III. 399
Garbe J. II. 693. 697. III. 124. 134
IV. 9. 24
—— J. Mich. III. 529. 614. 626
—— Mich. III. 614
Garbers G. IV. 136
Garbicius II. 152
Garbo Thom. de I. 240. 449
Garcia Marcus III. 62
—— Matthias III. 414
Gardin Ludov. du II. 467
Gardini Hieron. II. 180
Garencieres Theoph. de II. 716
Garet Henr. II. 301
Gargilius Martialis I. 277
Garibei Ben Said. I. 378
Gariogli I. 453
Gariopontus I. 427
Garmann Christ. Frid. III. 218
——— Emanuel Henr. III. 218
Garmer J. III. 140
Garmers Johannes III. 423
Garner Georg. II. 412
Garnier Pierre IV. 105
Gars Ol Neemat. I. 406
Gartiveiler Theod. Wilh. IV. 82
Garzon Thomas II. 223
Gassendus Petr. II. 635. III. 45
Gasser Petr. III. 85
—— Samuel Petr. III. 549
Gasserus Achilles III. 84
——— ——— Pirm. I. 45
——— ——— Pyrminius II. 151
Gastaldi Hieron. Cardinalis III. 617
Gastner J. II. 424
Gasto Wolfg. II. 458
Gaston Flamin. III. 97
Gatinaria Marcus I. 465. III. 398
Gatti Ant. IV. 379
Gauber Abrah. III. 527
Gaudin III. 47
Gaudinus Ægid. I. 239
Gauken Christ. IV. 139
Gaukes Yvonis IV. 284
Gault Du II. 281
Gauricus Lucas II. 79
Gausapé Anicet. IV. 105
Gauthier J. II. 458
——— D. III. 356
Gavalda Mich. II. 137
Gavet Jac. IV. 283
Gavois Jac. II. 634. III. 202
Gavot Theod. III. 304
Gay Guil. Lud. IV. 276

Gay J. le II. 80. 191. 195
Gayant Lud. III. 265. 359
——— Petr. Paul. III. 481
Gayette J. II. 211
Gaza Theod. I. 43. 48. 50. 479
Gazæus Theod. I. 105
Gazius Ant. I. 471
Gebler J. Wilh. III. 26
Gehema Joh. Abrah. a III. 518
Gehler Matth. II. 399
——— Mich. II. 480
Geidelin Sam. III. 141
Geiers Mart. III. 133
Geiger Daniel III. 130
——— Jac. II. 300
——— Malachias II. 633. III. 23
Geilbrunner Elias II. 511
Geilfus Bern. Wilh. III. 405
——— J. Christ. III. 71
Geilfuss ——— III. 20
——— Alb. Christ. IV. 212
Gelasius I. 180
Gelee Theoph. II. 276
Gelenius Sigism. I. 293
Gelhorn Casp. II. 152
Gelli Claud. II. 247
Gellius A. I. 226
——— J. II. 435
Gello J. Baptist. de II. 407
Gelly Joh. IV. 166. 423
Gelmann Georg. III. 28
Gelstrope Petr. IV. 21
Gemaleddin Abdalla Ben Abul I. 415
Gemaly I. 415
Gemma Cornel. II. 198
——— J. Bapt. II. 255
Gempp J. II. 425
Gemusæus Hieron. I. 269. 313
Gendre Anton. II. 543
Gendron Deshaies IV. 309
Gendry René II. 595. III. 20
Genestet David. II. 471
Genga Bernard. I. 59. III. 328
Genger Jac. II. 15
Gennadius I. 294
Genova Georg. III. 357
Gensel J. Adam IV. 366
Geocrinus Francisc. II. 82
Geoffron J. Jac. IV. 428
Geoffroy IV. 442
——— Steph. Frid. IV. 366
Geopretius Robertus II. 42
George St. IV. 215
Georgi Andr. Casp. III. 624
Georgius I. 291
——— Antiochenus I. 407
——— Byzantinus I. 328
——— Christianus I. 338
——— Cloniates I. 328
——— Matthias IV. 203
Geraik I. 361
Gerardus Carmonensis I. 36. 47. 390
——— Theodoricus I. 256
Gerbault Carn. II. 224. 227
——— Guil. II. 430. 436
Gerbeau Guil. II. 460
Gerber Georg. Salom. III. 645
——— Godofr. IV. 83
Gerberus R. III. 206
Gerbez Marc. IV. 70
Gerdes J. III. 480. IV. 66
Gerenzani Car. Jos. IV. 49
Gerhard Cunr. II. 455
Gerhardus J. II. 650
Gerich. IV. 83
Gericke Petr. I. 19
Geritius Maximus II. 188
Germain Carol. de St. I. 53
——— Charles ——— III. 42
——— Claud. II. 588. 601. 607
639. III. 28. 234. 254.
Gerner Abrah. II. 587
——— Adam. II. 646
——— Andr. II. 639

Gernler J. Henr. IV. 345
Geronimo Mich. II. 83
Gerontius I. 328
Gersdorf Hans a I. 503
Gerſtmann B. Florian IV. 21. 379
——— Florian III. 81
Gertner Ambroſius II. 369
Gervais Claud. II. 436. 579. 613
Gervaiſe III. 3. IV. 45
——— Nicol. III. 195
Gervaſius Nicol. III. 258
Geſel Jean II. 713
Geſenius Georg. III. 42
Geſius I. 296
Geſner Car. Phil. I. 100
——— Conr. II. 52
——— Jeremias II. 447. 458
——— J. Matthias I. 226
——— Salomon II. 303
Geſnerus Conr. I. 269
Geſsler J. II. 74
Geſualdo Filippus II. 340
Geuder J. III. 182
——— Melch. Frid. IV. 63
Geuſs Wolfg. II. 433
Geutersberger Sam. II. 391
Geyer Dan. IV. 5
Gherardus Galenus II. 257
Ghini Lucas II. 286
Ghinus L. III. 85
Ghirabat I. 485
Giacchini Leonh. I. 538
Giaheth I. 361
Giarechius J. Maria IV. 25
Gibellus Franc. II. 674
Giboult Guil. II. 157
Gichel Mich. II. 410
Gieſeler J Frid. III. 368
——— Laurent. III. 136
Gieswein J Phil. III. 182
——— Phil. a III. 626
Giſcheilers J. II. 441
Gigas Caſp. III. 133
——— Godofr. III. 252
——— J. II. 366
Gil J. Batt. Vincente Miguel II. 718
— Vincent. Mich. I. 55
Gilbertus Anglicus I. 434
Gilgius Georg. Wolfg. IV. 113
Gilinus Coradinus I. 479
Gillenius Arnold. II. 410
——— J. Werner III. 480
Gilles Arnauld. II. 510
——— Philibert. II. 200. 208
Gillet Servatius III. 108
Gillin J. II. 166
Gimaleddin Al Sarai I. 390
Gimma Hyacintho IV. 358
Giordani Giorgio II. 714
Giorgi Federico II. 190. 510
Giovannini G. Battiſta III. 638
Giraldi J. B. IV. 128
Giraldini Francisco II. 546
Giraldus I. 318
Girard Ægid. II. 263. 279
——— Fr. III. 389
——— J. I. 191. II. 195
——— J. R. III. 389
——— Mart. II. 157. 200
Girardet J. B. III. 416
——— Petr. I. 62. 64. 76. II. 483. 496. 501. 517. 579
Giraudus J. II. 499
Girault Nicol. II. 426
Girnti Jerem. III. 54
Girolamo Anſelmo Françesco IV. 271
Girouſt Petr. II. 219
Giscaferius Guil. II. 231
Giſelin Hieron. II. 391
Giſelinus Victor. II. 223
Gislimbertus Joſ. III. 97
Gither Balthaſ. II. 218
Giuliani J. Fr. III. 25
Giuſtiniani Michieli III. 224

Glacani

Glacani Nellanus II. 576. 709
Gladbach J. Bernh. IV. 124
Glanville Joseph. III. 248
Glaser J Henr. III. 233. 528
Glass Sam. IV. 320
Glauber J. Rudolph. III. 24
Glaubitz Mich. v. II. 260
Glaucias I. 76. 135
Glaucon I. 131
Glaucus I. 106. 161. 224
Gleich J. And. IV. 137
Glisente Ant. II. 207
Glisson Franc. III. 13. 420
Globitz J. Dan. I. 46
Glorez Andr. IV. 134
Gloxin Paul. Bens. III. 10
Glucksrad Chr. II. 442
Glussiani Joh. Bapt. IV. 302
Glycon I. 156
Glytus I. 167
Gmelin J. F. IV. 93
Goad J. IV. 78
Gobbis Ant. de III. 224
Gobien P. IV. 341
Goclenius Ludov. III. 122
——— Rudolph. II. 304
——— Theod. Christoph. II. 601
Goddard Jonathan. III. 248
Godfrey Robert. III. 356
Godoy Petr. III. 524
Gœbel J. Georg. II. 423
Gœbel Mich. III. 623
—— Severin. II. 318
Gœckel Eberhard III. 166
Gœffron Jac. II. 387
Gœldli Henr. II. 180
Gœlicke Andr. Ottom. I. 72. 99. IV. 406
Gœschen B. Leberecht IV. 421
——— Eman. IV. 439
Gœte Georg Henr. IV. 298
Gœtz Georg. Henr. III. 141
—— Sigism. a II. 423
Gœtze Georg. Henr. IV. 307
Gœurot Jean I. 528
Gœz Zæh. Nicol. III. 199
Gogler Car. de III. 224
Gohl J. Dan. IV. 245
Gokel Christoph. Erasm. IV. 186
Goldast Melchior II. 493
Goldner Ant. Adam. III. 155
——— Georg. Ludw. I. 99
Golemowsky Albert. II. 380. 391
Golitz J. Georg. IV. 111
Golius I. 87
—— Jac. III. 35
Goltz J. Georg. IV. 82
Gomedi Ciriquis II. 685
Gomer E. II. 358
Gomes Alphons. II. 80
Gomez Andr. III. 601
—— —— de IV. 341
—— Emanuel II. 364
—— Heorg. II. 210
—— Martin. II. 332
Gonfalonerius J. Bapt. II. 18
Gongora Lucas de III. 119
Gonnin Adrien Helvetius II. 495
Gonthier Petr. III. 243
Gonzalez Andr. II. 612
Goodall Charles III. 399
Goodyear Aaron IV. 254
Goppingensis Joh. I. 481
Gordonio M. Bernardus I. 437
Gorgias I. 220
Gorion Joseph. II. 336
Gorion Steph. II. 341. 349. 369
Goris Gerard III. 644
—— J. de III. 52
Gorius Camillus II. 455
Gorlizer J. Sigism. II. 52
Gorræus I. 36
—— J. I. 65. 67. 68. 95. II. 62
Gorrhæus J. III. 79

Gorris

Gorris J. de II. 152 400. 406. 426. 449 472. 542. 613. III. 63
Gorrius J. I. 45
Gorter Joh. de I. 54
Gosky Martin. II. 515
Gothofredus I. 484
Götte J. Christoph III. 503
Gottlieb Gottfr. IV. 294
Gottschalk Dideric. IV. 61
Gottsched J. IV. 165
Gottward Christoph III. 133. IV. 318
Goudanus Theod. I. 256
Gouel Franc. III. 62. 72. 449. 645 646. IV. 24. 125
Gouey Lud. IV. 240
Gouge P. IV. 25
Gouges Des IV. 415
Gouiet Claud. Pierre II. 540
Gould III. 615
Goulston Theod. I. 270. 271
Goulou Hieron. II. 416. 472. 536
Goupylus I. 314
——— Jac. I. 376. II. 83. 87. 91
Gouraigne Hugo II. 693
Gourdon Rob. IV. 24
Gourmelen Steph. II. 173. 223
Gourmelenus Steph. II. 160
Gouy P. IV. 424
Goynæus J. B. II. 236
Gozar Laurent. II. 287
Gozze Nicolo Vito di II. 287
Gozzi Claud. Hermodor. II. 194
Graaf Regner de III. 143
Graba J. Andr. II. 406. III. 67
Grabe Mart. Sylv. IV. 297
Gradibus Georg. de I. 464
——— Matthæus de I. 386
Gradus Anton. I. 464
Græbner Dav. de IV. 174
Græfer Caso II. 479
Græff Casp. II. 458
Grætz J. Henr. III. 161
Grævius J. Georg. III. 447
——— Ludov. II. 233
Grafenberg Andr. Posthum. a II. 339
Graft Theod. van de III. 402
Grafton Bonamicus I. 484
Gramann Georg. II. 470
——— Mich. II. 459
Gramannus J. II. 310
Gramm Cæso III. 133
Grammæus Theod. II. 346
Grand Anton. le III. 494
——— Nicol. le II. 88. 166
Grandi Jac. III. 495. IV. 27
Grandmann A. D. IV. 363
Granger Bonaventura II. 206
Grangerius II. 211
——— B. II. 226
Grangier Bonaventura II. 186. 219
Granitus Constant. III. 16
Granz Andr. II. 430
Grapaldi Franc. Maria I. 475
Grapheus Bened. I. 480
Granano Christoph. II. 479
Gras Andr. le II. 431
——— Henric. II. 181
Graseck Georg. II. 446
Grass Sigism. III. 9. 339
Grassault Fr. H. de IV. 340
Gratarolus Guilielmus II. 105
Gratianus J. IV. 304
Gratius Faliscus I. 276
Grau J. Just. IV. 440
Graunt J. III. 132
Grav Georg. IV. 63
Graverol III. 279
Gravesande Isaac IV. 110
Gray de II. 645
Gratz E. Anhard v. II. 233
Greatrake IV. 278
——— Valentin. III. 130. 197
Greaulme Rob. II. 201
Greaume Rob. II. 191

Greaves

Greaves II. 718
Gredel J. II. 471
Greenhill IV. 299
——— Joh. IV. 423
Gregorius I. 358
——— Ebn Hakim Ebn Koph Al Nasrani I. 409
——— Martin. I. 235. II. 95
Gregory Georg. IV. 384
——— Gideon IV. 439
Greifenhagen J. II. 423
Greiff Frideric. II. 599
Greiffius Frider. III. 398
Greisel J. Georg. III. 283
Greising Va'ent. III. 418
Grembs Franc. Oswald. III. 58
Greslet Phil. II. 271
Gretz J. II. 578
Greulich J. Georg. III. 493
Grevinus Jac. II. 160
Grew Nehem. III. 409. 502
Grey Thom. de III. 54
Grezlet Phil. II. 279
Gricheld J. Casp. IV. 43
Grignanus Symphorianus I. 484
Griguel Theobald. II. 64
Grillot Joh. II. 577
Crimaldi Deuis de Casponai de IV. 271
Grimberg Nic. IV. 61
Grimm Casp. IV. 281
Grimm Hermann Nicol. III. 443
——— Mauritius III. 101
Grisignanus Paul. I. 50
Grison Steph. II. 391
Grisoni Freder. II 125
——— Theoph. IV. 228
Grive Louis de la II. 600
Grivius J. H. Frid. IV. III. 125
Grœlmann J. Dan. III. 607
Grœneld C. v. III. 201
Grœnendyk C. a III. 100
Grœneveld J. III. 270
Grœnvelt J. IV. 124
Grojean Nicol. III. 183
Groissard de la Riviere III. 417
Groller G. IV. 164
Gros Andr. le II. 359. 472
— Ant. le II. 349. 358. 369
— J. II. 208
— Nicol. le II. 238
Grosjean Nicol. III. 277
Groß J. Georg. II. 493
——— J. Matth. IV. 362
Grosser Georg. II. 426
——— Sam. IV. 125
Grossius Thom. II. 467
Grosthead Richard. I. 439
Groult J. III. 83. 102. 134
Groust J. II. 268. 271. 334
Grube Hermannus III. 145
——— J. Georg. IV. 384
Grubel J. Georg. IV. 69
Grubelig Fr. IV. 363
Gruber Christ. Frider. III. 370. 401
Gruberus Mich. II. 447
Grue J. Joachim. la III. 527
Gruhlmann J. Ger. IV. 8
——— J. Godofr. IV. 439
Gruling Philip. II. 598
Grundel III. 204
——— J. Bened. III. 650
Grunden J. IV. 164
Grundmann Aug. Dav. IV. 135
Grunewald Blasius II. 378
Gruninger Ernest. II. 288
Grunspex Joseph. I. 477
Grunwald Mart. IV. 319
Gruterus Jan. II. 455
Grutinius Andr. II. 298
Gruywaart Ferdin. III. 140
Gryant Lud. IV. 214
Gryllus Laurent. II. 159
Gryn J. II. 441
Grynæus Sim. II. 63

Guainerius Anton. I. 460
Gualtherus Salernitanus I. 453
Guargante Horat. II. 194
Guargantus Horat. II. 316
Guarinonius Christoph. II. 411
—— —— Hippolytus II. 413. 650
Guastavinius Julius II. 400
Gudenius J. Christ. IV. 277
Gudenus Urban. Ferdin. III. 141
Guekelin L. E. IV. 273
Guenault Fr. II. 443. 449. 615
—— Petr. II. 568. 579. 693. 715
Guenellon Petr. III. 470
Gueniot III. 481
Guerence Guil. II. 103
Guerin III. 379. 640
—— Cl. II. 615. 622. III. 202. 233. 234
253. 406. IV. 54. 345
—— Dionys. II. 369. 380. 472. 496
640. III. 48
—— Dom. II. 366
—— Guil. II. 579. 588
Guerra Nicolo III. 250
Gufer J. III. 250
Gufferus J. Jac. II. 705
Gui Lud. de IV. 277
Guibauder IV. 223
Guibelin Jourdain. II. 365
Guichard Petr. I. 53
Guide P. III. 367
Guidot Thom. I. 307. IV. 219. 354
Guilandinus Melchior. II. 188
Guilemeau Car. II. 542
Guilielmini Dominic. IV. 50
Guilielmius Clemens II. 576
Guilielmus Brixiensis I. 462
Guiliermus I. 485
Guillaume Jean II. 378
Guillaumet Tanaquil. II. 424
Guillemæus Leno III. 41
Guillemeau Car. II. 549. 698
—— Charles II. 493. III. 3
Guillemeau Jacques II. 262
Guillot Lud. IV. 366. 386. 423
Guinant Ant. de II. 342
Guinter J. I. 208
Guintherius J. I. 270
Guintherus II. 140
—— J. I. 48. 314. 517
—— Joh. I. 305
Guiot Jean II. 174
Guirin Cl. IV. 214
Guisse J. II. 698
Guisson Petr. III. 244
Guldinius Paul. II. 685
Gumberts S. III. 623
Gummert J. III. 505
Gumpetzhaimer Georg. III. 34
Gundling Nic. Henr. IV. 429
Gundlingius Nic. Hier. I. 99
Gunedo Federico IV. 162
Gunther Ant. III. 37
—— Dieterich II. 697
—— J. I. 232. II. 405. 650
—— Jac. II. 369
—— Owen. II. 341
—— Simon. II. 403
Guntherius J. I. 82
Gunter Alb. IV. 10
Gunz J. Godofr. I. 62
Gunzius J. Godofr. I. 296
—— Just. G. G. I. 64
Gurges Simon de II. 80
Gurye III. 251
Gustel J. Georg. II. 479
Gutberleth IV. 379
—— Henr. II. 432
Gutierrez Julianus I. 481
—— J. Lazarus III. 32
Guttierez J. II. 577
Guttorf J. Georg. IV. 182
Guyard IV. 309
Guyart S. Paul. IV. 114
Guybert Phil. II. 411. 517

Guybert

Guybert Philibert. II. 558
Guyet Andr. II. 693. 707
Guynant Ant. le II. 349
Guyon Guil. II. 448
—— Ludov. II. 446
Guyot Andr. III. 124
—— Car. III. 56
—— J. III. 35
Gwinne Matthew. II. 422
Gyer Nicol. II. 303
Gyllius Petr. II. 427
Gyon Guil. II. 460
Gyra Angelus de I. 484
Gysi Jac. IV. 385

H.

Haas L. L. de IV. 310
Haasius Nicol. III. 7
Haasleben J. Alb. III. 495
Haberkorn J. Christ. IV. 136
Habersac J. Car. III. 502
Habert D. III. 482
Habicot Nicol. II. 398
Habon Haseu I. 381
Habrecht Isaac II. 471
Habuiller Chamellin. I. 362
Haccius Henr. Conr. IV. 211
Hachette Bonav. II. 334 336. 341
Hachim Ebn Amorim I. 382
Hack J. Frid. Jos. IV. 362
Hadden J. v. III. 61
Hadrianus Imperator. I. 226
Hæggi J. Scher. II. 430
Hæn Galen. de II. 706
Hænel Christ. Frid. IV. 282
Hænisch J. II. 607
Hæsbært Mart. Joh. III. 448
Hafenreffer Matthæus II. 222
—— —— Samuel II. 508
Hafenreuter J. Lud. II. 268
Hagedorn Ehrenfried. III. 225
Hagen J. II. 456
—— J. Joach. III. 401
Hagit Taddæus Chaggæus II. 137
Haguenot Petr. II. 647
Hahn Laurent. II. 413
—— Sigmund. IV. 166
Hahnen J. Christoph. III. 502
Hain J. Paterson III. 310
Hainlin Sebast. II. 479
Hainzel Tob. Jac. III. 141
Haitze Petr. Joseph. de I. 449
—— Pierre Joseph. de I. 114
Hake Rob. IV. 66
Halbach Christ. III. 62
—— Daniel I. 500
Hali parvus I. 382
Halieus I. 169
Hall John. III. 61
Halley Edm. IV. 126
Hallorky Joseph. I. 456
Halmaal J. v. IV. 49
Halteren N. van II. 516
Halvegius Nicol. Esbern. II. 425
Haly I. 49
—— F. Abbas I. 380
—— Meddin Machmud. I. 415
—— Rodohan. I. 415
Haman J. IV. 24
Hamberger Georg. II. 227
—— —— —— Alb. IV. 345
Hamburg Thom.. IV. 421
Hamel III. 530
—— du IV. 383
—— J. Frid. IV. 415
—— Marin. III. 71
Hamer Christoph. IV. 183
—— J. Herman. IV. 125
Hammen Ludov. v. III. 370
Hammerer J. Carl. III. 264
Hamon J. II. 707. 714. III. 102. 645
Hamont Pierre II. 494
Hanacri Nathan. I. 41

Hancke Martin. III. 220
Handley Jac. IV. 382
——— J. H. IV. 420
Handorf J. III. 26
Handſch Georg. II. 227
Hanemann B. J. Otto IV. 229
——— J. Lud. III. 271
Hannæus Georg. III. 386
——— M. G. III. 624
Hannaſch Caſp. III. 62
Hanneken Meno Paul. IV. 311
Hannemann Petr. Chriſt. IV. 189
Hanniel Statius Joachim. III. 417
Hanſen J. Wilh. IV. 8
Hant Sybrand. IV. 21
Haoart Dan. IV. 110
Happel J. Henr. III. 418. IV. 23
Harchies Jodocus ab II. 165
Hardek Wolfg. II. 91
Harder Chriſtoph III. 5
——— J. III. 141
——— J. Jac. III. 287. 448
——— J. Rud. IV. 365
——— Matth. IV. 228
Hardouin Gabr. II. 436. 443. 449
——— Phil. II. 223. 224. 336. 341
448. 517. III. 10. 337
Hardouyn Gabr. II. 615
——— Phil. II. 410. 496. 536. 698
Hardy Sebaſt. II. 432
Hareth Ebn Kaldath I. 335
Hargemon I. 328
Harincarſpel Sim. III. 9
Harkius Mart. IV. 454
Harmadicus I. 356
Harmis Henr. III. 123
——— Martin. III. 645
Haron Ben Senton I. 410
Harp M. IV. 124
Harpalus I. 169
Harpocras I. 218
Harpocrates I. 218. 134
Harris Gualther. III. 394
——— J. IV. 360. 382
Harriſon J. IV. 164
Harſcher Matthias II. 489. III. 253
——— Nicol. IV. 385
Hart James III. 28
——— N. II. 606.
Hartenfels Georg Chriſt. Petr. v. III. 265
Hartmann J. II. 388. 407. 416. IV. 202
——— Martin. III. 277
Hartmannus Hartmannus II. 180
Hartung Phil. Wilh. Wirdung ab IV. 26
——— Valent. II. 480
Hartwigs IV. 365
Hartwiſs Barthold Anthorn. IV. 423
——— Sylv. Sam. Anhorn ab III. 531
Harvei Gideon IV. 82
——— Guil. II. 552
——— James IV. 432
Harvet Iſrael II. 328
Harvetus Iſrael II. 350
Harvey Gideon. III. 195
Harwood Joh. III. 398
Has Gerhard. II. 645
Haſebard Jac. II. 251
Haſeneſt Chriſt. II. 692
Haſeveen G. IV. 276
Hasfurth Joh. I. 535
Hasler J. II. 217
——— Paul. II. 311
Hasnun I. 405
Haſſard Petrus II. 106
Haſſen Hoſſen Ben Akkad I. 416
Hatten Ulricus de I. 505
Hattenbach J. Salom. III. 369
Hattenius J. II. 489
Hauck Frid. III. 481
——— Leonh. van der III. 252
Haudigel Ulric. IV. 230
Haultpas Nicolas II. 147
Hauptmann Auguſt. III. 18
Hauſer J. Jac. IV. 91

Haussemaine Nicol. de I. 528
Hautefeuille IV. 341
Hautin II. 189
—— J. II. 208. 288. 349. 416
—— Jac. II. 201
—— Jean II. 448
—— Symph. II. 411
Hautpas Nic. I. 57
Havenreuter Sebald. II. 287
Havercampius I. 276
Hawkins Joh. II. 606
Haworth Sam. III. 526
Haye de la IV. 133
Hayer J. Georg. IV. 188
Hayk Thaddæus ab II. 166
Hayn J. III. 600
Hayne J. III. 140
Hays II. 706
Hazen Koraschita I. 389
Heba Olla Ebn Said I. 401
Hebat Olla Ebn Melcan I. 401
—— Olla Ebno'l Hoseim I. 401
Hebenstreit Georg. II. 424. 550
—— —— J. II. 141. III. 152
—— —— J. Ernest. I. 180
Heberling G. I. 472
Hecatæus I. 159
Hecate I. 18
Hechler J. W. III. 182
Hecht Leonh. III. 598
Hechtel Leonh. III. 207
Heckheler J. IV. 140
Heckius J. II. 375
Hecquet I. 54
—— Phil. I. 42. 43. IV. 233. 385
Hector A. M. I. 484
Hedas I. 356
Hedau Joh. Henr. IV. 439
Hedeneck E. II. 180
Hedenus Erasm. II. 332
Hedouville Gallois de III. 187
Heers Henr. ab II. 503
Hegendorfinus Christian II. 52
Hegner Hans Jac. IV. 385
—— J. Henr. III. 202. 433
Heideling J. J. IV. 385
Heideneccius Eckardus I. 45
Heidenreich III. 204
Heigel Ambros. III. 504
—— J. A. IV. 21
Heiland A. III. 337
—— Mich. III. 142
Heimerberg Ger. de III. 304
Heimreich J. III. 300
Heineken Hermann. III. 358
Heinrich Ernest. II. 423
—— J. IV. 242
Heinrici J. Tob. IV. 138
Heinsius Ernest. IV. 132
—— Nic. IV. 133
—— Tob. III. 56. 120
Heintke Georg. III. 649
Heintkius J. II. 469
Heintze F. II. 500
Heintzius J. II. 424
Heinz Leonh. III. 419
Heister Elias Frid. I. 100
—— Laurent I. 58. IV. 443
Heistermann Theod. III. 480
Heitmüller Jul. Nic. Diet. III. 528
Helal Ebn Abrah. I. 379
Heland Laurent. II. 430
Helbach Frider. II. 368
—— Wend. v. II. 389
Helbich J. Wolfg. III. 264. IV. 84. 277
Helbling J Casp. II. 448
Held Matthias II. 707
—— Mich. III. 5
—— Rud. IV. 440
Helidæus Padoanus II. 95
Heliodorus I. 222. 287
—— —— Peregrinus I. 187
Heliot Nicol. II. 552. 568. 579. 687. 707
Hellenius Anton. Gunter III. 143

Hellenius Wilh. III. 252
Helling Martin. II. 314
Hellot Marc. Ant. III. 360. 370. 406
Helmbach J. ab II. 415
Helmont Bapt. von II. 518
——— Franc. Mercur. v. III. 57
Helmreich Andr. II. 282
Helmuth J. Vit. III. 481
Helvet Phil. IV. 214
Helvetius Adrien IV. 45
Helvetius J. Frid. III. 98
Helwetter II. 147
Helwich Christian IV. 187. 320
——— Christoph IV. 185
Helwig I. 97
——— Anton. II. 489
——— Clamor. II. 545
——— Christian IV. 260
——— Christoph III. 200
——— J. III. 467
——— J. Frid. III. 231
——— J. Otto de IV. 294
Hemard Urbain II. 238
Hemmerli Felix I. 462
Hemminus Nicol. II. 292
Hemsterhuis Tiberius I. 278
Hemsterhuys J. IV. 384
——— Sibold. Tiber. III. 194
Henault J. II. 517
——— Nic. II. 416. 426. 460. 588
Henaut III. 139
Henckel Elias Frid. IV. 63
Hendich Phil. IV. 298
Hener J. II. 99
——— Petr. II. 262
Henig Mich. II. 238
Henis J. II. 500
Henisch Heorg. I. 194. II. 190
——— Theod. III. 26
Henisius J. II. 425
Henkel El Henr. III. 43
Hennicke Godofr. IV. 63
Henning Christoph III. 26
Henninger J. Sigism. IV. 15. 113
Henrici Daniel II. 690
——— J. Georg. IV. 365
——— J. Jac. III. 614
Henricius Martin. II. 165
Henricus Grammaticus I. 511
Henriquez Georg. II. 444
——— Henricus Gorge II. 317
——— Isaac Gabay. III. 527
Henshaw Nathanael III. 416
Henzus Nicol. II. 429
Hephæstion I. 278
Hepner Paul. II. 410
Heppius J. Casp. II. 588
Heraclides I. 88. 125
——— Erythræus I. 154
——— Ponticus I. 116
——— Tarentinus I. 135
Heraclitus I. 28
——— I. 311
——— Ephesius I. 26
Heras Cappadox I. 159
Herault Jac. II. 251
Heraut Jac. II. 238
Herbault Georg. II. 482
Herbelot Barthol. d' IV. 181
Herberger J. III. 432
Herbsten Christ. E. IV. 341
Hercules medicus I. 12
Herden Balthas. ab II. 423
Herderen Joachim Schiller ab I. 530
Heredia Casp. Caldera de III. 66
——— Petr Mich. de I. 33. 77. III. 170
Herel J. Frid. IV. 44
Herelius J. F. IV. 440
Herennius Philo. I. 159
Herfeld Henr. Georg. III. 638
Herilacius Pamphilus II. 298
Hering Honorius II. 539
——— J. III. 134
——— J. Jac. IV. 166

Herissant

Herissant Ludov. Anton. Prosp. I. 519
Herlin Bernh. III. 526
—— J. Henr. IV. 139
Herliz David II. 237
Herls Cornel. II. 432. III. 248
Hermann Benedict. III. 535
——— J. II. 330
——— Joh. II. 125
——— Paul. III. 513. IV. 15
Hermannus Joh. I. 96
Herment Cl. IV. 385
——— Jean IV. 386
Hermes Trismegistus I. 11
Hermetus Pseudepigraphus I. 327
Hermogenes I. 125. 220. 187
Hermolaus Barbarus I. 489
Hermon I. 159
Hermondavilla Henr. ab I. 438
Hermophilus I. 221
Hermotimus I. 134
Hernandez Gonsalo II. 17
Hero Mich. I. 536
Heroardus J. II. 564
Herodes I. 215
Herodicus I. 24
Herodotus I. 132. 190
——— Ariei Tharsiensis Fil. I. 158
Herold Hieron. II. 125
Heron Ægid. II. 191. 195. 201. 288
292. 349
—— Franc. III. 29
—— H. Ægid. II. 189
Herophilus I. 122. 140
Herr Martin. III. 477
Herrera Christoph Perez de II. 438
—— D. Diego IV. 271
Herrichen J. Godofr. III. 619. 636
Herrmann Augustin. III. 310
Hert J. Christoph. III. 358. 649
Hertel Mich. IV. 285
—— Valent. II. 439
Hertodt J. Ferdin. III. 258
Hervée J. II. 80
Hervelt Jac. IV. 182
Hery Theod. de II. 100
Herzog Sam. IV. 93. 242
Hese I. 361
Heshusius Ant. III. 252
Hesiodus I. 24
Hesling III. 34
Heslopp J. IV. 296
Hess Mart. II. 479
Hesso Gabr. II. 426
Hessus Eobanus I. 510
Hester J. II. 238
Hesychius I. 316
Heteropolites Johannes I. 248
Hettenbach Ernest. II. 300
Heucher J. Henr. IV. 282
Heuppel II. 238
Heurnius I. 41. 80
——— J. I. 36. 37. 42. 52. 64
66. 67. 96. II. 272
——— Joh. I. 92
——— Otho. II. 427
Heurtault Pierre II. 510
Heusch Gerard. IV. 363
Hevnius J. III. 34
Hewden Ant. IV. 442
Heyde Anton. de III. 440
—— Hermann v. der II. 687. III. 601
Heydeck Henr. IV. 110
Heyl Christoph II. 14
—— Henr. II. 405
Heyle Christ. I. 233
Heylmann Christ. II. 457
Heyne J. Christ. IV. 414
Heyse Ern. Gottfr. III. 528
Hiærne Urban. III. 375
Hicesius I. 125
Hieblin Christoph II. 287
Hiebner Israel III. 26
Hiel Laurent. II. 122
Hiemenbergh J. v. III. 335

Hiera I. 159
Hieraulme Nicol. II. 489
——— Valent. II. 91. 536
Hieraume Valent. II. 52. 191. 195
Hierocles I. 289. 290
Hieron I. 289
Hieronymus I. 289
—— —— de M. Catino II. 102
Hierophylus I. 325
Hierovius Bartholomæus II. 317
Highmor Nathanael III. 22
Hilaire S. III. 446
Hilaris M. Calpurnius I. 134
Hilbrand J. Phil. III. 253
Hilchen J. Phil. IV. 140
Hildanus II. 305
Hildebrand Joach. III. 67
—— —— Wolfg. II. 414
Hildebrandt Andr. II. 399
Hildegardis I. 428
Hildernis Corn. ab IV. 124
Hilders Henr. III. 47
Hildesheim Francisc. II. 423
Hill Aaron IV. 227
Hille Petr. III. 624
Hiller J. II. 413
Hilling Georg. III. 53
—— Gregor. III. 277
Hillius Frid. Bogisl. IV. 110
Hilcher Sim. Paul. IV. 367
Hiltprand J. II. 399
Himantotomus J. Gualther III. 62
Hinchalios I. 361
Hinoioſo Alphonſo Lopez II. 317
Hipparchus I. 127
Hippias Artemidon fil. I. 126
Hippius J. Chriſt. III. 252
Hippocrates I. 29
—— —— IV. Draconis fil. I. 106
—— —— V. VI. & VII. I. 131
—— —— Veterinarius I. 289
Hire Philippus de la III. 639
Hirtenrodt J. Mich. III. 233
Hitzler Georg. II. 163
Hizler Georg. I. 527
Hoang Ti. I. 5
Hobaiſch I. 346
Hobart Thom. III. 362
Hobbes Thom. III. 255
Hoberweſchel Andr. II. 410
Hoboken Nicol. III. 244
Hochberg Wolfg. Helmhardt v. III. 504
Hochſtatt J. Wilh. II. 646
Hock Wendelinus I. 490
Hodencq Mich. de III. 529. IV. 91
Hodenie IV. 187
Hodenq III. 505
Hodges Nathanael III. 165
Hoe Matthias II. 614
Hœcher J. Adam. IV. 242
Hœchſtetter Chriſt. Frid. IV. 365
—— —— P. II. 377
—— —— Philip II. 348
—— —— Wolfg. II. 355
Hœckel Henr. Chriſtoph II. 423
Hœfer Henr. Adolphl. III. 43
—— Wolfg. II. 567
Hœgger Sebaſt. IV. 91
Hœn Hubert. III. 181
—— J. Cornel. III. 536
Hœniſch Sam. IV. 211
Hœnn J. Conr. III. 389
Hœpfner Henr. II. 564
Hœrnick Matth. II. 541
Hœrnigk Ludov. v. II. 547
Hœrſcher Frider. III. 9
Hœſchel David. II. 327
Hœſchelius David. I. 316
Hœſt Dan. de III. 276
—— N. IV. 66
Hœven Petr. van der II. 499
Hofer Petrus Auguſt. II. 697
—— Tobias III. 37
Hoffmann Andr. IV. 312

Hoffmann

Hoffmann Frid. I. 98
Hoffwenius Petr. III. 100
Hofman Bernh. IV. 298
—— Joh. Jac. IV. 233
—— Laurent. II. 226
Hofmann Abrah. II. 433
—— Andr. IV. 312
—— C. I. 270. 273
—— Casp. I. 180. III. 472
—— Jun. II. 371
—— Christ. III. 352
—— Conrad II. 176. 397
—— Frid. I. 72
—— —— Sen. III. 20
—— Fridericus Fil. III. 536
—— J. II. 122
—— J. Mauritius III. 372
—— Maurit. II. 695
—— Petr. II. 347. 423
—— Philip II. 399
Hofstædt J. Dietr. IV. 134
Hofsteter J. Andr. III. 433
Hofstetter J. Adam. IV. 353
Holder Guil. III. 254
Holdthenius Arn. IV. 384
Hollænder J. Conr. III. 233
Holland Adam IV. 20
Hollerius Blasius I. 66. 273. II. 116
—— J. I. 42
—— Jac. I. 51. 78. II. 65
Hollybusch Thom. II. 138
Hollyng Edmund. II. 358
Holschen A. IV. 135
Holst Jac. III. 59
Holstein G. III. 526
—— Gedeon. III. 62
—— L. III. 517
—— Nic. ab IV. 124
Holsten J. II. 405
Holt Carol. IV. 279
Holterhoff Engelbert. III. 257
Holtmann Guil. III. 480
Holzach J. Cosm. II. 122
Holzapfel Jac. III. 109. 626
Holzemius Petr. II. 378
Holzhausen J. Christ. II. 636
Holzmann C. II. 515
—— J. Henr. IV. 124
Homberg IV. 408
—— Andr. III. 304
—— Guil. IV. 168
Hombergk J. Phil. IV. 312
Home D. IV. 278
Homerus I. 24
Hometz Petr. II. 579. 588
Hommelius Lud. III. 28
Hommerius Ant. I. 42. 53
Hommets Petr. II. 693
Hommetz Petr. II. 652
Hommez Petr. II. 596
Honain I. 94
—— Casiri I. 41
—— F. Amram. I. 416
—— F. Isaac I. 345
—— Isaci Fil. I. 47
—— Wolf. I. 63
Honestis Christoph Georg. ab I. 267
—— —— —— de I. 454
Honter I. 362
Honuphrius de Honuphriis I. 466
Hoobrœck Jac. III. 100
Hoofd J. IV. 135
Hooghlandt Corn. Schagen III. 47
Hoogstraten David v. III. 598
Hooke Robert. III. 173. 450
Hoolewerf Jac. v. IV. 214
Hoolt T. IV. 276
Hoolwerf J. ab III. 358
Hoorn V. IV. 79
Hoorne J. v. III. 362
Hope IV. 432
—— Guil. III. 223
—— Richard. III. 469
Hopf III. 207

Hoppenstein Petr. III. 358
Hoppius J. III. 9
Horapollo I. 12
Horbius Christ. Joh. IV. 140
Horenburgen Anna Elisabeth IV. 295
Horky Martin. II. 534
Horlacher Conr. IV. 79
Horn Bartholom. I. 35. 37. 39. II. 704
—— Casp. II. 548. 606
—— Christoph. II. 587
—— Gasp. II. 458
—— J. IV. 123
—— Mich. Henr. III. 418. 504
Horne J. v. II. 698
Hornicæus Ludov. II. 542
Hornius Christ. II. 413
Hornung J. II. 423
Horosco Christoph de I. 314
Horst IV. 83
—— Georg. II. 380. 622. III. 183
—— Gregor. II. 424. III. 418
—— Jac. II. 215
—— J. Dan. II. 636
Horstius I. 78
—— Gregor. II. 358
—— J. Otto III. 358
Hortensius J. II. 82
Horus I. 5. 356
Hossein Ibn Mohammed I. 411
Hoste Guilielm. II. 288
Hostreham Nicol. I. 456
Hotmann Antoine II. 233
Hottinger J. Conr. III. 645
—— J. Henr. IV. 317
—— Salomon III. 337
Hotton Petr. III. 335
Houghton Joh. IV. 279
Houlier Jac. II. 99
Hovel Nicol. II. 184
Hovius Bernh. IV. 295
Howmann Roger III. 646
Hualmann I. 411
Huarte Juan II. 227
Huberts J. III. 382
Hubner Bartholom. II. 281
Hubosi I. 361
Hucher J. II. 346
Huchterlein J. IV. 306
Huck G. Frid. III. 358
Huggel Jac. II. 129
Hughes Guil. III. 329
Hugo Jac. II. 535. IV. 109
Hugonius Abrah. IV. 385
Huguet J. II. 88. 191. 269
—— Joh. II. 262
Huhne Ernest. Casp. IV. 224
Huldenreich J. Frid. III 384
Hullekens Jac. III. 388
Hulsemann J. III. 9
Hulst Abrah. v. III. 607
Humelberg Gabr. II. 36
Humelbergius Gabrielis I. 274
Hunauld Pierre IV. 205
Hund Magnus II. 114
Hundertmark Henr. Elias IV.
—— —— —— Frid. IV. 295
Hundeshagen Christ. III. 182. 134
Hundt Magnus I. 489
Hunerwolf J. Aug. III. 261
Hunt Thom. I. 376
Huntley Rich. IV. 82
Hugues Phil. IV. 187
Hurault Germ. III. 20
Hureau Germ. III. 10. 29
Hurte Martin. III. 337
Hurter Emanuel III. 26
—— Melchior III. 448
Huser Matth. III. 233
Huswedel J. Alb. III. 140
Husweiel J. Alb. IV. 301
Huth J. Christ. IV. 277
—— J. Phil. III. 141
—— Phil. IV. 365
Hutten J. Georg. III. 297

Hutzens Enoch. II. 499
Huval Balthas. de II. 252
Huve J. Georg. IV. 110
Huxholz J. Ludw. III. 358
——— Welrath III. 28
Huyberts A. III. 37
Hybault Cypr. II. 501. 512. 693. 715
Hyde Thom. IV. 41
Hygeia I. 16
Hygieneus I. 127
Hyginus I. 161
Hygiophilus Aletheus III. 36
Hygræus III. 47
Hyrer J. Wilh. IV. 52

I.

J. C. B. A. H. P. M. D. IV. 8
J. de S. Paulo I. 432
Jaac Judæus Salomonis fil. I. 348
Jabot Nic. II. 259. 263. 268. 336. 406. 443
Jacchæus Gilbert. II. 531
Jachines I. 20
Jachini Leonh. II. 265
Jacissuha I. 382
Jackson Joseph. IV. 219
Jacob F. Isaac F. Zachajæ III. 271
—— F. Murtuk I. 582
—— Forolivensis I. 50
—— Ludov. III. 33
—— Suter II. 318
—— Theod. Tabernæmontanus II. 168
Jacobæus Jac. IV. 363
Jacobæus Matth. III. 347
——— Oliger III. 360
Jacobi Fr. Gottl. I. 99
—— Lud. Conr. III. 389
—— —— Fr. IV. 111
Jacobilli Ludov. III. 70
Jacobus Damascenus I. 327
——— Forolivensis I. 48
Jacobus J. III. 130
——— Martynopolites I. 328
Jacotius Desider. I. 78
Jacoz Simeon II. 463
Jacquart Florent. II. 83
——— Nicol. II. 188. 191
Jacquelot Petr. II. 587
Jacquemiere IV. 187
Jadighiar Ibn Scherif I. 416
Jæger J. Dieter. IV. 164
Jægwitz Frid. IV. 211
Jænich J. III. 202
—— Petr. II. 442
Jænisch III. 141
Jahia Al Targeman. I. 352
Jahja Ben Hamet I. 416
Jakub Ebn Saklan I. 405
Jalaloddin Abd'or Raman I. 410
Jamaloddin I. 406
Jamato Teofilo IV. 292
Jamblichus I. 278
James J. IV. 49
—— Joh. III. 185
Jamot III. 482
Jamotius Freder. I. 323
Jamoys Car. II. 380
Jan Ant. Maitre IV. 359
Jani J. Frid. III. 527
Janich Joach. II. 459
—— Petr. II. 386
Jantke J. J. II. 152
Januarius I. 288
Januensis Simon. I. 305
Janus Damascen. I. 343
—— Jac. II. 552
—— Philologus I. 232. 270
Jason Jasonis I. 126
Jassoy Dav. IV. 365
Jatrodorus I. 126
Jay Sam. le II. 268
Ibn Ali Osaibah I. 404
Ibn Daud. I. 377

Ibn Saigh.
—— Wasiah I. 351
Ibrahim Ben Abi I. 416
——— —— Benr. I. 416
——— Ebn Alwaid. I. 416
Icadotus I. 224
Iccus I. 25
Iccus Tarentinus I. 24
Icenidus I. 356
Icetidas I. 182
Ickart Godefried. IV. 111
Idius I. 222
Jehring J. Christ. III. 147
Jenichen Gottlob Friderici III. 316. IV. 184
Jenisch Georg. II. 330
—— Paul II. 347
Jennert Dan. II. 392
Jens Petr. III. 480. IV. 218
Jessensk J. II. 311
Jesu J. A. IV. 278
Jesuei I. 362
Iken H. III. 643
Ildefonsi Gabr. II. 492
Illing Theod. II. 578
Illyes Joach. II. 327
Illyricus Matthias II. 256
Imperialis Francisc. II. 106
——— J. II. 650
India Francisc. II. 309
Infusus I. 356
Ingenbert J. IV. 122. 233
Ingenuus M. Julius
Ingolstetter J. II. 317. 424
——— Joh. II. 323
Ingrassia J. P. II. 329
Ingrassias J. Philippus II. 68
Insulanus Guilielmus II. 49
Joannius J. II. 422
Job I. 338
— Pinzolicus I. 362
Jobachi I. 362
Jobert Firman II. 349
Jocelin Petr. II. 607
Jockissus Jac. II. 147
Jodon Antoine II. 716
Joel Francisc. II. 285. 288
Jœpser Jac. Joseph. III. 471
Joh Mussalensis I. 416
Johannes I. 180
——— Archimedicus I. 326
——— Burgundio I. 429
——— de Mediolano I. 428
——— Episcopus Prisdrianensis I. 325
——— F. Mesues I. 340
——— fil Mesues jun. I. 393
——— Jatrosophista I. 327
——— jun. I. 297
——— Serapionis fil. I. 343
John J. Severus III. 337
Johnson II. 355. IV. 294
——— Robert. III. 623
Johnston III. 371
——— J. II. 539. IV. 135
Johrenius Conrad. II. 488
——— J. Conrad. III. 336
Jolaus Bithynus I. 132
Joly Henr. II. 409
Jona Ben Janachi I. 429
Jonchinus philosophus I. 298
Joncktys D. II. 714
Jondot Philibert. III. 132
Jones J. III. 596
—— Jezreel. IV. 279
Jongh J. de IV. 165
—— Laurent. III. 643
Jonicus Sardianus I. 279
Jonnelier Petr. le IV. 278
Jonquet Dionys. II. 634. 640. 647 III. 183. 202
Jordan Thom. II. 204
Jordanus Hyacinthus II. 690
——— Petrus II. 244
Jorden Edw. II. 606

Jorden Sam. III. 432
Joseih I. 362
Joseph Ben Ismael al Giuni I. 408
——— —— Saher I. 352
——— Ebn Hakim. I. 416
——— F. Jsaac I. 378
——— F. Hely I. 416
——— F. Ismael Ebn Al Cabir I. 408
——— F. Ismael Ebn Ebkabir I. 416
——— Ibn Veibasch I. 400
Josepho Angelus de S. III. 492
Jossel Jean II. 311
Josselyn John. III. 329
Jossius Nicol. II. 226
Josteriis Josterus de II. 321
Joubert IV. 80
——— J. II. 328
——— Isaac II. 135
——— Laurent. I. 132. 239
Joudovyn Georg. II. 686
Jourdan Jean II. 718
Jourdin J. III. 47
Jourdouyn Georg. II. 579. 698
Jourdovin Georg. II. 552
Jouvain Jac. II. 517
——— Mich. II. 552
Jouvanci Nicol. de III. 370. IV. 214
Jouvancy Nicol. III. 389
——— Nic. de III. 359. IV. 186
Jouvanet Nic. de III. 338
Jouvencel Jac. II. 188
Jouvin Jac. II. 536. III. 10
Jovius Paul. II. 326
Joysse David. II. 510
Irenæus I. 159
Irvies D. IV. 316
Irvine III. 54
Irvinus J. II. 603
Isa I. 406
— Ben Ali I. 405
— Ebn Shalata I. 340
— —— Jahia I. 338
Isa Ebn Juseph I. 379
— —— Jusuf. I. 378
Isaac Ben Amram I. 348
—— —— Erram I. 348
—— —— Harum Schelmon I. 410
—— —— Israel I. 409
—— fil. Abaham. I. 337
—— —— Honain. I. 346
Isah Al Sidalani I. 349
—— Ben Nahalah I. 350
Isbi Ben Candu I. 416
Iscan Dav. III. 432
Ischack Ben Ali I. 416
Isidorus I. 221
——— Hispalensis I. 311
Isis I. 10
Isla Ludov. de II. 180
—— Rodericus Diaz. de II. 35
Isle Arnulph de l' II. 268
Islebius Joh. II. 409
Israel Jac. III. 55
Israil I. 382
Issa Barali I. 417
—— Ben Ischak Ben Zarahah I. 416
—— Giavallah I. 378
Ittigius III. 405
Jubera Alphons. de II. 210
Juch Paul. Henr. IV. 343
Juda Ibn Isak Astilagi I. 409
Judæus II. 398
Julianus I. 47. 90. 214
——— Diaconus I. 298
——— T. Claud. I. 186
Juliarius Paul. I. 63
Julius Alexandrinus I. 272
—— Apulejus I. 275
—— Michael II. 335
—— Pollux I. 278
Junaducus I. 355
Juncker J. II. 479
Jung Aug. III. 85
——— Georg. Sebast. III. 282

Jung Just. II. 479
Jungens Ambros. I. 508
Jungermann Lud. II. 416
Jungewerths J. Franc. IV. 240
Jungius Joachim. III. 61. 326
Jungken J. Helfrich. II. 448. III. 496
——— J. Mich. IV. 202
Junior Valent. II. 497
Junius Adrian. II. 165
Junker J. I. 43. 58
Juno Sospita & Lucina I. 12
Junta Nicol. III. 56
Jusef Ibn Yahia I. 405
Justi Philip. II. 614
Justinus Franc. IV. 119
Justus I. 222. 294. 326
——— J. II. 479
——— Lucas II. 348
——— Wolfg. II. 117
Juvalgis Fortunatus a III. 133
Juvellina Bernard. Christ. a III. 396
Juvenis J. II. 264

K.

Kabotzer I. 383
Kacebras I. 382
Kæks Henr. Balth. I. 58
Kæmpfer Engelb. IV. 158
Kahle Adam. IV. 138
Kahler Wigand. I. 521
Kaiser J. Christoph. II. 442
Kaldenbach III. 230
——— Sam. III. 82
Kalisiensis Moses III. 398
Kalkhof J. Christ. III. 432
Kaltenbeinerin Victorina IV. 79
Kannengiesser Didrich III. 335
Kanold J. IV. 374
Kanutus Episcopus I. 482
Katsch Joh. II. 89
Kaufmann Balth. III. 199
Kaufung Georg. II. 278
Kaufungen Georg. III. 43
Keesmann J. III. 43
Kegel Marcus III. 277
Kegler Casp. II. 162
Kehr Eman. IV. 343
Keil Andr. IV. 19
——— Car. IV. 442
Keilius J. II. 436
Kekkrad Mich. v. IV. 384
Keldermann Corn. IV. 272
Keller Fr. Jac. III. 481
Kellerthaler Thom. II. 238
Kelling Sim. II. 311
Kellner David. III. 502
Kelner D. III. 358
Kelner David. III. 253. 277
Kemaleddin Abu'l Fadhl I. 417
Kemble Georg. III. 480
Kemler IV. 83
Kempf J. II. 551
——— J. Franc. IV. 433
Kempis J. Wilh. a III. 7
Kendale Georg. III. 140
Kenericht Aug. IV. 306
Kentmann J. II. 156
——— Theoph. II. 222
Kepler Casp. I. 520
——— J. II. 413
——— Ludov. II. 638
Kepserus Sixtus II. 74
Kerescer Sam. Kœleser de IV. 453
Kersbyl J. III. 100
Kerger Guilh. IV. 344
Kergerus Martin. III. 137
Kerkring Theod. III. 268
Kermann U. III. 368
Kerner A. III. 26
——— Arnold. II. 405. 547
Kesler Franc. II. 457
Kest Franc. II. 238. 442
Ketelær Vincent. III. 260

Ketelar Andr. III. 402
Ketham Johannes I. 472
Kettenes Cornel. III. 252
Keuchenius J. II. 441
—— —— Petr. I. 274
Keuhe Georg. III. 202
Keyler Casp. II. 300
Keyser J. Christ. III. 192
—— J. Georg. III. 253
Kheder Ben Ali Ben Katthab. I. 409
Khelle J. II. 500
Khern Frid. IV. 171
—— J. Frid. IV. 16
Khogendi I. 403
Khonn Alphons. III. 133
Khuenius J. II. 270
Khunrat Henr. II. 424
Kielmann Henr. III. 201
Kiesling Christ. III. 56
—— J. II. 501
King D. III. 203
—— Edm. III. 235. IV. 9
—— J. I. 33
Kinkhuysen Abrah. III. 369
Kinner Dav. IV. 8
—— R. III. 206
Kirchberger J. Henricus II. 541
Kirchem Georg. II. 390
Kirchen Bernh. a II. 328
Kircher Athanas. II. 672
Kirchheim Joh. Lud. II. 622
Kirchhof Gottfr. IV. 123
Kirchhof J. Everh. III. 82
Kirchmaier III. 645
—— Georg. Casp. III. 72
Kirchmayer Theod. III. 264
Kirstenius Georg. II. 716
—— Petr. II. 345
—— —— II. 638
Kisling Anton. II. 606
Kischelbach Barthol. III. 100
Kisselius J. H. IV. 51
Kissner J. III. 276
Kitsch Henr. II. 430
Kittel J. II. 458
Kitz Nic. IV. 440
Klaunig Georg. IV. 374
—— Godofr. IV. 275
Klein Balth. II. 117
—— Conr. II. 578. III. 48
—— Francisc. III. 481
—— Hieron. II. 251
—— J. III 48
Kleinfeld Nicol. II. 301
Kleinius J. III. 109
Klenck J. Jac. II. 405
Klenkius Jan. III. 220
Klepperbein Hieron. IV. 421
Klett Tob. IV. 365
Kliestenburg J. a III. 358
Klœkhof Ern. Alb. I. 58
Klok Fr. Wilh. IV. 344
Klopfinger J. II. 479
Klotz Anton. III. 154
Klus Dan. Godofr. III. 389
Kneuffel Andr. II. 689
—— Christ. Frid. IV. 242
Knoblauch J. Henr. IV. 166
Knobloch J. I. 52. II. 435
Knobloch Tob. I. 42. II. 391
Knœffel A. IV. 274
Knopper R. P. IV. 421
Knyf Guil. II. 477
Knyphæus J. II. 510
Koat J. Diederich IV. 124
Kobenhaupt J. Sebald. II. 287
Kobler Christ. II. 234
Koch Lothar. IV. 383
Koch Marcus III. 182
—— S. C. IV. 343
Kœber J. Frid. III. 259. 645
Kœfferlin Casp. Franc. Xaver. IV. 166
Kœgler J. II. 405
Kœhler J. Tob. I. 436

Kœhlichen

Kœhlichen Casp. III. 154
Kœler Sam. IV. 223
Kœlreuter Sigism. II. 147
Kœnig D. Eman. IV. 383
Kœnig Emanuel III. 466
—— Georg. II. 701
—— Sigism. III. 351
Kœrber Joach. Ludw. III. 528
Kœrper Joach. Lud. III. 644
Kofkugt Is. III. 643
Kohler Maternus II. 511
Kohn J. Adolph. III. 385
Kolb J. Dan. IV. 365
—— Joach. II. 637. III. 528
Kolbenschlag Sixtus I. 506
Koller Dominic. III. 271
Kolner J. II. 477
Konig Reinhart. II. 685
Kopeczki J. III. 252
Koppius J. II. 358
Kornmann Henr. II. 413
Kornthauer Job. II. 510. 650
Kotzebue Christ. Ludw. IV. 346
Kozak J. Sophronius II. 575
Kozer Agapetus II. 356
Kraft J. II. 699. III. 364
Kragius Andr. II. 314
Kramer Dan. Paridom IV. 51
—— Theod. Valent. IV. 251
Krapf J. Wolfg. II. 399
Kraske Tob. IV. 439
Kraus Rud. Wilh. I. 57
Kraussius Georg. Frid. IV. 438
Kraut Georg. III. 173
Kreslin Georg. III. 173
Kreusser Frider. I. 468
Kriegmann Guil. Christoph III. 297
Kristenius J. Jac. I. 176
Kromayer Hieron. III. 79
—— J. Henr. I. 164
Kronland Marc. Marc. de II. 644
Krorisius Christ. Fr. IV. 363
Krug Andr. II. 423
—— J. Theod. III. 405
Kruger Barthol. IV. 122
Krugk Georg. II. 707. III. 43
Kruitmann Valent. IV. 260
Kryppel Eitel. Joach. II. 456
Kryt Corn. de IV. 211
Krytin I. 357
Kuchler Elias IV. 125
Kueffer J. II. 651
—— Wilh. Christ. III. 337
Kuesner J. II. 63
Küfner J. G. E. IV. 365
Kuffer J. II. 391
Kuhn J. Mich. III. 82
—— Joach. IV. 186
Kuhnius J. E. IV. 414
Kulmius G. IV. 343
Kundmann Sylv. II. 541
Kulmus J. Georg. IV. 354
Kunrath C. C. II. 313
Kunz J. J. III. 612
Künzli Ant. III. 305
Küpitz Erdm. IV. 84
Kurschner Christ. IV. 23
Kussuni I. 417
Kuyl Mart. van IV. 110
Kyper Albert. II. 640
Kyranides I. 327
Kyum I. 383

L.

Labadie Emanuel II. 494
Labat Dan. IV. 163
Labbé Laur. IV. 187
—— Lud. III. 449. IV. 125
—— Philippus III. 95
Labistrade Petr. de II. 277
Lachmund Frid. III. 361
Lacuna Andr. I. 272
—— —— a II. 61

Læsilee

Læsilee Petr. II. 99
Læger J. III. 7
Lælius Lucius II. 339
Laet de III. 598
Lafaye Joh. IV. 423
Laffile Petr. II. 331. 366
—— T. Georg. III. 85
Lagli Sebast. III. 8
Lagus J. II. 227
Lahme D. Christ. IV. 281
Lahr Petr. van der III. 644. IV. 21
Laib J. Georg. III. 616
Laigneau David. II. 534
Laissant IV. 167
Lakeman Florent. III. 100
Lakemacher J. Gott. I. 351
Lakenkooper Petr. III. 304
Lalamant J. I. 233
Lalemantius Petr. III. 444
Lallemant Andr. II. 91
Lalli J. Bapt. II. 578
Lamand J. II. 442
Lamare IV. 133
Lamb Andreas III. 417
Lambach Henr. II. 330. 387
—— Hieron. II. 365
—— Lud. Herm. III. 244
Lambecius Petr. III. 171
Lambert Antoine II. 551
—— Franc. IV. 291
—— François III. 621
—— Nicol. II. 195. 200. 501. 511
Lamberts III. 603
Lamelin Engelbert. II. 564
Lammus Gerhard. III. 201
Lamoniere J. II. 543
Lampe Henr. I. 189
Lamperiere J. II. 324. 331. 334
Lampertus Christoph. IV. 64
LAMPON Pelusiota I. 171
Lampriere Jean de II. 494
Lampugnano J. C. III. 17
Lamy III. 524
—— Alanus III. 38. 43. 48
—— Guil. III. 251. 305
—— J. II. 471
Lamzweerde J. B. III. 295
Lanæus J. I. 45. III. 146
Lanceanus Sylvius II. 309
Lancelotus Blasius I. 277
Lancetta Troilo II. 600
Lanci Paolo II. 226
Lancillotus Carlo III. 601
Lancisius Joh. Maria III. 508
Lancius J. Carol. I. 98
Lande Maffeus de I. 461
Landgrav Sim. II. 348
Landi Bassiani I. 59
—— Constant. II. 200
Landrery III. 25
Landrey II. 365
—— François III. 4
Landriano Bernardinus de I. 476
Landrieu Fr. III. 27. 29. 38. 48. 56
Landrini Galleacius II. 308
Landrinius Galateus II. 550
Landulphus Cæsar. I. 464
Landus Bassianus I. 273. 537
Lang J. Ambros. IV. 63
Lange III. 482
—— Carol. IV. 228
—— Bernhard II. 410
—— Christ. II. 696
—— Christoph Joh. III. 634
—— J. I. 37
Langelott Joel II. 643
Langemann Georg. IV. 210
Langenholt Ahasverus III. 432
Langenmantel Hieron. Ambros. IV. 57
Langenraet Abr. III. 607
Langenwagen Nic. IV. 109
Langguth Georg. Aug. I. 100
Langham II. 606
Langhans Gerh. Dan. IV. 166

Langi

Langi Evangeliſta II. 228
Langius J. III. 327
—— J. Caſp. II. 165
—— Joh. II. 83
—— Petr. II. 646
Langlois Adr. II. 482
—— Flor. II. 652. III. 183
—— Mich. III. 29
—— —— III. 56
—— Nicol. II. 595. 698. III. 265. 278
Langloys Nic. II. 579. 588
Langner Andr. II. 207
Langton Chriſtoph II. 87
Langwedel Bernard. I. 45
—— Bernh. I. 97
—— Bernard. II. 640. 717
Lanius Joh. III. 517
Lankiſch Gott. v. III. 478
Lannoy Arnold de III. 368
Lansbergius Phil. II. 432
Lantana Hermes Franc. IV. 24
—— P. IV. 131
Lantoscan Dominic. Auda III. 47
Lantzenberger Michael II. 536
Lanzani Nic. IV. 353
Lanzonus Jac. IV. 27
Laphanchini Damian. II. 267
Laphanginus Daniel I. 52
Lapi Mich. Angelus III. 271
Lara Gill Matthias de III. 62
Larbre J. Cl. de III. 506
Laredo Bernard. II. 75
Large Petr. le III. 63. 73
Lariti Sim. de I. 485
Laſcari Conſtant. I. 69
Laſcher J. S. IV. 233
Laſſon D. N. IV. 291
Latioſo Anſelm. I. 44
Laub Georg. II. 327
—— J. Georg. III. 504
Laudenos Ph. II. 201
Laudenot Ph. II. 238
Laufrancus Mediolanenſis I. 440
Laugier J. Franc. IV. 133
Launai Herman de II. 517. 542
Launay de I. 49
—— Car. de II. 76
—— Charles Denis de IV. 239
—— Herm. III. 338
—— —— de II. 536. 698. III. 305
—— Louis de II. 151
Laurea Georg. II. 324
Lauremberg Guil. II. 378
—— Petr. II. 497. 531
Laurenceau Petr. III. 419
Laurendiere Car. de III. 68
Laurentianus Laurentius I. 35. 36. 43. 48. 50. 270. 498
Laurentio Auguſtin de III. 32
Laurentius Andr. II. 275
—— Georg. Frid. I. 33. 57. II. 717
—— Joſeph. III. 194
—— Thom. IV. 136
Laurus Petr. I. 83
Lautenbach Joſeph. II. 378. 416
Lauterbach Joſeph. II. 178
Lauthier Honorat. III. 258
—— —— —— Maria III. 45
Lavacher Nicol. I. 536
Laval Car. de III. 83. 102. 419. 529
Lavater J. Henr. II. 718. III. 337
—— Lavater II. 413
Lavaus G. IV. 223
Lavellius Jac. I. 37. II. 354
Lavernot J. II. 288. 292
Layfok E. IV. 168
Laynge W. III. 643
Lazarus J. Jac. II. 476
Lazius Wolfg. II. 157
Leache Miguel Martinez y II. 699
Leaulté Urb. III. 645. IV. 9
Lebberer Jac. II. 614
Lebzelter Sigmund. II. 595

Lecanius Areus Tarsensis I. 153
Lechel J. III. 401
—— Frid. III. 138
Lectus I. 356
Ledel Samuel III. 339
—— Sigism. IV. 55
Lederlin J. Henr. IV. 428
Ledesma Antonio Colmenero de II. 335
Leenhof Theod. Jac. IV. 233
Leeuwenhœck Ant. v. III. 627
Lefer Dan. III. 623
Lefmann S. III. 644
Leghius Leonh. I. 273. 509
Legier Cl. II. 91
—— Petr. II. 613. 634. III. 134. 155. 254. 389. 506
—— Sim. le II. 693
Lehenherr Dan. IV. 384
Lehmann Christ. IV. 273
—— J. III. 202
Leibniz Godofr. Wilh. IV. 190
Leichner Eccardus II. 708
Leigh III. 595
Leinker L. C. IV. 132
Leischner Georg. III. 401
Lemery IV. 300
—— Ludov. IV. 243. 278
Lemerz Nicol.
Lemich Henr. II. 532
Lemmers G. IV. 136
Lemmie N. II. 606
Lemnius Guil. II. 106
—— Levinus II. 136
Lemos Ludov. I. 258. II. 236
Lenciis Mundinus de I. 442
Lendeneria Hippolitus Brillus II. 35
Lenge Josua IV. 363
Lenius Franc. I. 35
—— J. I. 186
Lenk Frid. II. 459
Lentilius Rosinus III. 451
Lentulus Paul. II. 367
Lenzius J. Leonh. IV. 276
Leo Jatrosophista I. 325
—— Johannes Afer. I. 514
Leon Andr. II. 293
—— Diego Henriquez II. 308
—— Francisc. de IV. 271
Leonardus Camillus I. 539
Leonhardus Camillus I. 491
Leonicenus I. 43. 51. 93
—— —— J. I. 51
—— —— N. I. 41
—— —— Nicol. I. 48. 223. 273. 477
Leonides I. 215
—— Alexandrinus I. 197
Leonis Ambros. I. 509
—— Petrus I. 500
Leontiscus I. 228
Leonus Dominic. II. 138
Leopold. Phil. II. 410
Lepleignius Theobald. II. 49
Lepner Frid. III. 134
Leporin II. 430
—— Polycarp. IV. 448
Leppin J. III. 62
Lerisse Guill. de II. 566
Lescaillon Guil. II. 336. 349. 431. 436. 472
Leschenbrandt Matth. II. 447
Lescrivain Jac. II. 319
Lesdorf J. Georg. IV. 383
Leslaan J. III. 624
Lespicier Franc. II. 512. 588
Lessius Andr. II. 606
—— Leonh. II. 432
Lessner Georg. III. 200
Letier Nicol. le III. 38. 48
—— Sim. le II. 460. 482. 483
Letsch A. R. J. Theoph. III. 404
Lettier Sim. le II. 707
Letus J. II. 359. 369. 426. 501
—— Jac. II. 549
Leurechon J. II. 288

Leusden Lud. IV. 164
Leveque Remig. II. 542
Leveroni Juvenal. II. 157
Leveronius Juvenal. I. 51
Leydeck Mich. IV. 224
Leyra Mich. Martin. II. 325
Leyser Mich. III. 55
Li Chum Zio I. 423
-- Sche Tsching I. 423
Libanius I. 355
Libavius II. 423
——— Andr. I. 97. II. 282
Liberati Francesco III. 260
Liberatis Liberatus de II. 632
Liberti Hilarius III. 503
Liborius Sebast. II. 233
Licand B. IV. 222
Licetus Fortunius II. 610
Lichfield J. IV. 167
Licinianus T. Cl. Valer. I. 185
Licken Th. IV. 109
Liddel Duncan. II. 316
Liebault J. I. 51. II. 192. 263
Liebaut J. II. 227
Liebenfeld Ambros. Walter. a III. 327
Liebertanz J. Wolfg. IV. 183
Lieber Thom. II. 174
Liebhold Zachar. II. 323
Liebler Georg. II. 271
Liebzelter Jac. II. 333
Lienand Claud. II 483
Lienard Claud. II. 472. 496. 549
588. III. 21. 38
——— Nicol. III. 56. 62. 80. 529. 626
Lienart Claud. II. 460
Lieras Matth. de III. 364
Lievens Gerh. III. 263
Lievre Esoje le II. 233
Liger Ludov. IV. 291
Lignamine J. Philippus I. 467
Lilhatinatus I. 382
Lilienau Nic. Witte de a IV. 44
Limanus Horat. I. 231
Limborch Georg. II. 124
——— Guil. a IV. 131
Limmer IV. 267
——— Conr. Phil. IV. 15. 134
——— Zachar. II. 369
Limprecht J. Adam. III. 388. IV. 172
Linacer Thom. I. 65. 258. 270. 510
Linard Barth. II. 340
Lindelius J. IV. 210
Lindemann Casp. I 509
Linden C. v. der III. 358
——— J. Anton. v. der I. 91
——— J. Antonides van der I. 97
——— ——— ——— von der II. 580
——— Joh. van der I. 196
Lindenstolpe Joh. IV. 337
Linemann Mich. III. 447
Lingon I. 223
Link J. Car. IV. 52
Linsing Petr. IV. 307
Lipari Mich. III. 170
Lipenius Martin. III. 48
Lippi Aug. IV. 277
Lipsius David. II. 456
Lipstorp Christoph. III. 48
——— Christ. III. 152
——— Chr. III. 401
——— Gust. Dan. IV. 20
Liscovinus Vincent. II. 341
Lislemann Fel. III. 278
Lister Mart. I. 42. 54. III. 290
Liswyd Edw. IV. 423
Litorius Beneventinus I. 291
Littleton Adam. IV. 131
Littre Alex. IV. 91
Lobel Matth. II. 186
Lobetti Andr. II. 539
Locatelli Ludov. II. 578
Locatellus Bonetus I. 371
Loccenius J. II. 650
Lochner Melch. Fr. III. 518

Lochner Mich. Frid. III. 193
Locke Johannes III. 378
Lodetius Anton. II. 102
Lodetti Joh. Ant. II. 546
Lodge Thom. II. 365
Lodon Ant. de II. 463
Lodovicus Ant. II. 51
Lodwick II. 24
Lœber Ægid. Henr. Chriſt. II. 400
——— Chriſt. Henr. IV. 223
——— Valent. III. 297
Lœf Iſaac a III. 252
Lœfler Adolph. Ludolph. IV. 440
Lœgler J. II. 366
Lœnius Nic. IV. 211
——— Rod. III. 146
Lœppen Joach. II. 416
Lœſchenbrand Balth. III. 142
Lœſel J. II. 618
——— Joh. III. 37
Lœsler Frid. Sim. IV. 165
Lœuw III. 206
——— Andr. III. 471
——— Cl. III. 229
——— J. Franc. I. 54
——— ——— III. 620
Lofhagen IV. 404
——— Georg. IV. 372
Logadius Memphita I. 224
Loigk Ant. IV. 317
Lois Guyon de III. 432
Lolive J. III. 598
Loman J. III. 429
Lombard Car. Phil. IV. 8
——— Petr. III. 183
——— ——— III. 202. 234. IV. 215
Lombardus Car. III. 48
——— J. Franc. II. 68
Lommius Jodocus I. 163. II. 120
Long Car. le III. 183. 253. 406
IV. 215
——— Jac. le II. 709
Long Mich. la I. 66
——— Michel le II. 705
Lonicer Adam. II. 97
——— J. II. 187
Lonius J. Philip. II. 287
Lonk R. III. 252
Lookemann Matthæus II. 718
——— ——— Valer. III. 388
Lopel Franc. III. 56
Lopez Alfonſus II. 90. 322
——— Fr. III. 27. 29. 30
——— Petr. II. 476
Lopi Ant. I. 37
Lopius Garcias II. 151
Loppez Petr. II. 613
Lorenzini G. Andr. III. 54
Loris Dan. II. 471
Loriſecie Wolfg. II. 304
Lorry Ann. Carol. I. 54
——— Anna Maria I. 43
Loſemdyer J. G. IV. 296
Loſes Franc. III. 22
Loſs Frid. III. 320
——— Jerem. III. 154
——— J. Ludov. IV. 438
——— Laurent. III. 253
——— Wolfg. II. 366
Lothus Georg. II. 441
Lotich Petr. II. 129
Lotichius Petr. II. 544
Lotzer J. I. 506
Loubere de la IV. 64
Loucius J. II. 400
Louvain J. de III. 181
Lovell G. III. 358
Lowe Petr. II. 324
Lower Rich. III. 164. 235
Loyd Phil. IV. 279
Loyſeau Guil. II. 470
Lower Regner de IV. 21
Lubbe Philip. I. 273
Lubbertus J. III. 48

Luca Conſtant. I. 52
Lucanus J. II. 390
—— David. II. 674
Lucas Conſtant. II. 250
—— Evangeliſta I. 165
—— Paul. IV. 380
Lucena Ludov. I. 509
Lucha Matthias de I. 475
Luchtenius Adam. II. 341. 365
Lucianus I. 225
Lucius I. 205
—— Apulejus I. 225
—— Cyriacus II. 225
—— J. G. IV. 164
—— J. Jod. II. 405
—— Maximil. II. 200
Lucy Nathanael II. 363. IV. 121
Ludden Mummius III. 644
Luder J. III. 143
Luderens Eſaias III. 82
Luders Ant. III. 644
Ludolfus Jobus III. 494
Ludolph Hieron. IV. 348
Ludovici Daniel III. 300
—— Tob. II. 348
Ludovicus Ant. I. 55
—— Laurent. II. 516
Luduc Criſtoval. Franc. de IV. 161
Luffkins Thom. IV. 279
Luge A. R. Dan. III. 404
Luja God. Ad. III. 133
Luiſinus Aloyſ. I. 43. II. 100
Lukius Gallus II. 391
Lum Sin. I. 423
Luna Vega J. de II. 427
Lundelius J. IV. 82
Lune Pierre de III. 54
Lunig Juſt. Chriſt. von III. 120
Lunker Corn. Theod. III. 26
Lupeus Aloyſ. Toreus II. 194
Lupius J. III. 275
—— Jac. II. 706
Luque Chriſt. Ruys Pendroſa y III. 224
Luſitanus Amatus II. 28
—— Dilectus II. 680
—— Zacutus II. 569
Luſius J. Laurent. III. 535
Luſſaud Charles III. 139
Luſſon Guil. II. 191. 195. 201. 288. 411
Luſſuard III. 603
Luther Car. Frid. IV. 344
Lutkens Franc. Jul. IV. 224
Lutterloch Joach. Henr. III. 388
Lycius Herod. I. 95
Lycomedes I. 171
Lycus I. 46. 47
—— Macedo I. 180
—— Neapolita. I. 90
—— —— nus I. 180
Lyege II. 119
Lygæus J. I. 50
Lymbiſani Horat. II. 576
Lyncæus Samius I. 133
Lyonnet Rob. II. 641
Lyſeck J. Phil. de III. 261
Lyſerus J. II. 329
Lyſo I. 156

M.

M. S. P. IV. 7
Mabitus I. 328
Macaſius J. Centurio III. 252
—— J. Georg. II. 697
Macchellus Nicol. I. 33. 153
Macedo I. 168
Machaon I. 18
Machellus Nicol. II. 111
Macheronius Petr. II. 584
Mack J. Chriſt. III. 478. IV. 55
—— Steph. I. 92
Mackius Andr. II. 717. III. 173
Mackline III. 197
Marcollone J. II. 454

Macrobius

Macrobius Aurelius
Madewis Frid. III. 264
Madre Rob. le II. 181
Mæts Car. de IV. 163
Mævius Ch. IV. 124
Maggius Bartholom. II. 93
Maginet Pierre II. 515
Magini J. Ant. II. 396
Magiri Godofr. III. 314
—— J. II. 445. III. 142
—— Walther. III. 8
Magirus Georg. II. 495
—— J. Godofr. IV. 241
Magistratius Guil. III. 327
Magistratus Guilielm. II. 188
Magistrianus I. 198
Magitus Prosp. IV. 162
Magius I. 357
—— Hieron. II. 150
Magliocca Dominic. II. 593
Magnanus Hippolytus III. 255. IV. 132
Magnenus Chrysostomus I. 29
Magninus I. 449
Magnus I. 203. 220
—— Jatrosophista I. 287
—— Nicol. II. 75. 703
Magon Carthaginiensis I. 117
Magri Dominic. III. 304
Maheult Matthieu III. 639
Mahieu Henr. III. 233. 253. 389. IV. 316
Mahomet Bin Elychem. I. 362
—— F. Caid. I. 362
Mahraris I. 362
Mahu le Feburen II. 676
Mahudel Nic. I. 164
Mahuet Gabr. II. 543
Mahumed Abu Abdalla I. 417
—— Ben Achmet. I. 417
Mai Henr. IV. 112
Maichanguez Joh. Ant. IV. 423
Maichanquez D. III. 344
Maier J. Valent. II. 548. 645
Maier Mich. II. 470. 498
Maillard Fr. III. 529
—— Joh. II. 52
Mailles D. de IV. 254
Maimon Mesuach. I. 382
Maine Francisc. de la
Majoli Ant. Vincent. III. 365
—— Laurent. I. 480
—— Simon. II. 338
Major J. Bapt. II. 251
—— J. D. III. 126
Majorianus I. 298
Maire Joh. le I. 507
Maittaire Michael I. 196
Majus Henr. III. 277
—— J. II. 495
—— J. II. 500
—— Theod. II. 429
—— Tob. II. 587
Mak M. IV. 405
Malacata Rodericus a I. 509
Malant Jac. II. 211
Malcolm A. IV. 83
Malebranche IV. 346
Malesi I. 357
Malinkrot Bernard a III. 4
Mallet Franc. II. 517
—— —— Ant. II. 542
Malmedi Sim. II. 211
Maloppe Alex. Knips IV. 128
Malpetaft Joh. III. 365
Malpighius Marcellus III. 102
Malvicinus Julius III. 514
Mambateus I. 223
Man P. de IV. 363
Managetta Zacharias III. 283
Manara Camill. IV. 19. 338
Manardus J. I. 482
—— Johannes I. 515
Mancini Jac. III. 79
Mancusi Joseph. III. 16
Mandat Fr. II. 472. 549. III. 38

Mandat

Mandat Jean II. 588
Mander Car. v. III. 109
Mandeville B. de IV. 110
Mandosius Prosp. III. 517
Manduit IV. 18
Manellphus J. I. 43
Manelphi J. I. 52. 56. II. 498
Manelphus J. II. 483
Manes I. 278
Manet Fr. III. 21
Manfredi de M. Imperiali I. 450
——— Hieron. I. 466
——— Paul. III. 242
Manfredus IV. 132
Mangehai I. 362
Manget J. Jac. III. 603
Manggus Victor. II. 480
Mangius Paulus I. 386
Mangold Georg. II. 207. 568
——— J. Georg. III. 337
——— J. Casp. IV. 385
——— Just. Henric. III. 503
Manialdus Steph. II. 205
Manitius Sam. Gotthelf. IV. 131
Manlius Georg. II. 442
——— J. II. 147
Manlove III. 526
Manna Camill. IV. 453
Manner Guil. II. 441
Mansaneda J. Bapt. IV. 309
Mansur Ebn Moraſcher I. 379
Mantias I. 127
Mantinus Jacob. I. 387. 528
Manuel Phile I. 322
Manuford Petr. IV. 440
Maon Rene de II. 488
Mappus Marcus III. 101
Marafiotus Hieron. III. 424
Marais Claude III. 603
Marais Petr. IV. 54. 68. 91
Marand Jac. II. 185
Marant Jac. II. 191. 300. 303
Maranta Bartholom. II. 124
Marbodeus I. 429
Marcard Fr. IV. 91
Marcellanus Sebaſt. II. 150
Marcellinus I. 171
——— ——— Ayroldus I. 51
——— ——— J. Petr. Ayrold. II. 343
Marcellus I. 167. 176. 294. 327
——— Guil. II. 141. III. 33
——— Pancrat. I. 52
——— Sidetes I. 227
Marcenaus I. 59
Marces Rich. II. 330. 334. 436. 442. 483
March Casp. III. 72
Marchal Rud. Chriſtoph. III. 26
Marchand Nicol. II. 341. 411. 448
Marchandet Jean II. 424
Marchant IV. 442
——— J. III. 194
——— Nic. II. 191. 195. 271. 288
——— Yvo. II. 201
Marche Casp. II. 162
——— Georg. III. 28
Marchetti Ant. IV. 442
Marchettis Dominic. de III. 40
Marcianus I. 165
Marcleiſus I. 424
Marco Joh. de St. IV. 455
Marcouville Jean de II. 194
Marcucci Casp. II. 154
Marcus Italus I. 210
Mardorf J. Jac. IV. 112
Mare de la IV. 419
Marechal Petr. le II. 366
Mares Mich. II. 80. 96. 634
III. 183. 202
Marescot II. 152
——— Mich. II. 163. 201. 234
330. 359. 366
Marescotti II. 343
——— Alphonſus II. 250
Marescottus Jac. Ant. I. 265

Mareſeur

Maresfeur le IV. 340
Maresius Phil. II. 535
—— Sam. III. 201
Marets Rich. II. 380
Maretz Sam. Nic. de IV. 51
Marggraf Christ. III. 79
Marggrav Christ. III. 325
Mari I. 401
Maria J. Aurel. II. 643
Marianus I. 298
Marie Petr. II. 269
Marillier Cl. III. 370
Marin J. Alb. I. 46
—— Lud. IV. 215
Marinelli I. 51
—— J. I. 92
—— Joh. I. 52
—— Johannes II. 146
Marinellus Curtius II. 443
Marinis Dominic. de III. 444
Marinus I. 47. 90. 176
—— Andr. II. 157. 197
—— Posthumius I. 176
Mariottus Carol. III. 96
Marius Georg. II. 160
—— J. III. 599. 638
Mark J. van der III. 252
Markham Georg. II. 414
Marles Rich. II. 511
Marlianus J. I. 464
Marold Just. Ortolf. III. 264
Maroldi Just. Ortolf. II. 162
—— Ortolfus II. 140
Maron Æschatius II. 633
Maroxa Cyprianus II. 674
Marquard J. II. 250
—— Lamb. Frid. IV. 439
Marquis J II. 238
—— Thom. II. 550
Marquisius D. III. 529
Marra Pius de II. 614
Marrandan Bartholm. II. 458
Marrard J. III. 185
Marre de la IV. 341
Mars Des I. 34
Marshal Leonh. II. 324
Marsiglius a S. Sophia I. 451
—— Ludov. Aloys. III. 638
Marsilius I. 50
Marstaller Gervasius II. 211
Martaris I. 362
Marte Jac. de St. II. 76
Marteau Car. III. 155. 370. 505
IV. 366
—— Casp. III. 143
Martel de III. 279
—— Jac. II. 588
Martellinus J. I. 484
Martellus Ant. III. 447
—— Claud. III. 353
Marten D. II. 52
Martialis I. 215
Martianus I. 54. 220
—— Afer. I. 299
—— Franc. II. 506
—— Prosp. I. 56. 94. II. 505
Martin III. 621
—— Claud. II. 568
—— Georg. II. 499
—— J. II. 219. 311. 324. 358
460. 463. 577
—— Jean II. 189
—— John. IV. 432
—— Martin. IV. 227
—— Mich. de St. III. 524
Martinenghi Celsi. II. 184
Martinez Emanuel II. 632
—— Franc. III. 35
Martini David. III. 358. 399
—— Henrich. III. 18
—— Henr. III. 337. 365
—— J. I. 74
—— Jac. II. 330. 620
—— J. Jac. IV. 25

Martini Johannes II. 632
—— Joh. Leonh. IV. 212
—— Martinus Bogdan IV. 277
—— Matthæus II. 270
—— Valer. II. 562
Martiniere de la III. 151
—— Pierre Mart. de la III. 251
Martino Petr. Ant. de IV. 38
Martinus J. I. 60. 63
—— J. Ferrarienſis I. 484
Martius Galeottus I. 463
—— Hieron. I. 316. II. 188
—— Jerem. II. 148. III. 84
—— J. Nic. IV. 298. 421
Marwitz Theod. a *III.* 535
Marx J. Jac. *IV.* 19
Mas Raym. du *II.* 99. 114
Masbach Georg. *II.* 194. *III.* 398
Maſelli Paolo *II.* 226
Maſenius J. B. *II.* 221
Maſer J. Chriſtoph. *III.* 481
Maſerjawaih *I.* 334
Maſiero Phil. *III.* 274
Maſihi Ebn Abul. *I.* 388. 402
Maſinius Nicol. *II.* 217
Maſius J. *II.* 651
Masle Mich. le *II.* 690
Maſon H. *III.* 42
Maſſa Nicol. *I.* 384. 531
Maſſac Raym. *II.* 709
Maſſalius Hieron. *II.* 151
Maſſard *I.* 67
—— Jacques *III.* 198. 530
Maſſaria Alexander. *II.* 219. 364
Maſſarius Domin. *II.* 159. 257
Maſſe Jean *II.* 147
Maſſerius Domin. *I.* 502
Maſſialot *IV.* 122
Maſſin Chriſt. *II.* 157
Maſſonio Salvatore *II.* 551
Maſtagni Dominic. *IV.* 195
Maſter *Iſaac.* *IV.* 23
Maſuaphius *I.* 298
Maſucci Marino *II.* 210
Muſud Bagdadenſis *I.* 406
—— Ebn Ol Naſſ. *I.* 337
Maſſurius *I.* 183
*M*atamori Bened. *II.* 507
*M*ataralius Didacus *IV.* 78
*M*atarani Petr. *II.* 413
*M*ataratius Didacus *III.* 327
*M*athæatius J. B. *II.* 225
*M*atheſius J. *II.* 209
*M*athiæ Georg. *I.* 164
*M*athieu Henr. *IV.* 214
*M*athiſius Conr. Henr. *I.* 319
*M*athon J. *III.* 418
—— Phil. *III.* 155. 202. 234. 419
*M*athienco Iſidor. Fernandes *IV.* 132
*M*atiſperger Lucas *II.* 495
*M*aton Petr. *IV.* 210
*M*atos Paul. de Sylva de *I.* 100
*M*atten Sebaſt. *II.* 426
*M*attenburg J. *II.* 252
*M*atteus Petr. *IV.* 377
*M*atthæolus Peruſinus *I.* 466
*M*atthæns Conr. *II.* 622
—— J. *II.* 433
—— Phil. *III.* 201
*M*atthews Rich. *III.* 140
*M*atthiades *M*ath. Jac. *III.* 138
*M*atthiæ Daniel *M*eno *III.* 596
—— Georg. *I.* 68
*M*atthias J. *II.* 363
*M*atthier Nicol. *III.* 264
*M*atthieu Nicol. Henr. *II.* 579. 647 693. *III* 406
*M*atthis J. Conr. *III.* 264
*M*atton Paul. *III.* 202. 253. 406
*M*attot *IV.* 114
—— Alex. Petr. *IV.* 126. 441
*M*aty *M*atth. *IV.* 149
*M*auchart J. Dav. *IV.* 216
*M*auche *III.* 450

Maukisch J. II. 651
Maul J. Christ. IV. 301
Maulius J. Phil. IV. 8
Maundrell Henry IV. 360
Maunoir J. II. 436. 443. 449
Maurel IV. 340
Mauriceau Franc. III. 244
Maurin Gasp. III. 143
—— J. II. 707. 715. III. 83. 102
—— Pont. III. 481. 506. 528. IV. 91
—— Raph. III. 83. 614. IV. 299
Mauſſac Phil. Jac. I. 277
Mauvillain Arm. J. de III. 406
—— J. Armin. de III. 21
—— J. de III. 5
Mauvillon J. Armin. de III. 626
Maximilianus Hieronymi F. II. 171
Maximus Andr. II. 138
Maxwel Guil. III. 442
May Phil. III. 503
—— Theod. III. 140
Mayamet Edw. II. 645
Mayenschein Lazarus II. 251
Mayer Franc. IV. 216
—— Georg. II. 379
—— Gottfr. Dav. IV. 384
—— J. Frid. IV. 306
—— Joh. Frid. IV. 440
—— J. Wilh. III. 277
—— Lud. Casp. IV. 166
—— Theod. I. 275
Mayerne Theod. Turquet de II. 359
Maynardus Petrus I. 504
Maynwaring Everardus III. 144
Mayow J. III. 242
Mayrola Balthas. II. 147
Maza Ant. III. 495
Mazini Joh. Bapt. II. 223
Mazuri I. 417
Mead Rich. I. 188. IV. 322
Meara Dermuth de II. 487
—— Edmund. de III. 144
Mechhovius Guil. III. 432
Mechinger J. I. 479
Meckowsky S. II. 479
Medea I. 18
Medius I. 116
Medus I. 159
Meekern Job v. III. 247
Meckleben Hieron. II. 542
Meer J. van der III. 100
Megaporitus Ant. IV. 424
Meges I. 157
Mehererit I. 382
Mehlbaum Christoph. Ascan. IV. 448
Mehlführer Rud. Mart. IV. 267
Meibom Brandan IV. 311
—— Dan. Henr. IV. 224
—— H. III. 363
—— Henr. III. 67. 158
—— J. Henr. I. 66. II. 488
Meier Dan. IV. 433
—— H. L. IV. 210
—— Mich. II. 324
—— Sebast. III. 9
Meisner Balthas. II. 634
—— Christoph II. 579
—— Joh. Theod. IV. 343
—— Leonh. Ferd. I. 58
—— L. G. IV. 82
Mekel G. Abr. III. 277
Melampus I. 16. 297
Melanchton II. 75
—— Philip. II. 122
Melanelius Matth. Theod. II. 50
Melanus Coccinus I. 328
Melchior Eberh. IV. 163
Melchior Paul. III. 389
Mele Andr. II. 271
Melero Mich. Ximenes III. 224
Meletius I. 48
—— Monachus I. 310
Melich Georg. II. 194
Melioratus Rhemigius II. 101

Melisma Petr. II. 714
Melissus I. 61
Melito I. 168
Mella J. B. II. 326
Mellé A. II. 279
Melzigiar I. 399
Memin Franc. IV. 299
—— Abrah. II. 292
Memmius Petr. I. 66. II. 151
Memnon I. 138
—— Pamphylius I. 127
—— Sidetes I. 88
Memorarius Jordan I. 536
Mena Ferdinand I. 256. II. 102
Menander I. 183
Mendez Christoph. II. 101
—— Ferd. III. 253
Menecrates I. 103
—— Tiber. Clad. Quirina I. 185
—— Zeophletensis I. 164
Menelaus I. 222
Menemachus I. 213. 159
Meneltrel Jac. le III. 143
Mengenberger Conradus I. 467
Mengering Adrian. III. 37
Mengos I. 430
Menicles I. 227
Meniot Ant. III. 93
Menippus I. 219
Menisiner Adam IV. 428
Menius Euseb. II. 101. 142
Menodorus Erasistrateus I. 125
Menodotus I. 158
Menœtus I. 158
Menon I. 132
Mensinga J. III. 398
Mentel Jac. II. 375. 424. 579. 588
685. III. 254
Menz Frid. IV. 422
Menz Nicol. Balth. III. 34
Menzel Alb. II. 549
—— Christ. III. 383
Menzel J. II. 400
—— J. Christ. III. 403. 528. IV. 119
Menzer J. Casp. IV. 385
Menzinger Henr. II. 157
—— J. II. 167
Mer Conr. von der III. 253
Mera Guil. de II. 699
Merbiz Valent. III. 297
Mercado Petr. II. 251
Mercatus Ludov. II. 185
—— Mich. II. 207
Mercenarius Archangelus II. 175. 178
Mercenne Petr. de II. 698. 714 III. 645
Mercennes Petr. de II. 687
Merch Casp. IV. 364
Mercier J. le II. 336. 341. 366. 472
—— Jean le II. 501
—— Petr. le II. 615. III. 202. 234
Merclin Christ. Barthold. II. 501
—— J. Abrah. IV. 175
Mercurialis H. I. 33. II. 232
—— Hieron. I. 37. 52. 64. 76
91. 96. II. 169
—— Maximil. I. 52
Mercuriis Scipio de II. 263. 264
Mere Petr. de la II. 188
Merenda J. Petr. II. 82
Mergilet A. F. IV. 315
Merinus Didacus II. 197
Merklin Georg. Abrah. II. 678
Merlet III. 47
—— Bol. IV. 24
—— J. II. 442. 449. 615. III. 18. 56
—— Jean III. 42
—— R. II. 687
—— Rob. III. 134. 143
—— Roland II. 676
Merola Hieron. II. 270
Merret Christoph. III. 98
Merula Georg. Alexand. I. 463
Mervan F. Zor Moses I. 399
Merwan I. 352

Mery Ant. de I. 258
Mesnil du II. 565
—— J. du III. 505. 506. 529
Mesopotamianus I. 311
Messibigo Christ. de II. 117
Metius J. Mich. IV. 112
Metlinger Bartholom. I. 466
Meton I. 102
Metri Nic. de II. 188
Metrodorus I. 117. 153. 228
—— Pasicratis fil. I. 126
Metschler Conr. II. 706
Metzger Wilh. III. 29
Meulen Jac. van der III. 527. 607
Meurer Christoph. II. 303. 470
—— Wolfg. II. 90. 271
Meurerus Wolfg. II. 366
Meurisse Henri Eman. IV. 7
Meursius J. II. 432
Meusel Georg. Ernst Ludw. III. 432
Mey Cosm. IV. 436
—— Henr. III. 600
Meyer Conr. IV. 110
—— Dan. W. IV. 103
—— Dav. IV. 23
—— Franc. III. 62
—— Gottfr. Andr. IV. 165
—— Henr. Lohalm. IV. 383
—— J. IV. 439
—— J. Dan. III. 264
—— Frid. III. 253
—— Jac. IV. 23. 25
—— Marcus de IV. 124
—— Matthæus II. 707
—— Sebast. II. 364
Meynard Antoine II. 541
Meyssonerius Petr. II. 238
Meyssonier Lazar. I. 44. 53
Meyssonnier Lazar. II. 619
Mezery Pierre de III. 639
Mezger Christoph II. 692
—— Georg. Balth. II. 607. III. 141
Mezger Mart. Christ. III. 26
Miccioni Giacomo III. 62
Michael I. 339
—— Valent. III. 123
Michaelis Georg. II. 587
—— Henr. II. 251
—— J. II. 325. 407. 591. III. 170
—— Just. Conr. III. 638
—— Phil. II. 595
—— Vincent. I. 38
Michaels IV. 20
Michault Jean III. 330
Michel B. IV. 343
—— J. III. 5
—— Nicol. II. 50
Michele IV. 186
Michelet IV. 187
—— Honor. IV. 386
—— J. Hon. IV. 226
Michels C. Th. IV. 438
Micheti Eugen. III. 379
Michon Pierre Joseph. III. 273
Mickanarus Laurent. IV. 111
Micon Franc. II. 206
Micrælius J. III. 9
Middleton Conyers I. 188
Miedes Bernh. Gomez
Mieg Lud. Christ. IV. 125
Miegius J. Rud. III. 465
Milero Mich. Ximenes IV. 222
Milich Jac. II. 100
Miliot Nic. II. 224
Miller Georg. Ulric. III. 613
—— Lud. III. 481
Millerius Dan. II. 313
Milli Jul. I. 79
Millius Dan. II. 564
Millus Jul. III. 41
Milot Nicol. II. 314. 330
Minadous Aurel. II. 321
—— J. Bapt. II. 270
—— J. Thom. II. 255

Minder Conr. II. 268
Minderer Raim. II. 424
Mindinger Gabr. III. 153
Minerva I. 12
Minesius Ildefonsus II. 444
Minettus Hieron. II. 308
Minis Paul. de III. 365
Minot III. 621
—— Jac. IV. 214. 277
—— Paul. III. 202
Minsinger Henr. III. 85
Minutius Gabr. II. 270
Mira J. Vidos. y IV. 132
Miræus Aubert. II. 403
Miranda Alfons. II. 141
Mirapice Mich. de I. 484
Miraval Blasius Alvarez II. 303
Mirbel III. 275
Miron Marc. II. 105
Mironus Sebast. II. 302
Misler J. Jac. III. 480
Mistichelli Dominic. IV. 430
Mitellus Bernh. II. 300
Mithob Burkard. II. 101
—— Conr. II. 409
—— J. III. 141. 182
Mithradorus L. Annius Cassius I. 186
Mithridates Eupator I. 139
Mizaldis I. 86
Mizaldus I. 108
Mizauld Ant. II. 91
Mizler Steph. Andr. IV. 184
Mnaseas I. 203
Mnesides I. 182
Mnesitheus Atheniensis I. 115
Mocet Fr. II. 64
Mocha Cæs. II. 335
Mochinger Georg. II. 568
——— J. III. 29
Mock Jac. II. 312
Moder Timoth. II. 238
Moderatus I. 164
Modhoffer Ebn Naser. I. 417
Mœbius Godofredus II. 647
——— J. III. 368
Mœgling Dan. II. 278
——— J. Phil. II. 448
——— J. Wolfg. III. 311
Mœhring Alb. III. 358
Mœllenbrœck Valent. Andr. III. 19
Mœller Frid. II. 697
——— Frideric. III. 130
——— Petr. III. 359
——— Sebast. II. 357
Mœnther J. IV. 136
Mœren J. Theod. III. 649
Mœsmann Dop. III. 231
Mœuch. Mart. III. 503
Mogen J. Wilh. III. 182
——— Phil. Wilh. IV. 166
Mohabeddin Abdelrahim I. 412
Mohadeb Eddini Abdelrahim I. 36. 39
Mohamed Ebn Giaber. I. 395
——— Ibn Amri I. 390
Mohammed Abdallathif Ben Joseph Al Bagdadi I. 408
——— Ben Abdul. I. 402
——— —— Achmed. I. 417
——— —— Alan I. 411
——— —— Ali Ben I. 417
——— —— Israel I. 411
——— —— Machmund Al Schiruni I. 408
——— —— Massud. I. 388
——— Ebn Abdossalam I. 401
——— F. Al Rasi I. 417
——— F. Machmut. I. 408
Mohammet I. 379
Moibanus J. II. 149
Moine le III. 417
—— Ant. III. 183
—— — le III. 134. 143. 155. 370
—— J. II. 234
—— J. le II. 279. 336. 341

Molanus J. II. 317
Moldenarius Christ. II. 456
Moles Bartholom. II. 75
—— Vincent. II. 685
Molinæus Ant. I. 305
Molinariis Sim. de III. 66
Molinas Mich. Marcell. Boix y I. 99
Molinelli Jul. IV. 50
Molinetti Ant. III. 257
Molineux IV. 168
Molitor J. Horatius III. 398
Moller Car. Otto IV. 166
Moller Dan. II. 416
—— Just. II. 222
Mollet Fr. II. 517
Molpœus J. I. 37. 39
Molther Georg. II. 430
Monantheuil Henr. de II. 227. 319 330. 359. 366
Monantholius Fr. I. 66
—— —— Henr. II. 326
Monardes Nicol. II. 48
Monavius Frid. II. 508
—— Petr. II. 236
Monbel Franc. II. 201
Monceaulx Lud. de II. 400
Moncin Joh. Bapt. IV. 441
Monclar Bernard du Puy I. 291
Monconis III. 172
Mondieres Lud. de Gui de IV. 315
Mondon Etienne IV. 309
Moneglia J. Andr. III. 139
Mongaglia Andr. I. 68
Mongen IV. 359
Mongin Joh. Bapt. IV. 423
Monginot Franc. de II. 614
—— Frid. de II. 390
Mongius Paul. II. 319
Mongnot III. 482
Monk Franc. IV. 223
Monlaaxar Durand de II. 577
Monnier J. le II. 588. III. 198. 603
Monreal J. Bapt. Orivaz de III. 364
Monsleo Francesc. II. 165
Monstravero Asdrubal II. 440
Monstreuil B. de III. 254
Monstroeil J. de II. 652
Mont du IV. 299
Montagnana Bartholom. I. 459. 486
—— —— —— jun. I. 482
—— —— Petr. de I. 468
Montaltus Hieron. II. 298
Montanna Bernard. II. 95
Montanus Arnold. III. 130
—— —— Comes II. 228
—— —— J. II. 330
—— —— J. B. I. 33. 55. 226. 269. 272
—— —— J. Bapt. II. 76. 232
—— —— Petr. II. 151
—— —— Rob. II. 633
—— —— Th. III. 260
Montausier Durand de II. 578
Montecelli Giuseppe IV. 380
Montesaurus Domin. I. 242
—— Natalis I. 480
Monthesaurus Domin. I. 318
Monti Oratio II. 551
—— Petr. Maria IV. 359
Montigni J. III. 10
Montigny J. de II. 719
Montisianus M. Ant. II. 79
Montius Pamph. I. 240. 536
Montmort de III. 250
Montroeil J. de II. 647
—— —— Mauric. de II. 448 449. 568
—— —— Maurit. de II. 460. 607
Monts Petr. de II 200
Montnus Hieron. II. 12
—— Sebast. I. 537
Monus I. 299
Monvert Raoul de II. 75. 269
Moolwyck J. III. 153
Moor Barthol. de IV. 173
Moor Barth. Henr. de I. 58

Moræus

Moræus Franc. III. 271
Morales Georg. I. 53
Moralez Garcias Perez de I. 528
——— Georg. III. 4
Moram Sim. Pinheiro III. 601
Morand Ant. II. 707. 715. III. 5 63. 83. 505
——— —— Joh. III. 72
Morandiere de la III. 450
Morasch Mag. IV. 207
Morato Francisco II. 546
Moray Rob. III. 184
Morbeka Guil. I. 269
Mordechai Cohen I. 400
More Gustav. Frid. III. 518
—— Phil. II. 157
Moreau D. IV. 126
——— Jacq. III. 602. 645
——— J. B. III. 73. 83. IV. 186
——— —— Renat. III. 389. 406
——— Petr. II. 693. 707. III. 134
——— Renat. II. 458. 483. 489 504. 549. 588. III. 43
Morel D. IV. 123
——— Mich. II. 471
——— Petr. II. 561
——— Phil. Marcius III. 535
Morell D. IV. 210
Morelli J. II. 672
Morellus I. 65. 79. 92
—— —— F. I. 83
—— —— Georg. II. 292
Morgagni J. B. I. 275
Morgagnus J. B. IV. 424
Morgan Thom. II. 288
Morgenstern Jean III. 276
Morhof Dan. Georg. III. 171
Morin IV. 280
—— Lud. III. 155. 183. 202. 253 IV. 345
—— Nicol. III. 48. 56. 59. 62. 614. 626
Morinus J. Bapt. III. 109
Moris J. I. 48
—— P. III. 402
Morisiano Carlo III. 80
Morisotus J. I. 50
Morisset Phil. II. 542. 549. III. 338
——— Philib. II. 552. III. 5
——— Philip. II. 698
——— Philippus III. 305
Morizen II. 470
Morley Christ. Love III. 470. IV. 131
Morly Carol. IV. 227
Moroni Matth. II. 716
Morphæus Edm. III. 253
Morpia Cyprian de IV. 43
Morsianus Christ. Torchill. II. 80
Morsius Joach. II. 314
Mort Jac. le III. 428
Morteau Car. III. 183
Mortimer Joh. IV. 455
Morton Rich. IV. 57
Moschion I. 182. 214
—— —— Corrector. I. 147
Moschus I. 159
Moser Bartholomæus II. 343. 704
——— Zachar. III. 527
Moses Abdalla Cordubensis I. 49
——— fil. Eved. Elohim. I. 49
——— Jahia F. Ali I. 417
——— Maimonides I. 87. 399
Mosis Ebn Hallohim I. 41
Mosleder J. Jac. IV. 125
Moslyn Phil. Roger. III. 409
Mossa Ictrus Aquerze y IV. 338
Mossea Joseph. IV. 427
Moth Paul. II. 634
Motte III. 481
——— Benjam. III. 185
Motz J Phil. IV. 82
Mouffet Thom. I. 35. 96
Mouillet Pierre de II. 434
Moulin Ant. de I. 295
——— Antoine du II. 92

Moulin

Moulin du II. 414. IV. 360
——— Louis du III. 417
Moulinet C. du IV. 122
Moulinus Ant. I. 274
Moura Emanuel Fernandez de I. 256
Mouram Didacus II. 544
Mourik Nicol. III. 252
Mouſin J. II. 412
Mouteau Filip. III. 98
Mowammel Abu'l Haſſan I. 401
Moxius J. Raph. II. 427
Moya J. Perez de II. 221
Moyle J. IV. 339
Moyne J. II. 410
——— Jac. le II. 406
Moyſes F. Jbrahim I. 351
——— F. Tablun. I. 399
Muaffeki En ſal I. 390
Muccius J. II. 390
Mucelius J. II. 399
Müller Chriſt. IV. 208
——— J. Elias IV. 345
Muffetus Thom. II. 257
Mugali J. B. II. 633
Mugino Giuſeppe II. 210
Muhamed I. 334
——— Ben Zacharia I. 364
Muhammed Aben Iſaac I. 405. 410
——— ——— F. Abdalla I. 408
——— ——— F. Ali I. 417
——— ——— F. Behram I. 417
Muhlen Gerh. Zur. III. 402
Muldener Chriſtoph II. 31
Mulder II. 480
Muliaſus I. 362
Mullen Allen. III. 627. 646
Muller IV. 204
Muller A. III. 205
——— Balthaſ. II. 379
——— Car. Joh. IV. 25
——— Dan. III. 219
——— Georg. IV. 307
Muller Godofr. IV. 110
——— J. II. 390. III. 53. 405
——— J. Alb. III. 43
——— J. Dan. III. 389
——— Jac. II. 479
——— ——— Frid. III. 358
——— J. Matth. IV. 365
——— Joh. II. 501
——— Matth. II. 314. 501
——— Petr. III. 481. IV. 440
——— Phil. II. 457. III. 79. 202
——— Sam. IV. 20
——— Theoph. III. 389. IV. 19
Mumen Ben Mokil. I. 408
Muncer Paul. IV. 80
Mundella Aloyſ. I. 272. II. 39. 164
Mundius Henr. III. 469
Munker J. Henr. IV. 66
Munniks J. III. 363
Munnoz Juan de Peralta IV. 271
Munſter J. II. 364
——— Paul. II. 458
Munthelius J. III. 9
Munting Abrah. III. 494
——— Albert. III. 644
Munzer Paul. II. 480. 500
Muralt J. III. 238
——— J. Conr. IV. 125
Murasky Theoph. IV. 421
Murillo Hieron. II. 188
Murſinus I. 299
Murtinez Franciſc. I. 521
Muſæus Sim. Henr. I. 98. III. 480
Muſchel Joſeph. Ignat. IV. 72
Musculi Balthaſ. Juſt. III. 645
Musgrave Guil. III. 514
Mushaim Rudbertus a I. 324
Muſimey I. 362
Muſitanus Carol. IV. 35
Muſſaphia Benjam. II. 650
Muſtel Vincent. II. 173. 200
Muſtellius Vincent. II. 75

Muſurus

Musurus Marcus I. 322
Mutagnachil I. 383
Muther Henr. Lud. IV. 307
Mutiis Donat. a II. 81
Mutiliana Joh. Ronconius de II. 593
Mutonus Nicol. II. 88. 397
Muyden Theod. a II. 404
Muyen Joh. v. III. 644
Muykens T. IV. 110
——— Theod. IV. 131
Muys Joh. III. 514
—— Isaac III. 624
—— Guil. Wierus IV. 303
Muzaffer F. Muhammed I. 417
Mye Frid. van der II. 530
Mylius Gottl. Fr. IV. 267
——— J. C. III. 304
——— J. D. II. 477
——— Mart. II. 327
Mylphort Henr. II. 534
Mynsicht Adrian von II. 598
Myrepsus Nicol. I. 324. 526
Myrica J. I. 51. II. 117
Myron Marcus. II. 181. 234. 268. 331
Myrrhen Andr. IV. 139. 318

N.

Naaldwyck Petr. a I. 531
Nabasquez Johannes II. 93
Nacattel Lootrus II. 705
Nadhi F. Nass. I. 379
Nævianus Marcus II. 190
Nævius II. 140
——— Casp. II. 87
Nafiz Ben Avad. I. 404
Naldius Matthias I. 52. II. 466
Nalte J. IV. 341
Nancel Nic. de II. 233
Nantes Oliva Sabuga de II. 281
Naphis Odaula I. 406
Nardius J. I. 83
Nardius Johannes II. 609
Nasius Sebast. II. 604
Nassers Adrian III. 357
Naterus Gerardus III. 220
Nathan F. Eliezer. I. 400
——— F. Palken I. 400
——— Menthæus I. 407
Naudé Gabr. II. 562
Navarro J. Bapt. II. 563
——— J. Deodat. III. 479
Navarrus J. Bapt. I. 240
Nazari J. Franc. III. 409
Nazario Francisc. de S. I. 508
Neac Dan. IV. 449
Neander J. II. 699
——— Mich. II. 114. 507
Nearchus I. 223
Neaume B. I. 258
Nebel Dan. IV. 185
Nechepsus I. 20
Nedam Thom. IV. 294
Needham Gualther. III. 172
Nefe J. II. 162
Negri Franc. IV. 431
Negri Salom. I. 376
Negroponte Jac. Wencesl. Dabrzensky a III. 285
Nehemias Abrah. II. 299
Neithard Petr. III. 504
Neland Laurent. II. 333
Nellius J. Conr. II. 225
Nemesianus M. Aurel. Olymp. I. 276
Nennius Ambros. II. 339
——— Gerh. II. 278
Nenter Georg. Phil. IV. 373
Neocles I. 224
Neophytus I. 326
Neris Thom. de II. 507
Nerius Nerus II. 257
Nester J. II. 516
——— J. Matth. III. 194
Nettelbladt J. Christ. III. 232

Neubuer Georg.	IV.	440
Neucranz Mich.	II.	595
——— P.	II.	704
——— Paul.	III.	4
——— Zachar.	II.	442
Neudorfer J.	II.	329
Neuenaar Herm. Comes	I.	291
— — — — — — — de	I.	520
Neuenhahn Christ.	II.	495
—— —— —— Zum.	II.	348
—— —— R.	III.	204
Neufville Adam.	III.	62
Neuhaus Guerner	IV.	440
——— J. L.	IV.	109
Neuhusius Edo.	III.	605
Neumann A.	IV.	370
Neuse	III.	206
Neustain Jul. Alexander a	II.	84
Newcastle Dux de	III.	223
Newton Jac.	IV.	254
Nicander	I.	137
——— Id.	I.	521
——— M. U. Fontejus	I.	186
——— Rob.	II.	709
Niccalus Nic.	I.	49
Nicephorus Blemmyda	I.	322
—— —— L. Valer.	I.	187
—— —— Patriarcha	I.	315
Niceratus	I.	151
Nicetas	I.	318
Nicias	I. 131.	224
Nicodemo Leonardo	III.	600
Nicolai Christoph.	II.	707
——— Henr.	III. 24.	370
——— J.	II. 347. IV.	16
Nicolas J.	IV.	344
——— Jac.	II.	208
Nicolaus	I.	453
——— de Anglia	I.	452
——— Philosophus	I.	355
——— Præpositus	I.	324
Nicolichi M. A.	IV.	443
Nicolinus Annibal	II.	298
Nicomachus	I.	103
Nicomedes	I. 139.	186
——— Jatrosophista	I.	325
Nicon Agrigentinus	I.	146
Nicostratus	I. 104.	171
Nida F. Issa	I.	389
Nidemontanus J.	I.	521
Nieser Henr. Alex.	IV.	362
Niesius Benjam.	III.	359
Nieto Diego Luis	II.	557
Nieuwetydt Bernard.	III.	404
Nifanius Christ.	III.	43
Niger Ant.	II.	113
—— Atticus	I.	325
—— Stephan.	I.	508
Nigidius Figulus	I.	157
Nigrisoli Hieron.	III.	170
Nigrisolius Francisc. Maria	III.	493
——— Sigism.	III.	97
Nigrisolus Sigism.	II.	119
——— J. Maria	IV.	300
Nileus	I.	159
Nimptsch Ulr. Sigism.	IV.	226
Niphon	I.	291
Niphus August.	I.	483
Nitschke Elias	III.	276
Noblet J.	II. 88.	91
Noblot Theobald.	II.	399
Nocera Joseph.	IV.	177
Nocito Gerh.	I.	499
Nœsler Georg.	II.	511
Noir Ludov. le	II. 707. 714.	719
Nola Francisc.	II. 412.	492
—— J. Andr.	II. 141.	165
Nolde Helena Adelgunda de	IV.	341
Nollius Henr.	II.	433
Nonnius Ambr.	I.	56
——— Lud.	II.	455
Nonus	I.	316
Noorden J. van	II.	714
Noort Alb.	IV.	438

Normann A. IV. 438
Norre Eduard. IV. 221
Northeimer J. Jac. II. 251
Nosset J. Jac. III. 619
Nostradame Michel de II. 114
Nostradamus Michael IV. 216
Nottelmann Bern. Andr. IV. 136
Novenianus Phil. Mich. II. 122
Noverini Ant. III. 526
Nuck II. 226. III. 420
Numenius Heracliotes I. 116
Numesianus I. 90
Numius I. 299
Nunnez Ant. I. 240
—— Christoph. II. 432
—— Pedro II. 638
Nursia Bened. II. 199
Nussler J. Gottlob. IV. 51
Nuys Otto IV. 241
Nymman Gregor. II. 487
—— —— Hieron. II. 303
Nymphodorus I. 156
Nynand Jean de II. 447
Nyssenus Georgius I. 287
—— —— Steph. I. 303

O.

Obaditarum Familia I. 345
Oberndorfer Joh. II. 318. 340. 424
Obert Ant. II. 577
Obicius Hippolyt. I. 56. I. 249. II. 374
Obregon Bernardinus II. 398
Obsopœus J. I. 36. 78. 80. 92
——— Joh. I. 65
——— Sim. II. 448
Occonis Adolph. II. 190
Ochoa Thom. Castello II. 703
Oclerius Franc. I. 36. 39. 45
——— P. Franc. I. 43
Ocyorus Tarquin. II. 114
Oddi de Oddis I. 55
Oddis Marc. de II. 178
Oddus de Oddis II. 40
Oder Hieron. II. 94
Odoni J. Cæsar. III. 18
Odonus Cæsar. II. 137
Odry Guil. I. 42. 52
Oehme Carol. IV. 320
Oehmichius C. G. IV. 123
Oeler J. Ulrich. III. 141
Oelhafen Joach. II. 530
Oellinger G. E. III. 138
Oertel J. III. 337
Oertelius Mich. II. 336
Oetheus Georg. II. 140
——— Jac. II. 193
Oettanger IV. 401
Offredi Paul. I. 42
Offredus Carol. II. 434
Ofredi Paul. I. 52
Oheimius Benedict. III. 3
Ohimonius Christistella II. 36
Oio Ant. de Calaxarana de I. 504
Olaus Bened. II. 219
—— Petr. II. 314
Olde Nic. Dan. IV. 110
Oldenborch J. Eric. III. 389
Oldenburg Henr. III. 184. 420
Oleariis Hieron. Pompil. I. 50
Olearius Aug. Christ. IV. 301
——— Godofr. I. 276
Oliva Christoph de II. 675
Olivarius Jac. II. 61
Oliver J. IV. 49
—— John III. 140
—— William IV. 371
Olivera Francesco Sylva y II. 365
Olmedilla Gonzalo Bustos de III. 379
Oloff Thom. Diet. IV. 433
Olpius J. II. 568
Olymnius I. 325
Olympiacus I. 213
Olympius I. 180. 293

Olympus

Olympus I. 161
Omar Ebn Joseph. I. 417
Omeis Henr. III. 598
Omich Franc. II. 459
Ommia Ben Abdallazis I. 402
Onesidemus I. 221
Onetrus I. 171
Ooostryk Cypr. Regn. III. 336
Oostwoud J. IV. 164
Ophoven Georg. III. 368
Opilius I. 183
Opion I. 183
Oporinus J. II. 174
Opperdær Petr. IV. 136
Opsopœus I. 41. 42
Optatus Cæsar. I. 502
Ordonnez Andr. II. 514
Oren Rod. III. 506
Orestes I. 297
Orestinus I. 222
Oria Franc. Wunnen de II. 172
Oribasius I. 180 283
Origenius I. 216
Orion I. 168
Orlob Matth. Andr. III. 624
Orme Carol. de l' II. 406
Ormedilla Gonsalvi Bustos I. 86
Oroscius Christoph. I. 302. II. 31
Orpheus I. 17
Orphitus I. 221
Ortlob Frid. III. 287
—— J. Christ. IV. 384
—— Joh. Frid. III. 504
Ortolph I. 467
Orus Mendesius I. 221
Osemeyer M. Jul. IV. 405
Osiris I. 11
Osna Stephan de Mag. I. 485
Ossatus Thessalus II. 152
Ostenfeld Christ. III. 53
Osterland III. 204
Osthanes I. 183
Oswald J. II. 288
—— J. Jac. IV. 23
Otho Cremonensis I. 428
Otter Frider. II. 441
Ottho Cremonensis II. 75
Ottinellus Cæs. II. 267
Otto Georg. IV. 112
—— J. Georg. IV. 91. 140
—— J. Sebast. III. 153
—— Sigism. Gabr. III. 335
Outreleau Jac. l' III. 368
Outschooren L. Christ. ab IV. 296
Oven D. III. 646
Overkamp Heidentryk III. 501
Oversehle Adam. IV. 276
Oviedo Ludov. II. 233
Ovington John. IV. 207
Owenius Maurit. III. 402
Owens C. H. IV. 363
Owmann Mart. III. 417
Oyenbrugge Matthias von IV. 66
Ozon Petr. III. 305. 337
Ozzolini Isidor. Ogurgione III. 8

P.

Paars Adr. IV. 309
Paauu Petr. III. 386
Pacchionius Ant. IV. 302
Paccius Antiochus I. 147
Pacheque Petr. II. 463
Pacichelli J. B. III. 353
Pacificus Lepidus III. 495
Pacinus Jac. II. 121
Paciotus Felix. I. 49
Pacius Fab. I. 258. II. 326
Packbusch Steph. Ludw. IV. 210
Padbrugge Rob. III. 141
Padoano Fabr. II. 355
Paduanus Fabr. III. 130
Pæderos T. I. 187
Pagenstecher Arnold. IV. 240

Paggius Car. Ant. III. 146
Pagliai Leo Bernard. IV. 196
Pagliri Petr. Paul. IV. 300
Pagolino Serafino IV. 358
Pajot Franc. II. 634. 652. 640. III. 155. IV. 24. 54
Paisenius Matth. III. 200
Palæios Phil IV. 429
Palæmon Q. Rhemnius Fannius I. 275
Palamedes Jul. II. 257
Palfyn J. IV. 335
Palladius I. 77. 232. 318
Pallement Bern. III. 43
Palliani G. Bapt. II. 718
Pallu Victor. II. 579. 588. 676. 698
Palma Georg. II. 423
Palmar Guil. IV. 123
Palmarius Julian. II. 120
——— Petr. II. 402
Paltronius Carol. Lanzeani III. 220
Paludanus Bernh. II. 425
Paman III. 483
Pamphilius Sidetes I. 138
Pamphilus I. 138. 166
——— Gramaticus I. 131
Panarolus Dominic. II. 680
Pancirolus Guido II. 334
Pancovius Franc. II. 341
——— J. III. 503
Pandolfinus Joseph. II. 439
Paneelius Mich. IV. 241
Panicelli Carlo II. 586
Paniza Ludov. I. 535
Pansa Mart. II. 434
Pantaleon I. 498
Pantelius J. III. 335
Panthæmus I. 159
Pantheus J. Ant. I. 468
Panthot IV. 291
Panthot J. III. 38
——— Joh. IV. 104
Panring J. Henr. IV. 82. 138
Pantinus Guil. II. 100
Panvinius Onuphrius II. 499
Panzarnius Ascan. II. 685
Panzer Frid. Gottl. III. 37
Papa Joseph. del III. 367
Papelier J. Eberh. III. 626
Papen Ambros. II. 293
Papi Petr. Angel. IV. 429
Papias Laodicinus I. 222
Papinius P. IV. 301
Papius J. II. 427
Papken Jerem. IV. 422
Paracelsus II. 2
——— Th. I. 55
Paracuellos Miguel III. 70
Paravicinus Fabric. IV. 81
——— ——— Petr. Paul. II. 76
Parcov Franc. II. 416
——— Thom. II. 314
Pardo Geron. I. 57
——— Jeromio III. 119
Paré Ambros. II. 196
Parent IV. 371
——— Dan. III. 388
——— Guil. III. 259
Pargault Rom. III. 30
Paris Franc. III. 370
——— J. de I. 452
Parisiensis Christoph II. 403
Parisius Joh. II. 643
——— Petr. II. 311
Pariz Franc. III. 233
Parma Hippolyt. II. 401
——— Joh. de I. 452
Partibus Jac. de I. 305
Partliz Sim. II. 532
Pascal Jacq. II. 457
——— Jean III. 498
Pasch Georg. IV. 174
Paschal IV. 141
Paschalis Mich. Joh. II. 14
——— Petr. II. 594

Paschasius Henr. II. 440
Paschetti Bartholom. II. 444
Paschius Georg. III. 637
Pascoli Alex. IV. 265
Pasicrates I. 125
Pasienus Ant. I. 60
Pasinius I. 180
Pasinus Ludov. II. 116
Pasithemis I. 116
Pasqual Mich. Joh. II. 86
Pasqualigi Zachar. III. 45
Pasquil II. 90
Passart Barthol. II. 201
Passavant Claud. IV. 384
Passebreme Eville de II. 117
Passera IV. 132
—— Felice IV. 49
Pasta Andr. I. 37. 54. III. 16
—— Joh. I. 44
Pater Henr. IV. 440
Paternus Bernard. II. 81
Patin Carol. III. 48. 67
—— Cl. III. 48
—— Gui II. 552. 559. 719
—— Guido II. 542. III. 305
—— Rob. II. 716. III. 10. 62. 63. 138
Patinius Bened. II. 187
Patinus G. I. 66. III. 258
—— Guido II. 389
Patribus Jac. de I. 386
Patrich Abrah. I. 49
Patroclus I. 18. 221
Pauli J. II. 366
—— J. Guil. III. 175
—— J Henr. III. 62
—— J. Mich. IV. 172
—— Mich. IV. 320
—— Sim. II. 552
Paulina Luigi Santa IV. 207
Paulini Christ. Fr. III. 298
Paulinius Fab. II. 319
Paulinus I. 216
Paulinus Fab. I. 269
Pauliti J. H. IV. 210
Paulmier Petr. II. 319. 369. 380
Paulus Ægineta I. 311
—— Diacon. I. 427
—— Jul. I. 83
—— Nicæus I. 325
—— Petr. Francisc. I. 538
Paunciforte Nicholet IV. 82
Pausanias I. 22. 25. 27. 176. 226
Pautier Jean III. 26
Pavillon Ant. II. 343
Pavoni Giuseppe II. 586
Pavonius II. 376
Paxton Petr. IV. 309
Payner Thom. II. 15
Paz Bened. Bustmante I. 59
Paz Jac. de III. 72
Pazmez Josua III. 527
Pazzi Franc. Conr. IV. 385
Peccana Alessandro II. 509
Peccetti Francisc. II. 455
Pechey J IV. 159
Pechlin J. Nic. III. 221
Pecquet III. 255
Pedemontio Francisc. de I. 439
Pedio Sex. I. 188
Pedrosa Mich. Rodriguez. III. 194
Pegasius I. 297
Pegolotti Alessandro IV. 177
Peirce D. III. 646
Peiresc Claud. Nic. Fabricius de II. 635
Peladius I. 357
Pelagonius I. 290
Pelecyus J. II. 470
Peletarius Jac. I. 272. II. 118
Peleus Jul. II. 355
Pelicanus Dan. II. 501
Pellegrini J. B. II. 237
Pelletarius Franc. IV. 224
Pelletier Jean IV. 431
—— Nic. III. 359. 370. 389

Pellicini

Pellicini Antonio II. 586
Pellin Matth. Zachar. III. 232
Pellinigerinus Acteus Phil. I. 509
Pelopis I. 184
Pelops I. 90. 219
Pelshafer J. Georg. II. 535
Pelt P. A. IV. 241
Pemel Rob. III. 20
Pena Jac. II. 449
— Lazar. II. 448. 483. 595
Penicher Louis IV. 181
Penna Hier. Gil. de la II. 618
Penzon Nic. II. 634
Pepin Ant. IV. 346. 366. 385
Pepulis Od. de III. 221
Peralta Joannes Munnoz de IV. 341
Peramato Petr. de II. 206
Peramatus Marius II. 476
Perdrisot Edm. II. 201
Perduch Bened. III. 243
Perdulcis Bartholom. II. 185. 188. 319. 349. 358. 375. 416
Peré Jubian. II. 271
Peredia Petr. Paul. II. 222
Peregrini J. Bapt. II. 137
Peregrinus Lælius II. 438
Pereira Georg. Gomez. II. 107
Perelius Bened. II. 302
Perelli Frid. II. 325
Pererius Bernard. II. 482
Perez Ant. I. 56
—— Eman. Lopez IV. 285
—— Lazar. II. 199
Periander I. 103
Perigenes I. 169
Perla Francisc. II. 637
Perlinus Hieron. II. 433
Pernauer Georg. Ferd. III. 445
—— P. F. III. 61
Pernis Eustach. de II. 83
Pernumia J. Paul. II. 149
Perottus Nic. I. 65
Perpessa Arnaud. IV. 415
Perrault IV. 206
—— Cl. II. 647. 686. III. 155. 222. IV. 54
—— Jac. II. 442
—— Pierre III. 626
Perraut Jac. II. 460
Perreau Fab. III. 83
—— Fabr. III. 73
—— J. III. 41
—— Jac. II. 431. 512. 615. III. 56
—— P. III. 21
—— Petr. III. 10. 72. IV. 9. 366. 385
Perrera Christoph Perez de II. 650
Perrin J. II. 336
—— Joh. II. 341
Persio Ant. II. 311
Perso Christ. II. 322
Persona J. Bapt. I. 255. II. 355
Persus I. 359
Persyn Fr. de III. 276
Pertsch Steph. Casp. III. 624. 645
Pescard J. Depiney IV. 316
Peschard J. Depyney. IV. 345
—— Joh. Bapt. Epiney. IV. 441
Pescheur J. le II. 185. 191. 208. 292
Pestalozzi Jean IV. 419
Pestorf J. Lud. IV. 276
Petenkofer G. Ludw. III. 305
Peter Charles III. 432
Petermann Andr. III. 278
—— Benjam. Benedict. IV. 454
—— Just. Gottfr. IV. 383
Petit II. 478
— Guil. II. 687. 693. 698. III. 134. 143. 253. 254. IV. 9. 24
— J. B. II. 386
— J. le II. 369
— J. Ludov. IV. 417
— Petr. I. 196
Petitæus Ant. II. 161. III. 171
Petitus Petr. III. 636

Petiver Jac.	IV.	279
Petosiris	I.	327
Petra Ecchopædius de	II.	187
Petræus Henr.	II.	416
——— Petr. Paul.	III.	447
Petri J.	II. 552. III.	123
Petricus	I.	133
Petron	I.	106
Petrone Vincentius de	II.	715
Petronius Alex. Trajan.	II.	17
—— —— Diodot.	II.	152
—— —— Niger.	I.	152
Petrus	I.	424
——— Archiater	I.	298
——— Cornel.	I.	537
——— de Crescentiis	I.	433
——— Gallus	II.	129
——— Hispanus	I.	435
——— Martyr.	I.	468
Petscher Sebast.	I.	539
Petty Guil.	III.	525
Petzold Casp.	IV.	229
Peu Phil.	IV.	160
Peuca Rainerio	III.	47
Peucer C.	II.	364
——— Casp.	II.	94
Peugs Jac. van de	IV.	82
Peutinger Christoph.	III.	85
Peverellus Cæs.	II.	401
Peyer J. Conr.	III.	420
Peyronie Franc. Gigot. de la	IV.	456
Pfaaz J.	I.	44
Pfannenstiel Georg.	III.	404
Pfanner J.	II. 426.	479
Pfautz Car.	III.	154
——— J.	II.	478
Pfendler Henr.	II.	458
Pfenning Frid.	IV.	312
Pfitzer Nic.	III.	101
Pfizer Phil.	II.	613
Pfuel J. E.	III.	480
Phacas	I.	82
Phæroddin Al Achlah	I.	406
Phalaris	I.	23
Phanius Eresius	I.	117
———	I.	168
Phaon	I.	104
Pharetratus F. Pharestis	I.	224
Pharnacis	I.	223
Phayre Thom.	II. 74.	324
Pherecydes	I. 26.	81
——— Syrius	I.	24
Pherrel Adam.	IV.	415
Phidippus	I.	156
Philagrius Epirota	I.	281
Philalethes Eudoxus	II.	179
Philaltheus Lucius	II.	156
Philaretus Gilbert.	I. 83. 96. II.	60
Philelphus Franc.	I. 69.	73
Philetes	I. 81.	159
Philinus Cous.	I.	129
Philip J.	IV.	165
Philippe J. Dav.	IV.	9
Philippus	I. 202.	327
—— —— Acarnan	I.	106
—— —— clericus Tripolitanus	I.	484
Philistion	I. 22.	24
——— Locrius	I.	81
Philo	I. 158. 213.	224
—— Judæus	I.	159
—— Triccensis	I.	158
Philoblasus M. Lucinius	I.	187
Philocles	I.	167
Philocrates	I.	159
Philodotus	I.	303
Philologus Thom.	II.	41
Philonides Dyrrhachenus	I.	146
——— Ennensis	I.	146
Philonius J. Dugo	II.	101
Philoponus Johannes	I.	311
Philosophus J.	I.	299
Philostratus	I.	276
Philotas	I.	161
Philotheus	I. 36.	49

Philotimus

Philotimus I. 113. 198
——— P. Ælius I. 185
Philoxenus I. 168
Philumenus I. 203
Phlinus I. 168
Phocus I. 12 17
Phoeb J. C. IV. 428
Photius Patriarcha I. 316
Phrygius Franc. I. 33 37. 77
——— Joh. Ant. II. 401
——— Petr. Franc. II. 689
Phrysius Laurent. I. 503
Piccini Maxentius II. 562
Piccolhomini Archangel I. 241
Piccoli Steph. IV. 177
Pichler J. Ferd. IV. 353
Pichonat Mich. IV. 167
Pichonnat Mich. III. 614. IV. 9
Pichot Petr. II. 194
Pickheimer Bilibaldus I. 467
Picolhomineus Archangel II. 116
Picquer Andr. I. 33. 35
Pictorius Georg. II. 88
Pidoux Franc. III. 52
Pidox J. II. 279
Pidoxius J. II. 376
Pieck Guil. IV. 164
Pielat Bartholom. III. 445
Piens Francisc. III. 172. 259. IV. 63
Pierce Rob. IV. 219
Pietragrassa Bartholom. III. 7
Pietre J. II. 416. 426. 536. 601. 607. 613. 634
—— Nic. II. 380. 443. 489. 511. 568. 647
—— —— le II. 331
—— Sim. II. 88. 96. 188. 191. 268. 271. 334. 336. 343. 400
Pignocatti Francesco III. 139
Pigrai Petr. II. 385
Pijart Franc. II. 496. 511. 579. 614. 719. III. 29. 338. 359. IV. 67. 91
Pijart Petr. II. 271. 334. 391. 400. 443. 568
Pimpelius Andr. IV. 242
Pineau Benjam. IV. 109
Pincier J. II. 347
Pinedo M. de I. 54
——— Moses de III. 643
Pinelli Hieron. II. 469
Pinkenau Abr. IV. 439
Pinker Chr. Fr. IV. 109
Pini Petr. Matth. I. 97 II. 326
Pintevill IV. 181
Pinto J. J. IV. 109
—— Joh. Jezurun IV. 164
Pintor Petr. I. 480
Pipernus Petr. II. 532
Pirbach Tob. II. 422
Pirkmayer Bil. II. 299
Pirola Hieron. de la Fuente II. 407
Pisanelli Balthas. II. 210
Pisanus Petr. Paul. II. 685
Pisis Bartholom. de I. 506
Piso Car. II. 288. 292
— Guil. III. 1
— Hamobonus IV. 129
— Nic. II. 224
Pissinus Sebast. II. 406
Pistor Sim. I. 481
Pistorius J. II. 169. III. 80
——— J. Phil. III. 626
Pitcairn Archibald. IV. 38
Pithopæus Wilh. II. 441
Pitt R. IV. 360
— Rob. IV. 168
Pizzuti Paul. II. 716
Pla J A. IV. 164
Placcius J. II. 621. III. 201
Placentinus Ant. Rust. I. 43
Placet Franc. II. 400 406. 431. 449
Placitus Sextus I. 275
Placius G. I. 45
Placotomus J. I. 82. II. 421

Placotomus Joh. I. 45. II. 85
Plancius Guil. I. 48
Planer Andr. II. 222. 400
—— Mich. II. 605
Planerius J. II. 194
Planiscampi David. II. 495
—— ——y Joh. de I. 436
Plantina Petr. II. 61
Planque Nic. de la IV. 276
Plantius I. 43
—— G. I. 50
—— Guil. I. 42. II. 31
Plantovicius I. 49
Planudes Maximus I. 326
Plateanus Theoph. II. 163
Platearius Johannes I. 432
Plater Felix. II. 252
—— —— jun. III. 470
—— Fr. III. 233
Platner Fr. III. 264
—— J. L. IV. 390
Plato I. 104
—— Tiburtinus I. 221
Platt Thom. III. 147. 338
Plege Ant. le II. 336
Pleix Scipio du II. 390
Plemp Vopisc. Fortunatus II. 596
Plempius Franc. III. 79
—— Vopisc. Fortun. I. 387
Plesseus Car. Artur III. 598
Pletius Nic. II. 42
Plevianus Ludov. II. 400
Pleyer Corn. II. 262. 467
Plinius Basil. II. 327
—— C. secund. I. 184. I. 295
—— C. Valerianus I. 184
Plistonicus I. 113
Plot Rob. III. 415
Ploumier Petr. Jac. IV. 214
Plutacrus Jac. III. 598
Plutarchus I. 138. 224
Pluvinel Antoine de II. 541
Pocciantius Mich. II. 286
Pock Ferd. Frid. III. 305
Podalyrius I. 18
Podanithra I. 171
Pœckel Georg. Quirin. III. 634
Pœtter J. Georg. III. 359
Poggius II. 43
Poinssant Mich. III. 253
Poinssart Mich. III. 234
Poirier Jac. du IV. 63
—— Lud. III. 406. IV. 166
Poirot Franc. II. 259
Pois Car. le II. 472
—— Cl. de II. 449. 460. 613
—— — du II. 568
Poisson IV. 214
—— J. III. 506. 529. IV. 113
Poitou Franc. IV. 9
Polcastris Sigism. I. 462
Polemannus Joach. III. 79
Polemocrates I. 18
Polemon I. 297
Poletes I. 274
Polhammer Joh. II. 292
Poli Martino IV. 431
Polis Godofr. Sam. III. 433
—— Melch. II. 622
Politius Ant. II. 431
—— Christ. III. 181
Poll Nic. I. 503
Polles Ægiensis I. 223
Pollich Mart. I. 482
Pollto Joh. II. 74
Polltus J. I. 252
—— J. I. 270
Pollux I. 12
Poltz Matth. Dietr. IV. 384
Polyanthes I. 21
Polyarchus I. 157
Polybus I. 61. 73. 82. 83. 102. II. 75
Polycletus I. 22. 23
Polydamus Valent. II. 52

Polydorus I. 107
Polyidas I. 17. 117
Poma Joseph. II. 346
Pomaret Dionys. II. 464
Pomarius Sam. III. 9
Pomer J. II. 200
Pomergue IV. 17
Pomet Pierre IV. 161
Pomis David F. Isaac de II. 277
Pompejus Lenæus I. 139
——— Sabin. I. 215
——— Ser. I. 188
Pona Franc. II. 506
—— J. B. II. 292
Poncet Car. Jac. IV. 405
Poncet Sim. II. 96
Ponçon Petr. II. 311. 319. 333
Pons Claud. II. 612
—— Jac. II. 324
Ponserrada Petr. II. 42
Pont Mich. du II. 687. 693. 698
714. III. 124
Pontanus J. II. 140
——— J. Bapt. II. 257
——— Joh. II. 87
——— Isaac I. 296
Ponthieu Alex. II. 410. 411. 416
Ponticelli Dominico II. 594
Pontius Mag. I. 453
—— Virunnius I. 221
Ponzet Sim. II. 185
Ponzetti Ferdin. I. 472
Poorstius van I. 42
Popard Olivier II. 225
Popardus Olivar. I. 45
Popelblount Thom. IV. 78
Poppius J. II. 347
Popus Ildefonsus II. 322
Porchon A. III. 248
Porier Lud. IV. 187
Porphyrion I. 222
Porbhyrius Eusebius I. 287
Porphyrius philosophus I. 277
Porras Eman. de IV. 81
—— Matth. de II. 499. III. 194
—— Roque II. 532
Porse de IV. 241
Port Franc. II. 189
— Fr. du II 191. 257. 279. 288
342. 349. 411. 448. 517
Porta Casp. de IV. 8
—— Cornel. III. 231
—— J. Baptista II. 125
—— Leonis Abrah. a I. 500
Portal Paul. III. 639
Portesius Joh. II. 92
Portius L. A. I. 67. III. 323. 409
——— Sim. II. 43
Portus Ant. II. 225
Portzius J. David. III. 326
Posewitz J. Henr. III. 224
Posidippus I. 220
Posidonius I. 160. 223
Posner Casp. III. 418
Possevini Ant. II. 364. 367
Possidonius I. 282
Postel Nic. III. 639
Posthius Erasmus II. 435
——— J I. 348. II. 291
Posthumius Herm. Lib. I. 185
——— Hyginus I. 185
Potamon I. 227
Potel Guillaume II. 404
Poterius Mich. Petr. II. 633
——— Petr. II. 444
Potou Fr. III. 645
Potter J. IV. 120
—— J. Georg. III. 480
—— Ludov. de II. 718
Poupart IV. 280
——— Franc. IV. 181
——— Olivier II. 207
Pourret Petr. III. 102. 406. 528 IV. 366
Pourrit Petr. IV. 277

Pousse Franc. IV. 441
Poustma Tammer III. 201
Powell Petr. II. 607
Pozzis Ant. de III. 360
Prachtelius Sim. II. 613
Præfectus Jac. II. 31. 124
Prætorius IV. 84
Prævot J. II. 590
Prat Ellis III. 623
—— J. IV. 123
Prati Pasquale IV. 443
Pratis Jason a I. 511
Praxagoras I. 21. 111
Pré Car. du II. 579. 588. 601
— du IV. 278. 299
— G. du IV. 239
— Guil. du II. 552
— J. Frid. I. 58
Preaux Germ. II. 595. 601. 639. 676
III. 264. 359. 370
—— Gerom. IV. 214
Preibis Christ. II. 390
Preisler Christ. Wilh. IV. 364
Preston Car. IV. 215
Press Maxim. III. 174. IV. 57. 320
Preussing Georg. III. 21
Preux Germ. II. 596
Prevaux Geom. III. 234
Prevosteau Hugo II. 174
Prevot J. le II. 676. 686
—— Johannes III. 84
Prez Des Grands des II. 463
Preziatus Laur. II. 217
Priaux Gean. IV. 187
Priggo Alfons Gonzalez II. 429
Primigenius I. 187
Primirose Jac. II. 582
Printz Mart. IV. 384
Priscianus I. 180
Priuli Christophoro II. 675
Probst Andr. III. 41
Procaccini Callist. II. 468
Procer Marius II. 165
Proclianus I. 288
Procope Joh. Bapt. IV. 441
Procopius I. 311
Proculus I. 150
Prodicus I. 26
—— secund. I. 103
Promotus Ælius I. 326
Prosdochius I. 311
Prosdochus I. 288
Prosimus J. Dominic. II. 604
Protarchus I. 158
Protas I. 221
Protospatarius Theoph. I. 48
Prottenius Dan. III. 387
Provancher Sim. I. 43
Provenchieres S. II. 232. 235
Prückel Georg. III. 401
—— J. Petr. III. 264
Pruggmayer Mart. Maxim. IV. 168
Prunier Ant. II. 174
Pryme Abrah. de la IV. 346
Prytanis I. 171
Psellus Mich. I. 317
Psychrestus Jac. I. 297
Ptolomæus I. 125. 159. 215. 220
—— Physcon. I. 139
Publius I. 168. 220
Puchner J. II. 447
Pulcharello Constant. II. 476
Pupius P. I. 185
Purcell Joh. IV. 293
Purgold J. III. 200
Purman Matth. Godofr. III. 472
Purpanus Pontius Francisc. III. 3
Purpius Ad. III. 264
—— Sam. II. 551
Puteanus Guilielmi II. 34
Puteo Zachar. a II. 428
Puy Cochon du, fil. IV. 239
Puylon IV. 167

Puylon Cl. III. 254. 264. 277. 359
IV. 214
—— Denis III. 330
—— Dionys. III. 83. 419. 529
—— Gilbert II. 588. III. 277. 278
—— Guil. II. 698
Pylander Georg. I. 72. II. 52
Pyraux II. 184
Pyropulus I. 326
Pyrrhus I. 228
Pysslinger Balthas. I. 514
Pythagoras I. 134
——— Samius I. 25. 27
Pythocles I. 102

Q.

Quadratus I. 167
Quanteal Cl. de III. 265. 278. 337
Quartier Cl. III. 38. 43. 48. 614. 646
IV. 366
Quartier El. IV. 316
Quatrammi Evangelista II. 325
Quatrocchi Albert. II. 468
Quatroux J. Isaac III. 303
Queccius Georg. II. 599
——— Jac. Georg. II. 495
Queitsch Gottfr. III. 446
Queller Henr. de I. 96
Quelmalz C. S. IV. 164
Quenstedt Andr. III. 41
——— J. Andr. IV. 307
Quentenus J. II. 147
Quentin III. 418
—— Just. Otto IV. 224
Quercetanus Joseph. II. 201
Querzetanus Eustach. II. 90
Quesstel Casp. IV. 242
Questier Georg. III. 95
Quillet Cl. III. 45
Quina Cl. III. 100
Quincy J. IV. 100
Quineffault Petr. II. 219
Quinkard Georg. III. 527
Quinquarboreus J. I. 387. II. 180
Quintus I. 46. 90. 181
Quiquebœuf Ant. II. 288. 292. 319
333. 369. 380
———— Cl. II. 511. 715. III. 22
337. 359. 626
———— Franc. II. 483. 549. 588
———— U. IV. 186
Quirino Alphons. I. 514
Quistorp Balthas. IV. 428
—— Bernh. IV. 276

R.

R Jac. F. Judæ I. 416
— Isaac Ben Ali Ben Athar I. 400
— Meschullam Ben Jonai I. 400
Raabe Jac. Rob. III. 304
Raabens Jac. Jodoc. III. 55
Rabasco Ottao II. 447
Rabault Ant. II. 331. 334
Rabe J. Christ. I. 86. 100
Rabelæsio I. 65
Rabelæsius I. 35. 39. 63
——— Franc. I. 43. 93. II. 76
Raberius Ant. I. 237
Rabeux Claud. II. 366
Rabirius I. 183
Rabischa William. III. 526
Rabner Gerh. IV. 231
Rabour Cl. II. 184
Rabus Petr. IV. 126
Radcliff IV. 292
Rademacher Gottf. Th. III. 368. 369
Radier Dreux du II. 213
Rado Gregor. de IV. 431
Rædt J. de III. 42
Ræsfeld A. IV. 370
—— Thom. Ludw. IV. 21
Raffiné Ant. III. 83

Raſt Wolfg. II. 423
Ragazzini Franc. Ferd. IV. 132
Raguſa Hieron. IV. 286
Raici Franc. II. 286
Raimond Florim. III. 155
Rainſſant III. 647
——— Nic. III. 134. 143. 406
506. IV. 177. 186. 277. 366
——— Petr. III. 48
——— Sebaſt. II. 552. 579. 715
Ram Everard de II. 697
—— Steph. III. 26
Ramazzinus Bernardin. III. 483
Rambaldus Angel. IV. 102
Ramel Jean II. 714
Rameln Matth. II. 707
Ramelow Matth. III. 199
Ramirez Hieron. Nunius II. 401
Ramnus M. Bernardus I. 327
Ramoin Matthia Domingo y III. 639
——— Matthias Dominigo i III. 517
Rampulla Angelus Mich. de III. 271
Ramſay W. III. 121
Ramuſius I. 60
Ranchin Franc. II. 339
Rannos Sim. II. 514
Ranzov Henr. I. 425
Ranzovius Henric. II. 155
Raoult Rob. III. 183. 202. 233. 359
Rapaldi Franc. II. 99
Rapin Marc. II. 200
Rapolt Henr. III. 55
Rapp J. II. 707
Rappolt Frid. III. 405
Raſarias J. B. I. 77
Raſarius I. 92
——— J. B. I. 271. II. 165
Raſaye Hieron. Uguet. II. 586
Raſchid Thabib. I. 408
Raſt Georg. II. 676. III. 432. IV. 421
Rat Ant. le II. 448. 460. 483. 601
—— Franc. le III. 419. IV. 187
Rat Petr. le III. 481
Rattray Sylv. III. 69
Ratzenberger Matthias II. 140
Rau Jac. IV. 224
Raudenius Mich. II. 324
Raumburger Ant. IV. 226
Raveau Nic. III. 359. 370
Ravellinus Fr. M. III. 424
Ravelly Jean III. 415
Raven Abr. III. 388
Ravennatis Petr. I. 472
Ravenſtein Andr. III. 61
Raveſteyn Andr. III. 258
Ravin J. Frid. III. 479
——— Petr. II. 174. 181
Ravizoni J. Bapt. I. 484
Rayger Car. III. 226
——— Wilh. III. 228
Raynaud François IV. 180
——— Theoph. II. 633
Raynault Claud. III. 359
——— Jac. II. 579
Razarius J. B. I. 62
Razeus I. 35
Razor J. Conr. III. 388
Read William. IV. 432
Reads Alexandr. III. 20
Realis Caſp. IV. 338
Reatini J. B. Magini III. 271
Rebours Cl. II. 211
Recalchus Jul. II. 637
Recellius Chriſtoph. Henr. III. 398
Reck Jac. III. 643
Record Franc. II. 83
Rectorius Livonius II. 308
Reddewitz Georg. Henr. IV. 224
Redeker Conr. II. 697
Redlich Paul. Roch. IV. 43
Redo Theod. de I. 485
Redus Franc. III. 147
Redwan Hali Ben I. 232
Reeſſen Iſaac IV. 8

Regis

Regis Petr. Sylv. III. 497
—— Zachar. III. 472
Regius Henr. II. 672
—— J. IV. 78. 363
Regnart IV. 423
Regnault Jac. II. 568. 579. 596. 652. 693
Regnier II. 707
—— Nic. II. 489. 536
—— Petr. II. 707. 719
Reh Guil. II. 472
Rehemyer Juſt. Conr. IV. 312
Rehfeld Joh. II. 547
Rehmen J. Chriſt. III. 446
Reich David. III. 405
Reichart R. IV. 240
Reichel Jul. III. 406
Reichelt Jul. III. 277
Reichenau Georg. Erich IV. 383
Reichhelm J. G. IV. 343
Reidanus Petr. II. 179
Rein J. David. III. 505
Reinboth J. Adolph. III. 417
Reineccer Fidejuſt. II. 409
Reineſius I. 208
—— J. Maurit. III. 477
—— Thom. I. 97. 226. II. 332. 528
Reinhard Georg. Mich. IV. 298
—— J. Fr. III. 358
—— J. Georg. III. 18
Reinhardi J. Georg. III. 43
Reinhold Godofr. III. 276
Reinmann G. F. III. 549
Reinwolf B. IV. 136
Reiſel Salom. III. 280
Reiske J. III. 644. IV. 306
—— Jac. I. 334
Reiter J. II. 516
—— J. Jac. II. 471. 511
Reithardt J. Frid. IV. 125
Reitmeyer Georg. III. 359
Relandus Hadrian. I. 86
Rembold Erasm. II. 423
Remenberg Franc. III. 607
Remmelin Lud. II. 470
Remond J. de I. 485
Renaudot Euſebe II. 605. 652
—— Euſebius III. 5. 73. 83
—— Iſaac II. 646. III. 83
—— Theophile II. 675
—— Theophr. II. 692
Renaudotus I. 94
Renauld Jac. IV. 54
Renault Jac. III. 278
Renaut Jac. IV. 68
Rendtorf F. IV. 453
Renealmus Paul. II. 385
Reneaulme IV. 298. 300
—— Mich. Lud. IV. 315
—— Rich. Lud. IV. 277
Renerius Jac. III. 85
Rengel III. 123
Renger F. III. 405
—— Mich. II. 470
Renier Nic. II. 579
Renner Franc. II. 119
Renninger W. C. IV. 429
Renodæus J. II. 402
Renou J. de II. 271. 279. 334. 400
—— P. de II. 391
Renouard Lud. II. 595. 676
—— t Lud. II. 596. 640
Renpin Hieron. II. 676
Rentzius Andr. I. 480
Reſchvlite Lazar. II. 442
Rescius Rutger I. 41. 539
Reſeboom J. III. 304
Reſerius Horat. II. 121
Reſtaurand Raymond. III. 61
Reſtivo Alexandr. la Barbera e III. 23
Reuchlin Caſp. I. 475
—— Erneſt. II. 151
Reudenius Mich. II. 377
Reulin Dominic. II. 131
Reus J. IV. 240

Reus Abr. de	III.	335	Ribbius G.	IV.	438
Reuschel Casp.	II.	335	Ricardi Paul.	II.	170
Reuschii J.	I.	514	Riccius Augustin.	I.	269
Reuschius J.	II.	190	—— J. Vincent.	III.	304
Reusner	III.	273	—— J. Petr.	I.	483
—— Bartholom.	II.	138	Riccoboni Ant.	II.	332
—— Hieron.	II. 236. III.	84	Richard Ant.	II.	615
Reuss J.	IV.	240	—— Nic.	II. 615. III. 202.	233
Reuss J.	IV.	210		IV. 54.	68
—— Matth.	II.	480	Richardus Anglicus	I. 432.	435
Reussel Urb.	IV.	306	—— Parisinus	I.	452
Reutsch Andr.	IV.	136	Richer Georg.	II.	619
Revellois J. B.	III.	62	—— Petr.	II. 613.	622
—— —— de	III. 73. 102. 419.	614	Richi Alexandr.	II.	604
Reverhorst Maurit. van	IV.	123	Richier J.	IV.	26
Revety	IV.	223	Richinus Sim.	I.	520
Rex David.	II.	415	Richter Aug. Gottl.	I.	189
Reyger Wilh.	III.	389	—— Benjam. J.	III.	600
Reyna Franc de	II.	150	—— Christian.	II.	365
Reysingh J. Hennemann	II.	446	—— Christoph.	III.	600
Rezer Mich.	III.	85	—— Christ. Frid.	IV. 310.	342
Rezold	IV.	364	—— —— Sigism.	IV.	342
Rhazeus	I.	60	—— Georg.	II. 416.	442
—— Abubeker	I.	364	—— Godofr.	III.	432
Rhebus J. Christoph.	III.	154	—— J.	II. 330. III.	600
Rhegini Guil.	II.	151	—— Sam.	IV.	342
Rheginus	I.	213	Riclius	I.	235
—— Nic.	I. 269.	443	Ridiger Georg. Conr.	II.	587
Rhenanus J.	II.	433	Ridley Humphredus	III.	441
Rhiem Lud.	III.	528	Riebius J. Petr.	IV.	135
Rhipalus	I.	171	Riecker Phil.	II.	548
Rhodez de	IV.	81	Rieder Chr.	IV.	421
Rhodius Ambr.	II.	430	Riedlin Vitus	III.	28
—— J.	I.	167	—— —— fil.	III.	489
—— Johann	II.	536	Rieger Christ.	I.	43
—— Nic.	II.	165	—— J. Christ.	I.	54
Rhumel J. Conr.	II. 323.	587	Riemschneider J. G.	III.	367
—— J. Pharamund.	II.	585	Rietmaker Hubert Arnold	II.	507
Rhyn Gerh. v.	III.	43	Rietmann Ulrich.	II.	511
Rhyne Guil. ten.	III.	255	Rigaud Sulpit.	II.	349
—— Wilh. ten.	I.	67	Rigault	II.	208
Ribbe K. v.	IV.	79	—— Nic.	II.	427

Rigault Sulpic. II. 192
Rikemann J. III. 277
Rinci Cæſ. II. 223
Ring Elias IV. 8
Ringhieri Innocent. II. 94
Rinius I. 386
—— Bened. II. 79
Rio Mart. del II. 341
Riolan J. II. 191. 195. 208. 288. 292
349. 359. 366. 426. 472. 707
—— J. Pater. II. 192
Riolanus I. 29
—— J. II. 646
—— Joh. II. 370
Riollet Jean Thom. III. 172
Riouſt Artus II. 114
Ripa J. Franc. II. 333
Ripamonti Joſeph. II. 674
Riſica Vincent. II. 642
Ritter J. Chriſt. IV. 307
—— J. Jac. III. 528
—— P. IV. 165
—— Valent. II. 458
Rittershuſius Conr. II. 300
—— Nic. III. 24
Rivalier III. 529
Rivault Flurence II. 404
Riverius Lazar. II. 461. III. 396
Rivet Georg. II. 327
Rivetus Andr. II. 180
Riviere Davache de la IV. 222
—— Giller de la IV. 242
—— Guil. IV. 214
—— Jac. Sim. Giller de la IV. 298
—— J. Sim. Guil. de la IV. 215
—— Roc le Baillif de la II. 218
Rivinus Andr. I. 274. II. 639. III. 54
—— Auguſt. Quirin. III. 313
—— J. Aug. IV. 115
—— J. Septimius III. 313
Rivius Berchtold. II. 410
Rizetti Hieron. Occhi III. 16
Roberg Laur. *IV.* 136
Robert J. *III.* 265. 278. 305
IV. 187. 214
Roberte *III.* 483
Roberti Gaudentius *IV.* 9
Robertus Burton. *II.* 534
Robichon Mart. *II.* 472. 482
Robillard Elias *II.* 501
Robillart Lud. *II.* 460. 579
Robillat Lud. *II.* 449
Robin Ant. *II.* 496. 501. 517. 579
—— Nic. *III.* 124. 143
—— Vincent. *II.* 565
Robineau Guil. *II.* 99. 157. 184. 188
259. 268
Robinſon Tancred. *IV.* 215
Roboretus Octav. *II.* 301
Robynet Petr. *II.* 472
Rochas Henri de *II.* 700
Roche Henr. la *IV.* 166
Rocheus Nic. *II.* 64. 232
Rochlitz Mich. Bapt. von *II.* 292
Rochon J. *II.* 174. 181. 263. 279
Rockendahl Conr. *IV.* 241
Rodericus Steph. *I.* 66
Rodoham Haly *I.* 490
Rodolphus Magiſter. *II.* 432
Rodomontius Laurent. *III.* 6
Rodriguez Alfonſ. *I.* 462
—— Felix Julian *II.* 517. *III.* 271
—— Joh. *II.* 93
—— Joſeph. *IV.* 415
Rœbel O. Jac. *IV.* 405
Rœlande E. *IV.* 182
Rœmer Chriſt. *IV.* 421
Rœmerus Jac. *I.* 481
Rœpenhauſen Otto Arn. *IV.* 66
Rœper Chriſt. *IV.* 345
—— Th. *IV.* 135
Rœſel J. Georg. *IV.* 22
Rœſer Car. Aug. *IV.* 363
—— Jac. *IV.* 312

Rœſer J. Georg. IV. 8
Rœsler Andr. II. 423
—— Chriſt. II. 303
—— Chriſtoph. III. 345
Rœslin Helidæus II. 327
Roet Iſaac III. 194
Rœtel Hieron. III. 123
Rœtenbeck Joh. II. 606
—— —— J. Georg. III. 405
Rœters Paul. IV. 110
Roganus Leon. II. 121
Roger Claud. II. 88. 103
Rogerius de Baronio I. 431
—— J. Nic. II. 326
—— J. Vincent. II. 121
—— Magiſter Parmenſis I. 430
Rogers Dan. II. 686
—— Georg. III. 517
—— J. III. 145
Rohle Sam. IV. 211
Rohr Gerh. Matth. IV. 242
—— Phil. III. 448
Rohrborn Chriſt. II. 481
Roht Eberh. Chr. III. 304
—— —— Rud. III. 619
—— Sebaſt. III. 37
—— Vitus Eberh. IV. 357
Roi Franc. le IV. 125
Roland Jacques II. 586
—— Nic. II. 501
Rolandinus Medicus I. 431
Rolandus Magiſter I. 431
Rolfink D. G. III. 202
—— Werner. II. 553
Rolichen Chriſt. IV. 405
Rollin Pascal. II. 271
Rollius Theod. III. 133
Rolotius Joh. II. 332
Roma Franc. de III. 256
—— —— Moreto III. 47
—— Mich. Hieron. II. 492
Romain de S. III. 449
Roman Jac. IV. 80
Romanus Adrian II. 322
—— Claudius I. 186
—— Cubicularius I. 328
—— Guil. II. 268
—— Paul. Franc. III. 277
Romateti Car. II. 549
Romberg Wilh. IV. 317
Romeo Lorenzo II. 515
Romery Ant. I. 507
Rommel Petr. III. 475
Romoli Domenico II. 131
Rondelet Guil. II. 110
Rondinelli Franc. II. 612
Rongeat IV. 358
Rongwitz Dav. III. 337
Ronſeus Baldiun. II. 114
Rontrier Franc. de II. 333
Roonhuyſe Hendryk v. III. 140
Ropilus A. I. 156
Roqué Abbé de la III. 187
Roquet J. II. 208
Rorarius Nic. I. 96. 273. II. 158
Rorck Valent. II. 405
Roſa Andr. II. 125. 173
—— Petr. III. 444
Roſaccio Giovanni II. 499
Roſæ J. Georg. III. 337
Roſelius Franc. I. 239
Roſelli Guil. II. 468
Roſellus Ludov. II. 308
Roſenbach Zachar. II. 480
Roſenberg J. Car. II. 532
Roſencreuzer Mart. Frid. III. 8
Roſenhardt Paul. III. 123
Roſenſtein III. 607
Roſetti Carol. IV. 453
Roſettini Petr. Lud. II. 119
Röslin Euchar. I. 517
Roſotti Andr. II. 220
Roſſelius J. Franc. II. 550
Roſſelli Giov. de I. 506

Rosselli Timotheo II. 125
Rossellius Cosmas II. 223
Rossen J. A. IV. 134
Rossi Gius. di II. 261
Rossius Petr. Matthæus II. 400
Rossolus Hannibal I. 327
Rost Georg. II. 541
Rostgaard Cl. II. 420
Rostinio Pietro II. 117
Rostinius Bartholom. I. 45
——— Petr. I. 45
Rostinus Ludov. II. 113
Rot Sebast. I. 521
Rota J. Franc. II. 101
—— Jul. Martianus I. 252
—— Mich. Angel. II. 611
Rotario Sebast. Asteano IV. 267
Rotarius J. III. 527
Rotenberger III. 204
Rotendorf Bernard. III. 445
Roth Jac. III. 183
Rothe Adolarius II. 233
Rotmund J. Casp. II. 595
Rouille Guil. II. 105
Rouillon C. IV. 187
Roure Jac. du III. 261
Roukema Rœlof IV. 360
Rouleau Jean IV. 380
Rousseau Nic. II. 436
——— Abbé IV. 432
——— Abr. IV. 222
Roussel Ant. II. 349
Rousselet Cl. II. 223. 331
——— J. II. 191
Rousset Franc. II. 232
Rouvere M. IV. 381
Roverellus J. Ant. II. 36
Rowitz Georg. II. 311. 318
Roy Franc. le IV. 135
Rover Jac. le III. 95
Royet Antoine II. 252
Royo Domengo II. 612
Ruatus Ant. III. 517
Rubeaquensis Sebast. I. 314
Rubeti Batt. de II. 142
Rubeus Franc. II. 507. III. 423
——— Hieron. II. 236
Rubiger Jos. II. 332
Rubini J. III. 337
Rubrius I. 166
Rubruquis Vincent. I. 436
Rucker Mich. I. 53
Ruckert Abr. III. 644
Rudbeck Olaus III. 619
Rudius Eustach. II. 274
Rudl Dan. IV. 124
Rudolf Ant. IV. 298
Rudolphi III. 624
——— J. Gabr. IV. 266
Rudolphus Magister I. 59
Ruel Alex. IV. 308
Ruelen Christoph. Henr. IV. 80
Ruellius J. I. 66
——— Joh. I. 320
Ruff J. II. 232
—— Jac. II. 106
Ruffin Ant. III. 124
Rufin Ant. III. 83
Rufine Jac. III. 304
Rufus I. 64. 76. 89
——— Ephesius I. 172
——— T. Vibius I. 186
Rui John. III. 357
Ruinus Car. II. 332
Ruiz Franc. II. 540
Ruland J. Dav. II. 699
Rulandus Mart. II. 152. 323. 358
——— —— fil. II. 317
Rule Gibert. III. 181
Ruler Ant. II. 511
Rulich Sigism. II. 442
Rumbaum Georg. II. 399
Rumler J. Udalricus II. 342
——— Udalricus III. 84

Rumpel	IV.	440
—— Henr.	III.	369
—— Phil. Jac.	III. 314. IV.	183
—— V.	II.	341
Rumpelt J. Andr.	II.	435
—— Valent.	II.	425
Rumpolt Marx.	II.	234
Rund Mart.	III.	503
Rung J.	II.	219
Ruoff C. A.	IV.	22
Ruoff Casp. a	III.	153
—— Christoph.	II.	548
Rupert Christoph. Henr.	III.	389
Rupetus Christoph. Henr.	III.	619
Rupeus Hieron.	II.	124
Rupitz Valent.	II. 300.	516
—— —— Casp.	III.	276
Rurock J. Christ.	III.	447
—— Mich.	III.	10
Ruscelli Jeronimo	II.	165
Rusius Laurent.	I.	535
—— Mich.	II.	410
Russe Petr.	III.	482
Rusticus Helpidius	I.	294
—— Petr. Ant.	I. 386.	493
Rustingh Salom.	IV.	430
—— —— van	IV.	134
Ruy Th. Christ.	III.	527
Ruyelen Adr. de	III.	388
Ruylon	IV.	186
Ruymen Adr. von	III.	368
Ruysch Frideric.	III.	160
—— Henr.	IV.	165
Ruyter Nic.	III.	368
Ruzenenti Mich. Angel.	IV.	55
Ryder Henry	IV.	65
Ryff Gualther Herman.	II.	57
—— Petr.	II.	259
Ryftius Gualt.	I.	525
Ryhiner J Henr.	II.	480
Ryk Roder. a	III.	417
Ryp R. van	IV.	276
Rysendeech Henr.	III.	43

S.

Saa Georg. a	II.	237
Saalmann Jac.	III.	253
Sabiis Jac. de	I.	35
Sabinus	I. 46. 76. 89. 90.	219
—— Georg. Roscius	III.	52
Sabur Ben Saleh	I.	350
Sabuya	I.	362
Sacchetti Hieron.	II.	267
Sacchettus Hieron.	I.	235
Sacchi Bartholom. de	I.	467
Sacchus Pomp.	III.	596
Sachkirch J. v.	II.	430
Sachs Esaias	II.	379
—— Franc.	IV.	440
—— J. Sac.	IV.	242
—— Paul. Ludov.	III.	397
—— Phil. Jac.	III.	107
Sadler J.	II.	633
Safford Jedida	IV.	66
Sagapene Pelagio	III.	224
Sagapenus Pelagius	II.	704
Sage Fr. le	II. 426. 431. 433.	512
Sagittarius Thom.	II.	400
Saher	I.	337
Sahya	I.	340
Said Ebn Batrick	I.	352
—— Hebat Olla Ebn Ol	I.	401
Saillens Petr.	II.	472
Sainthillier Jos. de	II.	515
Sakis Rufi	I.	358
Sal Ali	I.	417
Sala Angelus	II.	406
—— Jayme	IV.	338
—— J. Dominic.	II.	438
Saladin Aug.	II.	613
Salamia	I.	382
Salandus Ferd.	II.	395
Salapio Mich.	IV.	48

Salas Vincent. Garcias III. 517
Salat Vincent Garcia III. 33
Salatus Erasm. II. 685
Saldi J. Fr. II. 492
Salch Ebn Schabur I. 350
—— F. Nabahl I. 349
Salern Hieron. I. 476
Salerno Paul. Grisignani de II. 68
Salernus M. I. 429
Salgado Diego Blanco III. 447
Saliceto Guil. de I. 434
—— J. de I. 479
Saliis Hieron. de I. 469
Salimachus I. 131
Salini Cosmo II. 409
Salins de IV. 223
Salius J. I. 499
Salle Jean Pierre la IV. 380
Sallo Denis de III. 187
Salmasius Cl. I. 56. II. 574
Salmawahi I. 349
Salmon J. Rud. III. 505
Salmons Wilh. III. 303
Salmuth Henr. II. 334
—— Phil. II. 545
Salmuthus Georg. II. 226
Salnove Rob. de III. 47
Salo Andr. Gratiolo de II. 156
Salomon I. 19
—— Ben Joseph. I. 392
—— Joseph. II. 584
Saloninus Tib. Claud. Ant. I. 186
Salter Dav. II. 430
Salube I. 339
Salustius A. I. 188
—— Mopsvestanus I. 165
Salutati Col. Pietro II. 64
Salvi Tarduccio II. 434. III. 260
Salvianus Hippolyt. II. 121
—— Salust. II. 267
Salvinius Salvinus III. 150
Salzmann J. III. 613
Salzmann J. A. II. 424
—— J. Rod. II. 634
—— J. Rud. II. 329. 466
—— Lud. III. 305
Sambach J. Georg. III. 600
Sambucus J. II. 195
Samithras I. 172
Sammarthanus Scævola II. 258
Sammichellius Nic. I. 285
Sammonicus Q. Seren. I. 274
Sampson Henr. III. 252
Samuel Ebn Juda I. 401
—— Ebn Keder. I. 418
Sancassanus Dionys. Andr. III. 601
Sanchez Franc. II. 308. 622
—— Thom. II. 354
Sanctorius Christoph. II. 646
—— Sanctor. I. 56. II. 351
Sanctus Marian. II. 18
Sand Christoph. III. 371
—— God. III. 369
—— Gottfr. Ef. IV. 297
—— S. III. 607. IV. 312
Sandæus Maximil. II. 633
Sanden Henr. v. IV. 211
Sander Ant. II. 532
Sandris Jac. de IV. 202
Sangonne Vigneul Marville de IV. 291
Sanguinetus Dominic. IV. 266
Sanibos I. 383
Sanpellegrino Titus II. 564
Sansovini Fr. II. 142
Santa Cruce Hieron. de II. 343
—— Crux Ant. Ponce II. 337
Santanielli Ferd. IV. 216
Santinelli Bartholom. III. 142
Santini Guiseppe II. 368
Santorelli Ant. II. 507
Santorini J. Dominic. IV. 405
Saporta Ant. II. 181
Saraceno Zuarte II. 74
Saracenus Jan. Ant. I. 172. II. 183

Saraci Plac. IV. 366
Sarak Indus I. 363
Sardo Porcel. II. 156
Sargant J. Mich. IV. 125
Sarmes Jac. III. 130
Sarte Andr. de III. 27. 30
—— Ant. de III. 38. 56
Sarton Petr. IV. 366
Sartorius J. Georg. III. 478
——— Petr. II. 706
Sartorius Severin. IV. 5
Saſariego Joh. Gimenes II. 356
Saſſaham I. 362
Saſſens Ant. Domin. IV. 377
Satler IV. 22
Sattler Chriſt. II. 387
Saturnius Cythenas I. 224
Satyrus I. 90. 219
Sauberich J. II. 342
Saubers Joh. II. 633
Saubert Jac. II. 692
Sauter Jac. II. 262
Sauvage L. IV. 439
Sauvalie IV. 125
Sauvall Mich. IV. 441
Sauvalle Mich. IV. 166
Sauvageon III. 41
Sauveur IV. 381
Saux de la III. 482
Savage Henr. III. 503
Savanarola Hieron. II. 175
——— Mich. I. 461
Savarre Petr. II. 517. 536. 542
Save Philib. Ignat. IV. 68
Saviard Bartholom. IV. 107
Savius J. Jac. I. 38
Savona Philip. II. 532
Savot Lud. II. 407. 410
Sax J. Melch. III. 153
Saxonia Hercul. II. 296
Sbaragli J. Hieron. IV. 62
Scacchi Durante II. 321
Scacchi Franc. II. 506. III. 130
Scaffiglioni Hippolyt. II. 576
Scala Dominic. IV. 202
Scalich Paul. II. 142
Scaliger J. II. 455
——— Cæſ. I. 81. II. 314
——— Joh. Cæſ. II. 40
——— Joſeph. I. 270
Scaliz J. II. 587
Scanagatus Nic. IV. 128
Scarabicius Sebaſt. III. 46
Scardeonius Bern. II. 131
Scardonius Leonh. II. 342
Scarella Felix. II. 613
Scarlatinus Octavius III. 472
Scellier Car. le II. 550
Schaadel J. Frid. IV. 186
Schaarmann Andr. III. 264
Schaarſchmidt El. IV. 247
Schacher Polycarp. Gottl. IV. 208
Schacht Hermann. Oſterdyk IV. 135
——— Luc. III. 123
——— Theod. Phil. IV. 364
Schack Wilh. IV. 8
Schade Immanuel IV. 362
Schaden Jac. II. 223
Schadgehemius Ninorigus IV. 80
Schæffer Fr. Wilh. III. 231. 418
——— J. Henr. III. 402
Schaffeldt Philip. III. 388
Schagen Cornel. III. 252
——— ——— van IV. 21
Schaller Dan. II. 332
——— Hieron. *II.* 44
——— Ig. *II.* 415
——— Iſaac *II.* 140. 200
——— Wolfg. *II.* 481
Schalling Jac. *II.* 446
Schamſeddin Mohammed *I.* 418
Schanaki *I.* 350
Schaper J. *III.* 264
——— J. Erneſt. *IV.* 52

Scharach

Scharach Sam. II. 613
Scharandæus J. Jac. III. 7
Scharf Benjam. III. 424
—— Theod. IV. 20
Scharfoddin Ebnol Rabba I. 406
Scharmeyer Henr. III. 133
Scharpius Georg. II. 471
Schaſchurdh Al Hindi I. 418
Schato Andr. II. 341
—— J. II. 311
Scheffel Chriſt. Steph. III. 411
—— Mart. III. 625
Scheffer Guil. Ern. II. 516
—— Joh. III. 352
—— Mart. II. 415
—— Sebaſt. I. 237. III. 434
Scheffler Erneſt. I. 45
Schegk Jac. II. 50
Scheid J. Ludov. III. 419
—— J. Val. III. 81. 419
—— Nic. Phil. II. 479
Scheidemann Henr. III. 276
Scheider Barth. II. 169
—— Chriſtoph. IV. 421
Scheidt Nic. Phil. II. 548
Scheik Ali Ben Huſſein I. 408
Scheitsmeier Petr. III. 480
Scheler J. Jac. Nic. II. 251
Schelhammer Chriſtoph. Sen. II. 621
—— G. C. III. 205. 410
Schelhas Ern. Fr. III. 481
Schelling I. 483
Schem Tor ben R. Jitzcha I. 452
—— —— —— Joſeph Ben Palkeira I. 499
Schemuel Ibn Jehudah I. 429
Schenckius J. Georg. I. 519
Schenis H. H. J. II. 714
Schenk Congerdi I. 389
—— Euſeb. I. 67. II. 238. 482
—— J. II. 423
—— Jac. II. 262
Schenk J. Georg. I. 397. II. 388
—— J. Theod. II. 693
—— Joh. II. 224
Schenkel Lambert. II. 310
Scherb Phil. II. 499
Scherbius Phil. II. 257
—— Sim. II. 301
Scherf Matth. III. 406
Scheuber J. Henr. IV. 224
Scheuchzer J. IV. 440
—— —— J. Jac. IV. 140
Scheunemann Henning. II. 403
Scheuner Fabian. II. 378
Scheurl C. F. III. 600
—— Chriſt. Theoph. III. 195
Schickart J. Sebaſt. III. 305
Schiefmann J. III. 443
Schiller Henr. II. 389
Schilling Adam. II. 199
—— Andr. II. 500. III. 29
—— Frid. III. 370
—— J. III. 405
—— J. Sigism. III. 34
—— Laurent. III. 389
—— Sigism. II. 330
Schimmelpfennig J. Georg. III. 29
Schiragius Mich. II. 389
Schilter J. II. 188
—— J. Jac. II. 268
Schitnovius de III. 278
Sohlæger Jul. Car. I. 189
Schlam G. III. 623
Schlanhovius Joach. II. 639
Schlaperizzius III. 204
Schlegel Albert. II. 171
—— J. Andr. III. 232. 448
Schleher J. II. 425
Schleupner Joh. II. 516
Schleyermacher Georg. Ludw. IV. 166
—— J. Barth. III. 630
Schleyermann J. Georg. III. 612
Schlitt J. Henr. IV. 66

Schmeling Conr.	III.	21
Schmeuser J. Henr.	IV.	224
Schmid	III.	204
—— Henr.	III.	405
—— J.	IV.	224
Schmidius J. Andr.	I.	99
Schmidt Christ.	III.	600
—— Conr.	IV.	211
—— Erasm.	II.	714
—— Franc. Joach.	IV.	51
—— G. H.	IV.	439
—— Guil.	II.	578
—— Gustav.	III.	607
—— Henr.	III.	48
—— J.	III. 11. IV.	219
—— Jac.	III.	616
—— J. Andr.	III.	528
—— J. Georg.	III.	417
—— J. H.	III.	297
—— J. Henr.	III.	645
—— Joseph.	II.	700
—— Ludolph.	II.	424
Schmidts Hans	II.	718
Schmiedel C. C.	IV.	369
Schmitner Ahasver.	II.	430
Schmitz J. Andr.	III.	32
Schmitzer Ahasv.	II.	697
Schmuck Vinc.	II.	488
Schmuckers Mart.	II.	634
Schmuz Raph	III.	120
Schneeberger Ant.	II.	139
Schneider Conr. Vict.	II.	668
—— Frid.	IV.	372
—— J.	II.	405
—— J. Dan.	IV.	208
Schneidermann J.	III. 402.	492
Schnellen H.	IV.	311
Schnellenberg Tarq.	II.	52
Schneller Henr.	IV.	218
Schnitzerus Sigism.	II.	423
Schnurr Balthas.	II.	425
Schober Gottl. II. 714.	IV. 211.	319
Schober Jac.	II.	200
Schobinger Dav.	II.	435
Schoder J. Sam.	IV.	186
Schœn Mich.	II.	415
Schœnborn Bartholom.	II.	433
—— Sam.	II. 633. III.	495
Schœneich Gasp.	II.	426
—— Petr.	II.	378
Schœner J.	II.	676
—— Joh.	I.	516
Schœnfeld Phil. Jac.	III.	371
Schœnfelds Bened.	IV.	122
Schœngast Christ. Andr.	III.	252
Schœnheid Victorin.	II.	252
Schœnholzer Balth.	II.	425
Schœnlin J. Theod.	II.	493
—— Phil. Maurit.	II.	585
Schœpfer J. Joach.	IV.	422
—— Theod.	IV.	414
Scholl Jac.	II.	35
Scholtz Gottfr.	IV.	21
—— Henr.	II.	430
—— J.	III.	34
—— Laur.	II.	410
Scholze Laur.	II.	287
Schomberg J. Christ.	IV.	67
—— Radulph.	I.	100
Schönberg Thom. Meermann v	III.	371
Schonfeld D.	IV.	124
Schonkoff Just. Theod.	III.	645
Schook Isaac	III.	353
—— Mart.	III.	66
Schoon Theod.	IV.	122
Schopf Abr.	II.	318
—— Phil.	II.	237
Schopfius Abrah.	II.	364
Schorer Christoph.	III.	120
Schotanus Petr.	II.	456
Schott	III.	205
—— Andr.	I. 316. II.	401
—— J.	II.	430
Schouten J.	III.	358

Schouten

Schouten Wouter. IV. 294
Schrader Frid. I. 54. 57. III. 402
——— Just. III. 362
Schratemberg Ascan. II. 173
Schreber Dav. IV. 384
Schreckinger Petr. III. 82
Schreiber Frid. III. 163
Schrein Tob. IV. 109
Schreyer J. IV. 133
—— —— Joh. III. 597
Schrick Mich. I. 521
Schrodæus Hefricus II. 639
Schroder Frid. III. 447
Schrœck Luc. III. 86. 338
——— —— fil. III. 376
Schrœckius L. II. 446
Schrœcks Dion. II. 409
Schrœder Arnold. II. 531
——— Christ. Paul. IV. 125
——— Franc. II. 259
——— J. IV. 164. 183
——— Joh. II. 616
——— Sebast. II. 410
Schrœer J. Christ. IV. 139
Schrœter Adolph. Dieter. IV. 124
——— Car. IV. 189
Schrœter J. II. 98
——— J. Frid. II. 259
——— Maurit. II. 390. 442
——— Phil. Jac. II. 258
Schrœterus Georg. II. 140
—— —— Joh. II. 140
Schroot J. Helfr. IV. 122
Schubart Godofr. III. 311
Schubarth Georg. IV. 241
Schuchman Christ. IV. 73
Schuilmann Isaac IV. 51
Schuler Sim. III. 483
Schuller Georg. Herm. III. 335
Schultens Alb. IV. 149
Schultius Balth. I. 108
Schulze Andr. III. 62
Schulze Georg. Dav. III. 418
——— —— Dietr. III. 527
——— Godofr. III. 385
——— H. C. IV. 276
——— J. II. 348
——— J. Christ. IV. 111
——— J. Henr. I. 67. 100. 189
——— Joh. Henr. I. 58
——— Sim. III. 307
Schulzius Joh. IV. 63
Schumann Georg. Adr. III. 447
Schur J. Theod. III. 418
Schurf Augustin. I. 514
——— Mart. II. 36
Schurfius Lamb. Mart. II. 288
Schurig Mart. IV. 41
Schurz Joh. Nic. III. 304
Schuster Barthold. II. 718
——— J. Jac. III. 72
Schut Assuerus III. 100
—— J. IV. 110
Schute J. Casp. IV. 213
Schutze Tob. IV. 19
Schuyl Florent. III. 263
Schwab C. J. IV. 311
Schwaben C. III. 330
Schwalb J. II. 269
Schwalenberg A. II. 279
——— Ant. Ulr. IV. 66
Schwaller J. Georg. Joh. IV. 172
Schwartz Casp. IV. 213
Schwarz J. Casp. IV. 360
——— J. Frid. IV. 440
Schwarze Car. Henr. IV. 365
Schwarzmann J. B. IV. 186
——— J. Balthas. IV. 213
Schweiker Car. Frid. IV. 312
Schweitzer Christ. III. 623
Schwenkfeld Casp. II. 270
Schwenzer Andr. II. 262
Schwermann J. Thom. IV. 276
Schwetkius Gott. III. 252

Schwimmer J. Mich. III. 264. 327
Schyllander Corn. II. 199
Schyronius J. II. 250. 408
Schyyl Florent. I. 67
Scialoja Donat. III. 297
Sclanovius Hector. II. 564
Sclanus Salvius I. 51. 55. II. 256
Scotus Jul. Clemens III. 17
——— Mich. II. 355
Scourien Thom. II. 219
Screvelius Ewald. II. 714
Scribonius Car. II. 477
——— Guil. Adolph. II. 249
——— Largus I. 166
Scrofa Sebast. I. 235. II. 83
Scultetus Barthol. II. 269
——— Bernh. III. 24
——— Joh. II. 702
Seappi Barthol. II. 404
Searamuccia J. B. IV. 27
Sebach Nic. IV. 433
Sebastian II. 207
Sebastus I. 288
Sebitz J. Alb. I. 239
Sebiz J. Alb. III. 81
——— Matth. II. 269
——— Melch. I. 97. 258. II. 311. 417
Sechten Phil. II. 440
Secq Rob. le II. 330. 333. 336. 436 483. 552
Secquier Petr. III. 263
Secundus Gymnastes I. 224
Sedideddin Alkadharari I. 403
——— Alkadhirari I. 418
Seerup Nic. IV. 296
Segarra Jacob. II. 533
——— Jasme II. 322
Seger Georg. III. 99
Segerus Georg. I. 93
Seguin Claud. II. 568
——— Petr. II. 334
——— Sim. II. 234
Seguyn Claud. II. 549. 579. 707
——— Mich. II. 443. 448
——— Nic. II. 460
——— P. II. 288
——— Petr. II. 292. 380. 489. 568 622. 652
Seibstius Mos. III. 503
Seid Mohammed I. 412
Seiddel J. II. 426
——— Bruno II. 128. III. 130
——— Jac. II. 291. 425
——— Mart. Frid. III. 297
Seidler J. Godofr. III. 276
Seignette Fratres III. 380
Seikuri Luchmeni I. 418
Seiler Christoph. Gottfr. IV. 298
——— Georg. II. 341
——— Hieron. II. 358
——— J. II. 548
——— J. A. IV. 364
——— J Dan. II. 697
Seiller Georg. II. 318
Seine Petr. la II. 532
Seitz Alexandr. I. 510
Seleucus Cyzicenus I. 198
Seliger Christoph. III. 133. 420
Selincourt Jacques Epée de III. 603
Sellier Cl. II. 191. 195
Selve A. la III. 499
Semichon Frederic. II. 586
Seminara Gradonicus III. 108
Seminarius J. Christ. III. 202
Semmedo J. Curvo. IV. 48
Senales Rob. I. 535
Senan Ebn Thabeb. I. 352
Seneca L. Annæus I. 176
Senensis Hugo I. 49
——— Ugo. I. 386
Seng Jerem. II. 423
Senger Andr. II. 516
Senguerd Arn. III. 130. 220
——— Wolferd. III. 244

senkenberg J. Henr. III. 406
sennert Chrift. III. 202
sennertus Mich. III. 42
seotto Phil. del IV. 301
septalius Lud. I. 60. II. 289
sepulveda Ferdinandus de II. 93
——— J. Gesen. II. 428
seq Rob. le II. 501
sera Christoph. de IV. 7
seraphini Polydorus II. 401
seraphinus Guil. II. 313
serapion I. 125
——— Alexandrinus I. 130
serapis I. 10. 11
sercy III. 367
sergius I. 222
serieddin Achmed I. 418
serigiah Al Malati I. 418
serin Ant. IV. 214
sermes Gerard. IV. 80
sermoneta I. 49
——— Joh. I. 457
serna Joh. Gallego II. 604
serpetro Nic. III. 35
serrano Lupus II. 223
serre J. la IV. 25
serres Louis de II. 541. III. 260
serrier Trophimus III. 95
servet Mich. II. 34
servetus Mich. I. 55
servilius D. I. 187
servius Petr. II. 597
sesirid I. 363
sesti L. IV. 443
seuberlich Fr. Erich. IV. 242
seuler Magnus II. 335
—— Matth. IV. 110
severini Marc. Aurel. II. 486
severinus Marc. Ant. II. 79
——— ——— Aurel. II. 571
——— Petr. II. 183
severus I. 198
severus sanctus I. 292
sewel W. IV. 420
sextius Niger. I. 152
sextus Empiricus I. 214
——— Jul. Afric. I. 275
sgambati J. Andr. II. 491
sganarolus Ant. I. 480
sgubz Dionys. le II. 601
shætland sam. III. 646
shepel Mart. III. 607
shepton J. IV. 346
shermann D. IV. 423
shipton Jac. IV. 267
——— Phil. IV. 423
shirley Thom. III. 329
short Rich. III. 54
sibbald Rob. III. 123
sibutus Georg. I. 492
sibyllenus Petr. II. 149
siccus J. Ant. II. 97
sicelius Hieron. III. 264
——— J. sebast. III. 277
sulensis J. Franc. III. 372
sicler Adrian. III. 274
siderocrates sam. II. 147
sidebre Ant. IV. 267
siebenkees C. IV. 421
sieboldt J. III. 134
siegfried Nic. Matth. III. 173
siegmundin Justine IV. 79
sigfrid J. II. 410
siglicius J II. 369
signoretus Joh. I. 48
sigon I. 222
silarius I. 356
sileber Barth. I. 512
silentiarius Paul. I. 326
siligerus I. 356
sillanus Niger. I. 450
silvestri Ridolfo. II. 225
simeon Churtabutensis I. 405
——— seth. I. 318

simler Josias II. 159
——— Paul. II. 328. 423
——— Petr. III. 133. 277
simon I. 131. 353
——— Berthold. III. 276
——— J. G. III. 304. 418
——— Leonh. III. 51
simoneta Petr. Paul. II. 332
simonides I. 183
simonis Balth. II. 601
simonius I. 222
——— sim. II. 195. 278
sinan Bey. I. 411
sinapius Aloys. I. 59
——— Mich. Angel. IV. 98
singkeler sebast. II. 36
sinibaldus Jac. IV. 77. 132
——— J. Bened. I. 98. II. 683
siqueira Gasp. Cardosa de III. 357
sirberhaar Mart. II. 347
siricius J. IV. 23
siseid I. 363
sismus C. IV. 183
sitonus J. B. II. 674
sittert H. IV. 363
sizzonus J. Andr. IV. 38
skinner Jac. IV. 20
sladus Matth. III. 9
slare III. 529
——— Frideric. III. 507
slatholme Guil. III. 59
slegel J. III. 233
——— Paul. Marquart. III. 84
——— Prisc. Marquart. II 481
slepegrel Arn. III. 100
sleskowskius sebast. II. 469
slevogt J. Hadrian. IV. 86
——— Paul. IV. 307
slingeland Corn. III. 100
sloane Hans III. 646. IV. 254. 279. 454
smallegange Hieron. II. 432
smalzius J. IV. 20
smetius Henr. II. 247
smith J. II. 620. III. 54. 197
——— Perr. III. 607
——— Thom. III. 495
smollius Gottfr. II. 408
smutz Mich. Raph. II. 650
snakenburg Petr. van IV. 21
snell Petr. Pauret. IV. 345
socius Nobilis II. 96
socrates I. 157
socration I. 221
sode J. Hermann IV. 125
soderinus Petr. I. 484
sœffing A. A. IV. 384
sœldner J. Ant. IV. 414
sœrs Martin. II. 676
sœsting Alb. Ant. III. 626
solanus Narcissus II. 18
soldecilla Philip. de I. 485
soldi Jac. I. 467
soldner J. Ant. IV. 298
soleimon I. 363
solenander Reinerus II. 115
solerius Hugo. I. 302. II. 90
soleysel III. 223
solimenes I. 132
solingen Corn. v. III. 357
solinus sam. IV. 183
solo Gerhardus Bututus de I. 440
solon smyrnæus I. 132
soltau Dieter. IV. 21
som Cor. van III. 276
somentius Thom. II. 205
somer Petr. I. 469
somern Corn. a II. 674
sommer Joh. Casp. IV. 438
sommer J. G. III. 152
sommerhof J. Christoph. IV. 310
sommerset J. I. 456
sommerzel Andr. IV. 384
soner Ernest. II. 391. 423
sonnenberger Henric. III. 423

sonnet T. II. 414
sopolis I. 294
sorand Franc. III. 134. 389. 506
soranus I. 8. 46. 94
——— Ephesius I. 205. 296
——— Malleotes I. 207
sorapan J. II. 458
sorbait Paul. de I. 53. III. 306
sorbiere sam. III. 279
sordes Pierre II. 546
sori J. Bapt. II. 564
soria Didacus de II. 613
soriano Geron. II. 441
——— Hieron. II. 335
sorianus Hieron. IV. 81
sosagoras I. 159
socrates I. 171
sosipolis I. 294
sosthenes P. Charm. I. 185
sostratus I. 289
soteridas I. 220
sotion I. 168
soto J. de II. 458
—— Lazar. a I. 60. II. 287
—— Louis Aldarete y III. 524
—— sebast. de II. 616
sotomayor Georg. de II. 180
soubs Dionys. le III. 27. 48
soubz Dionys. le II. 460. 472. 552
soury Franc. du II. 600
souez Dionys. le II. 449
souhait Jac. IV. 214. 277
soutkast A. IV. 123
sovirolius Guil. II. 98
sozomenus J. I. 76
spach Israel II. 299
spænholz J. III. 120
span Laurent. I. 43. II. 180
spangenberg Cyriacus II. 101
——— J. Wilh. III. 624
spangenberger J. III. 424
spanheim Ezechiel IV. 428
sparr J. Casp. III. 359
specht J. III. 434
spehner Petr. II. 318
sperer Christ. Maxim. IV. 226
——— Jac. Carl. IV. 384
——— Phil. Jac. IV. 132
spenholz Andr. II. 645
sperelli R. schemuel I. 485
sperling J. II. 605
——— Otto II. 420
——— Paul Godofr. III. 625
speusippus I. 129
spezioli Romul. III. 621
shendusa I. 169
spielemberg Ripis a I. 468
spielenberger Dav. III. 644
——— R. III. 206
spies Frid. II. 405
—— Joh. Christ. IV. 67
spiewaczer Matthias IV. 183
spigelius Adr. II. 475
spilemberg Dav. III. 286
spina Dav. de IV. 21
—— Petr. de III. 643
spindler Paul. II. 611
spinelli J. Paul. II. 368
spithov J. II. 532
spithovius II. 299
——— J. II. 138
spittalus I. 24. 25
speiss Dav. IV. 170
—— J. Jac. IV. 422
spon Car. II. 690
—— Jac. I. 98. III. 429
sponius Car. I. 37
spoorwater Thom. IV. 21
sporisch J. II. 237
spragge J. III. 231
spranger Gottfr. IV. 343
sprat Thom. III. 185. 399
spreckelsen J. A. IV. 276
spremberger Joh. II. 113

sprengel Conr. I. 44
sprengels N. I. 54
sprye Nathaniell III. 637
spuntonus Bapt. II. 689
spyk Wilh. Henr. v. d. III. 644
squarcialupi Camill. II. 156
—— —— Marc. II. 156
stackelbeck Arn. III. 201
stadmion Christoph. II. 99
stæger J. Rod. IV. 422
stæhelin Henr. III. 182. IV. 140
—— J. Jac. III. 264
stæhelinus Georg. II. 251
stahl Georg. Ern. I. 57. 72. 98. III. 575
—— Gotth. Christ. IV. 223
stainer Bernardin II. 594
stalberg J. Reinh. IV. 134
stamler J. II. 424
stange J. H. IV. 226
stangius Dan. II. 403
stantleius Thom. III. 46
staphorst Nic. III. 637. IV. 305
staphylus I. 183
stargard Mich. Christ. II. 652
staritz J. II. 534
starck J. Henr. IV. 230
stark Hieron. II. 80
—— J. Henr. IV. 78
—— Joh. Henr. III. 406
starke Conr. IV. 312
—— F. IV. 363
—— Henr. III. 503
—— J. Frid. IV. 421
—— J. H. IV. 21
starkens Andr. II. 329
starkey George IV. 20
starniegel Laurent. II. 256
stathmion Christoph. II. 175
statius Annæus I. 175
stearne IV. 219
stecchini Alb. II. 194. 578
stechat Ant. II. 606
stectes Paul. III. 23
stedius Erhard. III. 79
stedrosa Christoph. de IV. 233
steeb J. Christ. III. 154
steegh Godofr. II. 327
steen Matth. II. 718
steenberger Herman III. 43
steffanius J. IV. 315
stegmann Ambros. IV. 168
steigerthal IV. 183
—— Casp. IV. 183
—— J. G. IV. 82
—— J. Georg. IV. 364
stein Gottfr. III. 389. IV. 354
—— Luc. IV. 124
steinbach J. II. 259
steinberger Herman II. 706
steinhart J. E. IV. 165
steinhovel Henr. I. 466
steinmetz J. I. 56. II. 314
steinmez J. II. 228. 448
steinpeis Mart. I. 507
stella Benedetto III. 260
stelliola Nic. II. 210
stelzlin Jac. III. 101
stoman IV. 183
stemler Levinus II. 103
stengel Car. II. 440
—— J. II. 324
—— Just. III. 401
—— Luc. II. 162
stenius sim. II. 364
stenonis Nic., fil. III. 347
stenzel Chr. Gottf. I. 58. 77
stephani Barthol. IV. 81
—— Henr. II. 150
stephanius steph. II. 480
stephanus I. 49. 485
—— Atheniensis I. 309
—— Basilii fil. I. 338. 350
—— Byzantinus I. 296

Stephanus Car. II. 91
—— Henr. I. 208
—— J. I. 66. 70. 97. II. 533
—— Nic. IV. 5
Sterpini J. III. 271
Sterre Dionys. v. d. III. 521
Sterrebeck Franc. v. III. 382
Stertinius Q. I. 66
Stetter Alex. II. 578
Steudner Theod. III. 82
Steuerling Sam. IV. 361
Steurlin Sam. III. 528
Sticticus Alex. II. 277
Stieber Bernh. II. 423
Stieff J. Ernest. IV. 175
Stierhielm Georg. III. 279
Stimmel Christoph. II. 390
Stimmer Tob. II. 300
Stisser Joh. Andr. IV. 3
Stlapritz Hieron. III. 526
Stobæus Joh. I. 310
Stoccklin Conr. I. 502
Stock J. Christ. IV. 384
—— Georg. Nic. III. 528
Stocker J. I. 507
Stockhammer Franc. III. 307
Stockhausen J. Frid. IV. 21
—— —— Sam. III. 52
Stœsser J. Gotth. IV. 67. 242
Stoffel Jac. III. 197
Stokar J. Frid. IV. 385
Stokarus Alex. III. 447
Stokemann III. 432
Stokmann Ernest. III. 495
Stolberg J. R. III. 140
Stollius B. III. 29
Stolmann Ern. III. 220
—— J. III. 26
Stolte J. II. 479
Stolterfoht J. Jac. IV. 242
Stoppanus Ant. II. 68
Storck J. Christoph. III. 645
Stork Henr. Ant. IV. 51
—— J. III. 43
Storzia Nathanael III. 621
Stowgaard Christ. II. 420
Straatens Guil. II. 651
Strabant Christ. III. 253
Stræmer Henr. I. 502
Straiskirchnerus J. Jac. II. 226
Strangehope Sam. III. 140
Strasburg J. Theod. IV. 275
Stratander J. I. 272
Straten Guil. III. 273
Stratius I. 137
Strato I. 104. 124. 157
Stratocles I. 198
Straton I. 116
Stratonicus I. 219
Strauch Ægid. II. 400
—— J. III. 47. 232
Straus J. Chr. III. 304
—— J. Dan. III. 612
Strauss J. Christoph. IV. 177
—— Laurent. II. 568
Straussius L. III. 258
Strehlin J. Dav. IV. 52
Streiter J. Hulderich. II. 471
Strobelberger J. A. Steph. II. 489
—— J. Steph. II. 408. 439
Stromayer Petr. II. 423
—— Sebast. II. 430
—— Thom. III. 85. 398
Strooth Mart. IV. 365
Strother Eduard. IV. 15
Strube J. Gerh. IV. 439
Strubius Casp. II. 329
Struppe Joach. II. 190
Struthius Joseph. I. 265. II. 49
Struve Fr. Gottl. IV. 364
—— Georg. Henr. III. 405
Struvius J. Christ. III. 405
Stubbs Henr. III. 185
Stubbes Henry III. 130

Stubendorf J. II. 575
Stubing J. II. 138
Stubner Georg. Alb. IV. 276
Stuckeloæ Godofr. IV. 267
Stukius Guil. II. 236
Stulmann J. G. IV. 276
Stun Christ. Aug. IV. 439
Stupani Eman. I. 52
Stupanus Æmil. II. 325
——— Eman. II. 192. 446. 651
——— J. Nic. II. 390. 423
Sturm Franc. III. 138
——— J. Christ. III. 405. IV. 92
——— Matth. Euchar. IV. 186
——— Roland. II. 618
——— Sam. III. 137. IV. 273
Sturmius Laur. I. 43
Sturziades Georg. II. 86
Stuven Henr. Jac. I. 58
Stykolisky Dan. II. 415
Stylle Petr. von d. II. 425
Stymmel Christoph. II. 311
Suan Juan i Domingo Nic. Franc. IV. 4
Suardus Paul. I. 476
Suart Ant. II. 549. 552
Suan Jean II. 269
Suavius Leo II. 168
Suchlan Thom. Frid. IV. 136
Suevi Godofr. II. 564
Suevus Bernard. II. 471
Suidas I. 316
Sulahim Ebn Hahafen I. 382
Sulzberger J. Rup. II. 548
——— S. R. III. 388
Sulzer J. Henr. IV. 315
——— J. Melch. III. 389
Summer Udalr. II. 74
Summers Balth. II. 328
Supercasaux Guilaume III. 449
Supprian Henr. IV. 135
Surdus J. Petr. II. 487
Sure Pierre le II. 633
Surianus Paul. I. 371
Surlet J. a Chokier de II. 716
Susenbetus Lazar. II. 303
Susius J. Bapt. II. 112
Suter Maurit. IV. 277
Suterius J. Christ. IV. 182
Swalmius J. IV. 21
Swalwe Bernard. III. 60
Swammerdam J. III. 382
Sweertius Franc. II. 564
Swelling J. Henr. III. 472
Sybillinus Marc. II. 226
Sydenham Thom. III. 188
Syen Arn. III. 82
Syffredi III. 98
Sygnatius Mich. Aloys. IV. 312
Sylva IV. 2
Sylvanius Barthol. I. 232. II. 97
Sylvaticus Bened. III. 50
——— J. Bapt. I. 273. 244
——— Matthæus I. 444
Sylvestre III. 647
Sylvius F. III. 363
——— J. I. 239. II. 232
——— Jac. I. 96. 258. II. 44
——— Jac. Dublinensis IV. 4
——— Joh. II. 118
——— Zachar. III. 470
Symphon I. 172
Synesius I. 326
Syngrapheus Polyon. II. 14
Syrbius J. Jac. IV. 307
Syssenbach Melch. II 480

T.

Tabri I. 363
Tachart Guy. IV. 7
Tack J. III. 29. 200
——— Lud. Christ. III. 389
Tacquet Hieron. II. 334

Tacquet Jac. II. 614
Tadini Alessandro III. 4
—— Alexandr. II. 703
Tændler Tob. II. 357
Tævart Abr. III. 48
Tagault Joh. II. 35
Tagereau Vincent. III. 424
Tagliacotius Casp. II. 327
Tagni Mich. III. 379
Tahir F. Ibrahim. I. 418
Takioddin Alhogeshi Ebn Tolaib. I. 406
—— —— Ebn Ol Chatab. I. 406
Talbor Rob. III. 328
Talbot Guilbert. III. 255
Talmenius J. I. 187
Talpa Petr. II. 219
Tamajo Andr. II. 499
Tamaro Jac. II. 287
Tamini Al Modessi I. 379
Tamponnet III. 449
Tamyras I. 222
Tanaro Vincentio II. 699
Tancredus Latinus II. 396
Tankius Joach. II. 293. 358
Tansteter I. 530
Tant Jac. IV. 109
Tappe J. II. 645
Taquet Hieron. II. 330
Taranta Valesci de III. 218
—— Valescon de I. 454
Tardif Guil. I. 472
Tardy I. 86
—— Claud. I. 70. 94. 97. II. 618
693. 698. 715. III. 102
124. 251
Tarentius I. 383
Targier Joach. IV. 15
Targiri Joach. IV. 233
Tarlet Dionys. II. 99
Tarmidius I. 355
Taro Saladino II. 207
Tartagua Gabr. a II. 68
Tarte Rich. du II. 64
Tatai Georg. Koaevs III. 276
Tatum J. III. 368
Tau Lud. Fr. du IV. 316
Taubenheim Casimir. III. 611
Taurelli Nic. II. 231
Taurellus Andr. II. 584
—— Nic. II. 423
Tauvry IV. 187
—— Dan. IV. 81. 186
Tavares Eman. Dos Reys. III. 220
Tavernier J. B. III. 400
Taxil Jean II. 356
Teckop Petr. III. 123
Tectander Joseph II. 27
Tectandrus Joseph. I. 255
Tectoriis Franc. Maria de II. 346
Teffelen Jac. III. 304
Teicher J. III. 304
Teichmann Elias II. 542
Teichmeyer Herm. Theod. III. 369
—— —— —— Frid. IV. 411
Tellier Ægid. le II. 311
—— Nic. II. 181. IV. 386
—— —— le IV. 366
—— Paul. II. 514
—— Petr. II. 646
—— Sam. le II. 552
—— Sim. le II. 330. 391. 436. 483
511. 542. 615
Temple Steph. du II. 208
Templeman Petr. IV. 281
Tencke Henr. III. 494
Tenot Lazar. II. 200
Tenzel Andr. II. 478
—— Wilh. Ernest. IV. 65
Terelius Dominic. II. 218
Terentius I. 215
Terenzanus IV. 413
Terier Jean II. 449
Teriert Joh. II. 596
Terilli Dominic. II. 395

Terraneus Laurent. IV. 304
Tertiis J. de IV. 7
Tertre Marguerite du III. 416
IV. 108
—— P. du III. 223
Terzaya Petr. Maria III. 494
Tefti Ludovico IV. 162
Tetens Joh. II. 369
Tetrippus I. 291
Tetrodius Andr. III. 43
Tetterode Jac. II. 718
Tettius C. I. 180
Teuberus J. III. 34
Teucher Sam. III. 314. IV. 242
Texier J. II. 552
Textor Bened. II. 93
—— Vincent. II. 368
Thabeb Ebn Korra I. 352
Thabeth I. 382
Thabor J. Chrift. IV. 383
Thaddæus I. 36. 48. 49. 63. 64
—— Florent. I. 386. 444
Thalelæus Cilix I. 278
Thalius Wendelin II. 329
Thanmuller Georg. II. 200. III. 398
Tharrias I. 160
Thaumafius Andr. I. 325
Thaurer Maurit. II. 140
Thebb Ben Saidi Bin Heballah I. 395
Thebefius J. Ehrenfried III. 644
Thelen Nic. Lamb. IV. 121
Thelotten Ifrael II. 566
Themifon Laodiceus I. 147
—— Macedo I. 150
Theobald Zachar. II. 566
Theocrates I. 299
Theodoricus I. 431
Theodorus I. 183. 298
—— Antiochenus I. 406
—— —— Jacobita I. 311
—— Priscian. I. 215. 293
Theodofius I. 296. 299. 354
Theodofius Jac. II. 59
Theodotius I. 299
Theodotus I. 158. 159. 222
—— Laodicenfis I. 279
Theodoxus I. 336
Theodunus I. 336
Theomedon I. 103
Theomneftus I. 289. 290
Theon I. 138. 279
—— Alexandrinus I. 176. 287
Theophanes I. 317
Theophiletus I. 187
Theophilus I. 221. 288. 307
—— —— Chrift. III. 401
Theophraftus Erefius I. 107
Theophylactus Simocatta I. 310
Theopompus I. 299
Theofebius I. 299
Theoxenus I. 159
Thermarius Charis. I. 98
Theroude IV. 10. 92
Thefaurus Camill. II. 313
Thefius I. 294
Theffalus I. 46. 102. 176
Theudas I. 158
Thevart Abr. III. 56. 63. 529. 626
IV. 366
—— Alb. III. 48
—— Arn. IV. 316
—— J. III. 305
—— Jac. II. 453. 542. 552. 693
711
Thevenin Franc. III. 12
Thevenot Melchifedek III. 139
Thevenyn Quint. II. 652
Thevet Etienne II. 434
Thibault III. 367
—— Joh II. 74
—— Lud. II. 211. 238. 330
—— Phil. II. 288
Thiel A. IV. 124
Thielleux Franc. le II. 98

Thiemen Chriſtoph. III. 526
——— J. E. IV. 163
Thiermaier Fr. Ignat. III. 357
Thile J. III. 504
Thilenius Gerh. III. 55
Thileſius Godofr. III. 286
Thilo J. III. 21
Thionneau Renat. II. 227
Thograi Maſudi I. 402
Thom J. D. IV. 132
—— Thom. Alhindi I. 418
Thoman Chriſtoph. II. 328
Thomas I. 297
——— de M. Avium I. 453
——— Magiſter I. 42
——— Sim. II. 87
Thomaſinus J. Philippus II. 581
Thomaſius Chriſt. I. 86. IV. 225
——— Franc. II. 270
——— Godofr. IV. 190
——— Jac. III. 123
——— J. Nic. II. 587
——— Joh. III. 154
Thomaſſeau Jac. IV. 187
—— —— Joh. IV. 141
—— —— Joh. III. 389. 406
Thomaus Camill. II. 86
Thoming J. Nic. II. 587
——— Nic. II. 651
Thomſon Alex. IV. 231
——— Georg. III. 197
Thoner Auguſtin. III. 22
Thorax I. 215
Thoresby Radulph. IV. 371
——— Rudolphus IV. 278
Thorius Raph. II. 699
Thouart Jac. III. 305
Thraſyander I. 299
Thraſyas I. 106
Thriverius Hieron. I. 50. 64. 529
Throphilus I. 220
Thruſton Malach. III. 254
Thryphon I. 198
Thryphones I. 157
Thuanus Jac. Aug. II. 428
Thuilius J. II. 487
Thuillier IV. 186
——— Car. IV. 214
——— Charles III. 621
——— ——— de IV. 133
——— Euſeb. Ad. IV. 277
——— Matth. III. 155. 183. 359
IV. 226
Thulemeier Conr. III. 29
Thurinus Andr. I. 96. 515
Thurneiſen Leonh. II. 129. 356
Thurrianus Barthol. II. 376
Thurſenreuth J. Brand. II. 587
Thucydides I. 102
Thympius Mart. II. 514
Thyodamas I. 17
Tiberius I. 291
Tidicæus Franc. II. 301
——— Georg. II. 539
Tiefenbach J. Cunrad. IV. 372
Tiele J. IV. 383
Tielen J. III. 133
Tielens P. IV. 109
Tien Petr. de III. 277
Tigidas Chriſtoval IV. 48
Tilemannus J. I. 46. II. 643
Tiling J. IV. 123
—— Matthias III. 269
Tilinz J. IV. 439
Tillanas Elias III. 276
Timæus I. 159
——— Baldaſſar II. 589
Timariſtus I. 132
Timm J. I. 54
Timochares I. 131
Timotheus I. 180. 298
Tinctorius Chriſtoph. II. 621
Tinelli Zoroaſter II. 376
Tiraquellius Andr. II. 137

Tirelli

Tirelli Maurit. II. 584
Titis Placidus de III. 96
Titius C. I. 185. 187
Titus Aufidius Siculus I. 146
Tixullius J. II. 380
Tlepolemus I. 183
Tocitanus Gundisalvus I. 456
Todtenfeld Matth. Franc. Hertodt a III. 280
Tol Gisbert v. III. 368
Tolet Franc. III. 499
Toletti Petr. Jac. II. 43
Tollius Jac. IV. 15. 285
Tollus Adr. II. 612
Tomitanus Bern. II. 147
Tonnelier Petr. le IV. 226
Tooker Guil. II. 327
Toppis J. B. de IV. 302
Toppus Nic. III. 431
Tordera Vincent. III. 271
Torella Gasp. I. 479
——— Hieron. I. 500
Torinus Alban. I. 35. 72. 83. 237 277. 305. 313. 539
Tornamira Joh. de I. 454
Torrega Gabr. de I. 510
Torres Alfons. de II. 150
——— Diego de I. 469
——— Petr. de II. 339
Torrini Barthol. III. 59 108
Torthona Quiricus de Augustis de I. 471
Torti Francisc. IV. 433
Tortor I. 364
Toscano Leone I. 512
Tosettus Ludov. Charensius I. 501
Tosius M. Antonius II. 475
Toullieu IV. 114
——— Paul. de IV. 125
Toulon P. Maurice de III. 132
Tourbier Phil. III. 449. 505
Touret Petr. II. 181
Tournefort Joh. de IV. 186
——— ——— Pitton de IV. 220 386
Tourneur Leo le II. 615
Tournier J. II. 436. 443
——— Jean II. 501
Toussault Nic. II. 715
Toutain Mich. II. 334. 336. 341. 366 431. 436. 472. 615. 646
——— Nic. II. 501
Tovar Hieron. a II. 188
——— Sim. a
TOXARIS Scytha I. 24
Toxita Mich. II. 166
Tozzi Luc. I. 54
Tozzius Luc. III. 488
Trabona Hyacinthus II. 616
Tragus Hieron. II. 114
Trallianus Jac. I. 316
Tramigliozzi Gaetano IV. 38
Trapolinus Petr. I. 492
Traufell J. IV. 311
Travagini Fr. III. 447
Travagino Fr. III. 193
Traversarius Horat. Barthol. III. 511
Treck J. Mart. III. 626
Trefurt J. III. 253
Tretzel Galenus IV. 183
Treubler J. Frid. III. 38
Treuner J. Phil. IV. 185
Trevel J. Malbec de III. 261
Trevisius Andr. II. 277
Trew Abdia III. 221
——— Christoph. III. 478
——— Guil. Athenius II. 171
Tribechovius Adam III. 305
Tribunus I. 303
Triller Dan. Wilh. I. 33. 99. 164
——— J. Mauriz. IV. 67. 273
Trillerus J. Mauriz. I. 93. 194
Trillo Antonio III. 417
Trinaud Jac. IV. 299

Trincavellius Vict. I. 234. 240. II. 46. 232
Trinkhusius Georg. III. 232
Triphyllodacnus Guil. II. 149
Triscov Mich. II. 390
Trissini Aloys. I. 273
Trissinus Aloys. II. 79
Tristan Cæsarius II. 387
Tritter Rob. III. 417
Trolliet Jac. IV. 385
Trombetti Phil. III. 364
Trotter Rob. III. 335
Trotula I. 430
Trullerius Jos. II. 637
Trumenus Ludov. II. 291
Trumph J. Georg. III. 253. 434
Trunconius Jac. II. 209
Trusiah I. 364
Traye Jean II. 328
Truyer III. 382
Tryon Christoph. IV. 183
Tryon Thom. III. 526. IV. 223
Tsch Mart. III. 54
Tschientchi Felix III. 141
Tschientschi Felix III. 154
Tschirnhausen Walther Ernest. v. IV. 2
Tucca Paul. I. 535
Tudecius Sim. Aloys. III. 434
Tudela J. Lopez de II. 262
Tullerin Oswald. IV. 164
Tulloue Rob. II. 449. 460. 483. 601. III. 27
Tulp Nic. II. 666
Turberville III. 628
Turcus Franc. II. 396
Turnebus A. I. 323
Turner Wilh. II. 168
——— T. IV. 5
——— Rob. IV. 20
Turre Franc. de la I. 500. II. 428
—— Georg. a III. 243
—— Philip. de III. 512
Turrisanus Bernardinus II. 178. 206
——— de Turri Saniis I. 439
Tussignana Petr. de I. 458
Tussigniano Petr. de I. 105
Tuthill D. IV. 179
Tuxanius Jac. Gregor. II. 268
Tuynsluiper Phil. III. 48
Tygeon Thom. II. 193
Tylkowsky Adelb. III. 365
Tymæus I. 357
Tzetzes J. I. 95
——— Joh. I. 318

U.

Uberte Marcellinus II. 703
Ucay Gervaise IV. 47
Ucholius I. 297
Udemans C. III. 503
Udenis Utopiensis I. 272
Uffenbach Petr. II. 299
Ugaus I. 224
Uhl J. Mart. II. 707
Ulacveld J. III. 97
Ulianus Oswald. II. 340
Ullerd Dan. II. 74
Ulmus Fab. II. 438
——— Franc. II. 218
——— Marc. Ant. I. 97. II. 363
Ulrich Dan. Henr. III. 205
——— J. W. IV. 343
Ulsenius Theod. I. 476
Ulstad Philip. I. 514
Ulstætt J. Dav. III. 182
Ulstenus Theod. II. 184
Ultralæus Dav. II. 432
Undimius I. 293
Ungarus Matthias II. 238
Unger G. IV. 136
Untzelmann A. IV. 125
Unverzagt Henr. II. 459
Unzelmann III. 372

Unzelmann Adam. IV. 113
Unzer Matthias II. 397
Upilio Wolfg. III. 202
Upmark J. IV. 439
Uranius I. 302
——— M. Mich. II. 237
Urbich J. C. IV. 210
Uries Wilh. de III. 181
Ursa II. 292
Ursinus Christ. III. 21. 337
——— J. II. 61
——— J. Henr. III. 109
——— Leonh. III. 37
——— Paul. Christ. IV. 63
Urso I. 425
—— Nic. Andr. d' II. 346
Usleber J. III. 337
Usler Dan. II. 348
Uylhoorn Henr. IV. 447

V.

Vacca Ant. I. 465
Vacher J. II. 579
Vacherot J. II. 552. 707
Vadianus Joach. I. 506
Vaez Petr. II. 206
Vagetius J. III. 326
Vaillant J. Franc. IV. 345
Vailly Guil. de II. 436. 449. 613
——— ——— le II. 442
Val Ant. du II. 166. 227
—— Guil. du II. 460. 588. 622. 690
—— Hipp. du III. 134. 183
—— Jac. du II. 698. 707. 715
—— Phil. du III. 48
Valcarell Joh. de la Torre III. 400
Valcarenghi Paul. I. 403
Valcassar Francisc. IV. 49
Valcherius Rich. II. 267
Valdanus Joh. II. 125
——— Jos. II. 164
Valdes Ferdin. II. 250
Valdivia Andr. II. 346
Valens I. 294
Valentin J. Matth. III. 253
Valentinus Aragonus I. 461
——— Innocent. III. 139
——— Mich. Bern. III. 455
——— Valent. II. 286
Valeriola Franc. I. 96. 239. 272
Valesius F. I. 97
——— Franc. I. 64
Valet Ant. II. 181
Valetisius Sebast. II. 470
Valetius Ant. II. 180
Valetta Dav. III. 53
——— Ludov. IV. 428
Valgelas Claude II. 125
Valiani Sigism. IV. 228
Valgius C. I. 161
Valisneri Ant. IV. 192
——— Joseph. IV. 132. 191
Valla G. I. 227. 232
—— Georgius I. 488
—— J. Petr. I. 270
—— L. Tuccius I. 181
Vallade J. Franc. IV. 160
Vallambert Sim. de II. 156
Vallan Petr. III. 447
Valle Pietro della II. 541
Vallees des II. 595
Vallemont IV. 419
Vallensis Rob. II. 137
Vallericola Franc. II. 103
Valles Franc. I. 37
Vallesius Franc. I. 33. 51. 77. 240
II. 123
Valsalva Ant. Maria IV. 376
Valvasor J. Weichard. IV. 64
Valvasorus H. IV. 300
Valverde J. I. 512
——— Thom. de Murillo y III. 219
Vang Scho Ho I. 423
Varades Her. de II. 195

Varandæus

Varandæus Joh. II. 386
Varenbuler Ulrich. II. 480
Varenius B. III. 9
Vari Ant. II. 300
Varignana Barthol. a I. 443
——— Guil. de I. 443
Varignaneus Guil. II. 131
Varin Ant. III. 645
Varismanus J. II. 268
Varlet Raim. III. 234
Varro M. Tarent. I. 157
Varvaziovinus Jac. II. 119
Vaslet Raym. III, 265. 360
Vasmorus C. III. 358
Vasquez Andr. II. 261
——— Andr. Garzias. IV. 447
——— Augustin. II. 287
Vassæus I. 32. 36. 76. 77
——— J. I. 63. 79. 82
——— Joh. II. 61
Vasse Raym. III. 254
Vasseur Ch. le III. 183
——— Claud. le II. 634. 639
——— J. le II. 647
——— Joh. le II. 166
——— Lud. le III. 242
Vater Abr. I. 58. IV. 449
—— Christ. III. 609
Vatterius Petr. I. 387
Vaucouleurs III. 626
Vaughan II. 548
——— Fr. III. 9. IV. 124
——— Henr. IV. 346
Vauguyon de la IV. 206
Vautier IV. 381
Vaux Alex. Barth. de III. 400
—— Georg. IV. 383
—— J. de IV. 37
—— Joh. de IV. 7
—— Lud. de IV. 67. 91
Vecchius Paul. II. 674
Vechner Matth. II. 430
Vectius Valens I. 150
Vectroni Anton. IV. 228
Veeken Phil. Ferd. von d. III. 369
Veen Egbert. III. 37
Vega Christoph. a I. 36. 39. 43. 51 240. II. 99
—— Joh. Roderic. a II. 217
—— Petr. de II. 487
—— Roderic. a I. 240
Vegetius Flavius I. 291
Vehr Irenæus III. 230
Veiel Elias IV. 121
Veiga Thom. Roderic. a. III. 423
Velden Mart. van de IV. 135
——— Petr. II. 714
Velin Ant. III. 646
Velius Theod. II. 313
Vella Georg. I. 501
Velserus J. M. II. 455
Velsius Just. II. 51. 55. 81
Venator Balthas. III. 643
Venerosius Hieron. II. 422
Venette Nic. III. 389
Vennel T. II. 566
Venner J. III. 20
Venus I. 12
Venusti Ant. Maria II. 183
Verbeck Damas. IV. 21
Verbeek Jac. III. 624
Verbez Dav. II. 477
Verbrugge Joh. III. 247
Verde Franc. III. 147
Verderius Petr. II. 338
Verdries J. Melch. IV. 319
Verduc Laurent. IV. 133
Vergilius Polydorus I. 482
Vergne Cl. IV. 315. 345. 441
Verheyen Philipp. III. 596
Vergot Cl. IV. 316
Verhoofd Luc. I. 42. 53. 54
Verhooft P. IV. 164
Veri Casp. IV. 440

Veridici Theophr. III. 244
Vermeiren Nic. III. 231
Vermethuys IV. 381
Vermooſt Dan. II. 699
Vernage Fr. IV. 9. 24
Verner Thom. IV. 383
Vernete de IV. 300
Verneuil J. de II. 211
Verney Petr. II. 349
——— Pierre I. 36. 39
Verpoorten G. IV. 136
Verrion Jac. I. 100
Verryken Godofr. II. 539
Verryn Gisb. IV. 21
Vertue J. Bapt. II. 455
Verus C. Virius I. 185
Verzaſcha Bern. II. 620. III. 6
Veſalius Andr. II. 32
Vesling Joh. II. 635
Veſti Caſp. Henr. IV. 364
——— Juſt. III. 390
Veteris Joh. II. 129
Vetranus Andr. III. 23
Vezon Franc. III. 359
Vezou Franc. III. 264. 277. 305 IV. 187
Viana J. de II. 616
Viardel Coſme III. 302
Vicarius Barthol. II. 298
——— J. Jac. Franc. IV. 68
Vicecomes Matthias II. 18
Vicentinis Alexand. de II. 18. 611
Victor Petr. II. 415
Victoriis Leonelli Faventin. de I. 506
Victorius Angel. II. 431
——— Bened. I. 33 37. 51. II. 27
——— Petr. II. 237
Vidius Vidus II. 73
——— ——— jun. II. 267
Vielheuer Chriſtoph. III. 401
Vierzigmann J. IV. 186
Vietheimer J. J. II. 340
Vietor J. Joach. III. 43
Vieuſſens J. III. 606
——— Raym. de III. 630
Vigiano J. Bapt. Veni de III. 130
Vigier J. I. 52
——— Jean I. 44
——— Joh. II. 376
Vignati Giov. Ant. II. 586
Vigne Mich. de la II. 443. 460. 501 579. 615. 699. III. 73. 297 614. 646. IV. 345. 385
——— Nic. de la III. 10
Vignon Fr. de III. 254
——— — le II. 607
Vignon Quirin. le II. 311. 314. 400 460. 483. 640
Vigoreus Nic. II. 97
——— N. Melitenſis I. 62
Villa Steph. de I. 172. 273. 384 II. 632
Villacorta Franc. Henriquez de III. 468
Villafranca Blaſius a II. 94
Villalobos Franc. de I. 480
Villanova Arn. de I. 392
Villareal J. de II. 422
Villarini Franc. II. 190
Ville de la Gabriele IV. 1
Villena Melch. II. 492
——— Mich. de II. 709
Vinario Raim. de I. 450
Vincent Jean II. 120
Vincentius Bellovalenſis I. 434
——— Ignat. IV. 267
Vinci Guil. IV. 276
Vindicianus I. 215. 292
Vinding Paul. III. 115
Vindonis Jac. Aubert. II. 201
Vink Dan. I. 189
Vinkius I. 167
Violaines Olivier de II. 191. 263
Violet Fabien. II. 614
Vira Juſto Delgado de IV. 20

Virdung

Virdung H. I. 535
—— Paul. II. 480
Viridet Joh. IV. 103
Virivasius I. 452
Virrey Pascal. Fr. I. 55
Virunnius Pontic. I. 302. 492
Vischer Hieron. II. 423. 489
—— J. I. 52. II. 173
Viscot Henricus II. 234. 259
Visorus Felix. II. 195
Vißcher Adolph. III. 231
Visviliet D. v. IV. 343
Vitalis Sanctorius II. 179
Vitalliani Ant. III. 17
Vitigliani Ant. II. 699
Vitriario Giov. II. 440
Vitriarius J. Petr. IV. 439
Vitruvius M. I. 161
Vitus J. Balth. II. 150
Viviani Viviano II. 546
Vlakveld Jac. III. 644
Vlietarpius Georg. III. 335
Vochenberg J. Tollat v. I. 483
Vochs Joh. I. 493
Vœlter Christoph. III. 446
Voet Gisbert. II. 676
—— Lazar. II. 95
Vogel Cornel. de III. 201
—— Jac. II. 500
—— J. Gottl. IV. 452
—— S. de IV. 224
—— Tob. IV. 50
Vogetius J. IV. 210
Vogler Tob. III. 398
—— Valent. Henr. II. 715
Vogter Barthol. I. 531. II. 377
Vogther Conr. Burgh. IV. 365
Voigt Gothofr. III. 104
—— J. Casp. Bart. III. 433
—— J. Christ. III. 478
Voisin Ant. Roder. du IV. 315
Voit Nathan. II. 369
Volaterranus Raph. Maffæus I. 501
Volcamer Georg. Sen. II. 676
—— J. Georg. III. 625
Volchovius Mævius II. 686
Volck J. III. 9
Volgand Henr. III. 286
Volgnads Jac. II. 333
Volhardt J. J. III. 528
Volk J. II. 430
Volland Georg. III. 85
Volpini J. B. IV. 217. 372
Volswets Andr. Matth. III. 233
Voorde Cornel. van den III. 247
Voosd Petr. IV. 109
Vorst Adolph. I. 37. II. 564
—— Adr. I. 42
Vorster Franc. Sebast. IV. 67
Vorstius Adolph. I. 97. II. 531
—— Ælius Eberh. II. 408
Vorwaltner J. M. IV. 229
Vossius Gerh. Joh. III. 10
Vries Feltrus de III. 527
—— Gerh. de IV. 124
Vroling Adr. Leo. IV. 310
Vuarhoroski J. III. 85
Vulpius J. Christ. IV. 51

W.

Waarmann P. J. IV. 421
Waart A. v. III. 503
Wachendorf Alex. Felix. Phil. IV. 110
—— S. Blankaard I. 44
Wacker J. Mich. III. 21
Wafer Lionel. IV. 272
Wagner Dan. IV. 439
—— Georg. III. 123
—— J. Georg. IV. 83
—— J. Jac. III. 233. 469. 629
—— Melch. IV. 226
—— Mich. II. 686. III. 59
—— Paul. II. 448. 480

Wagner Reinholdt IV. 230
——— Rud. Christ. IV. 344
——— Wolfg. Ernest. IV. 242
Wahrendorf J. P. IV. 109
Wahrmund Ursinus IV. 246
Wahrmundts IV. 80
Wagenitz Melch. Ernest. IV. 352
Waineright Jerem. IV. 455
Waite Guilh. IV. 363
Walæus J. II. 603
Waldschmidt J. Jac. III. 155
——— Phil. Jac. III. 182
——— Wilh. Ulrich. III. 607
Waldung Wolfg. II. 380. 435. 487
Walfridus Strabus I. 425
Walker Thom. IV. 51
Wall Jac. II. 642
——— W. IV. 208
Wallace J. IV. 299
Waller D. III. 529
Wallerius Harald. IV. 363
Wallich Isaac III. 388
Wallis J. III. 35. 254
Walsch III. 279
Walther Barthol. II. 91. 271
——— Conr. II. 615
——— Dav. Christ. IV. 307. 318
——— Georg. II. 311
——— J. II. 606. III. 4
——— J. Georg. III. 445
Walzogen Lud. III. 364
Wancker J. II. 405
Wandelune Ch. III. 447
Warenius Henr. II. 358
Warlitz Christ. IV. 298
Warmbold Sim. III. 449
Warmuth Georg. III. 276
Warner Levin. I. 334
Wartenberg Frid. Ferd. Emmer a III. 285
Warwichs J. II. 534
Wasselewitz J. Nic. III. 304
Wassenaer J. a III. 100
Wassu Jac. IV. 167
Wasteau Abrah. IV. 66
Weber Andr. II. 548
——— J. II. 706
Wechtler J. Conr. III. 79
Wecker J. III. 465
Weckerlin Casp. II. 447
Wedalin Angrim. IV. 382
Wedel Christ. IV. 298
——— Ern. Henr. IV. 185
——— Georg. Wolfg. I. 37. 46. 98
III. 203
Wedel J. Adolph. IV. 312
Wedig J. Hieron. de IV. 112
Weerkempe J. E. IV. 242
Wegleiter Christoph. III. 448
Weick Andr. II. 405
Weickart Arn. II. 403
Weickhard Arn. II. 546
Weickmann J. IV. 310
Weidner Godofr. II. 517
——— Gottfr. II. 511. 646
Weigel III. 204
Weinlig Godofr. III. 174
Weintraubin Barbara II. 365
Weis Matth. II. 578
Weise Mart. III. 72
——— Sim. IV. 183
Weiss Gottfr. III. 252
——— J. Frid. II. 568
Weissenberger J. Laurent. II. 676
Weissenfels F. III. 85
Weissmann Iman. IV. 23
Weiz Jac. III. 536
Weller Ant. III. 204
Wellis Benj. III. 261
Welmann Henr. II. 651
Welner Eberh. III. 202
Welsch C. L. IV. 15
——— Georg. Christ. Lud. IV. 52
——— Godofr. III. 31

Welsch Georg. Hieron. I. 318. II. 482
III. 83
Welschius Georg. Hieron. III. 398
Welt A. D. van IV. 310
Welvis Henr. IV. 423
Welwin William. IV. 208
Weman J. C. IV. 183
Wencker Dan. IV. 186
Wenckh J. D. IV. 216
Wendeland Casp. IV. 124
Wendelin Josaphat. II. 706
Wendland Henric. III. 46
Wendler Dan. IV. 307
Wendrich Mart. II. 292
Wenesteel J. III. 276
Wepfer J. III. 280
—— J. Jac. III. 63. IV. 363
Werckhorst J. III. 358
Werdenhagen J. Angel. II. 358
Werkmeister Franc. Henr. IV. 138
Werlosching J. Bapt. IV. 317
Werner Abrah. I. 272. II. 180
—— J. II. 322
—— Just II. 426
—— Sam. Frid. IV. 438
Wernerus Joh. II. 79
Wernher J. II. 90
Wernicher Jac. II. 390
Werter J. Jac. IV. 384
Wesling Adolph. IV. 363
—— J. IV. 164
Westelier Dan. III. 181
Westenberg E. U. IV. 135
Westenberg J. II. 479
Westerveld Paul. III. 123
Westphal Casp. IV. 74
—— Elias III. 600
—— J. Casp. III. 178
—— Joach. Christ. IV. 21
Westwoude Corn. III. 201. 231
Weyerus Henr. II. 247
Weypert J. Fr. III. 261
Wharton Thom. III. 52
Whist Dan. II. 706
Whister J. II. 704
Whitaker Tob. II. 639. III. 97
Whitmore III. 79
Wiburg N. Joh. II. 424
Wichmann Joach. Arn. IV. 52
Wichmans Aug. II. 545
Widemann Car. II. 650
—— —— Georg. Melch. III. 527
Widerer J. II. 413
Widmacher Balth. II. 651
Widmann Car. III. 85
—— Joh. I. 479
Widmekker J. Casp. III. 528
Wiedemann Georg. Melch. III. 175
Wiegandt Justinus IV. 277
Wiel Corn. Stalpart van der III. 520
Wietzel Casp. III. 405
Wiexmann Arn. IV. 136
Wigand Justin. III. 264
Wigganus J. I. 194
Wijon G. II. 718
Wildbeck Euseb. II. 162
Wildbolz Dan. II. 516
—— J. Ulr. III. 26
Wilden Sim. II. 140
Wildvogel Christ. IV. 139
Wilhelmi Nic. Maxim. IV. 163
Wilkins Joh. III. 183
Willemer J. Helv. IV. 306
Willerborch Mich. II. 268
Willet Steph. III. 108
Willi J. Valent. III. 293
Williams Ralph. III. 61
Williamson Rich. IV. 384
Willich Christ. Frid. II. 622
—— J. III. 389
—— Jac. IV. 343
—— Jodocus III. 273
—— Mart. III. 202
Willichius Jodoc. II. 107. 236

Willis

Willis	II.	500
—— J.	III.	424
—— Thom.	III.	73
Willisius Joh.	III.	365
Willius J. Valent.	II.	652
Wilmerdingh J.	III.	527
Wilstermann Nic.	IV.	111
Wilt Jac.	III.	609
Wilvisheim J. Dan.	III.	29
Wimpinæus J. Alb.	II.	173
Winand Theod.	III.	100
Winckelmann Christ.	II.	614
Winckler Godofr.	IV.	277
Winding Paul.	IV.	384
Wincler Godofr. Christ.	III.	383
Winclerus	III.	614
Windthier J. B.	I.	167
Winkelmann Christ.	III.	273
Winkler Dan.	II.	586
———— Fr. Christ.	III.	448
Winkler Godofr. Christ.	III.	345
Winkler Theod.	IV.	307
Winschhemius Vitus Ortelius	II.	292
Winsemius Menelaus	II.	619
Winslow Jac. Benign.	IV.	366
———— J. Bened.	IV.	385
Wintarus	I.	424
Winter J. Gerh.	III.	418
Winterton	I.	42
———— Radulph.	II.	594
———— Rod.	I.	44
Winther Georg. Sim.	III.	331
Winton Henr. de	I.	484
Wintperger Wolfg.	II.	102
Wippel Nic. von der	IV.	183
Wirdig Sebast.	III.	296
Wiringus J. W.	II.	327
Wirsung Christ.	II.	167
Wirth Gallus	III.	123
Wisemann Richard.	III.	399
Wiswiler Henr.	IV.	21
With. C. de	IV.	210
wither D. G.	IV.	168
witkinson Eduard.	IV.	224
witte Henr.	IV.	44
—— J.	III.	202
—— J. de	III.	263
witten M. Henning.	III.	397
wittestein Car.	II.	278
wittich Christ. Mart.	II.	607
——— J.	II.	323
——— Joh.	II.	139
wittie	IV.	167
——— Rob.	III.	266
wittig Georg. Basil.	III.	367
——— J.	I.	57
——— J. Jac.	III.	123
witzel J. Ludov.	III.	26
wœldicke Marc.	I.	400
wœlfer Gabr.	IV.	52
wœllner Petr. Mich.	IV.	439
westhoven Abrah.	IV.	276
wohlfert Petr.	IV.	212
woldenberg Jac.	III.	447
wolf Andr.	II.	692
—— Casp.	I. 214. II. 55	158
	IV.	16
—— Christoph.	III.	124
—— Henr.	III. 98.	274
—— J.	II.	436
—— J. Christ.	IV.	377
—— Idonis	IV.	377
—— Jos. Sal.	I.	41
—— Pancrat.	III.	369
wolfart Petr.	III.	645
wolfeshusius J. Frid.	II.	299
wolfhard J. Mich.	II.	369
wolfharts Ludov.	II.	601
wolfius J. Christoph.	I.	334
wolfstriegel Laurent.	III.	283
wollhardt J. Jerem.	III.	100
wollimhaus J. Sim.	II.	714
wolphardus Marc.	II.	499
wolphart Christ. Joach.	III.	202

wolveridge James III. 274
woodhouſe J. IV. 295
woodward J. IV. 281
woolhouſe Thom. IV. 204
worde wynkyn de I. 483
workum Eberh. von III. 335
worm Hobius van der III. 105
—— Olaus II. 420
worman Franc. II. 279
wormbſer J. III. 405
wormer Theod. IV. 211
worms Joh. Otth. IV. 20
worſt Gerh. III. 48
worth Eduard. IV. 312
wotton william. IV. 17. 159
wout J. IV. 384
woyt J. Jac. IV. 207
wreden Otto Juſt. IV. 443
wren Chriſtoph. III. 184
wright Andr. IV. 294
—— J. IV. 346
—— Rob. II. 686
wrigth Matth. II. 615
wroe Rich. IV. 423
wurfbain J. Paul. III. 444
wurz Felix. II. 495
wurzius Felix. II. 231
wybrandt Gellius IV. 82
wyer J. II. 163
wynel Joh. III. 98
wyringhen J. v. III. 388
wyntoll Frid. IV. 82
wyſs C. IV. 257

X.

Xamarro J. Bapt. II. 365
Xanites I. 172
Xanthus Timonis Pyrrhonii fil. I. 131
Xarin Ant. IV. 125
Xeno I. 325
Xenocrates I. 116. 170
Xenophilus I. 224. 279
Xenophon I. 125
—— Cous I. 21. 165
Xeuxis Herophileus I. 128
Ximenes Franc. II. 458
Ximenez Hieron. II. 218
Ximines Mich. IV. 271
Xiraxes I. 382
Xylander Car. Chriſt. IV. 109
Xyſticus I. 299

Y.

Yagmiſius I. 356
Yahia Ebn Said Ebn
Yahya Ibn Iſa Ibn Giazah I. 394
Yarwood J. III. 603
Ydeley Etienne II. 233
Ydelez Etienne II. 565
Yhaje I. 382
Ynghym J. Porer I. 453
Yon Ant. de S. III. 305. IV. 187
—— de St. III. 359. IV. 214
—— D. D. S. II. 698
—— Dionyſ. Fr. II. 634
—— Dur. Fr. II. 615. 622
—— J. de S. II. 715. 719
—— J. S. II. 707
—— Petr. II. 588. 601. 613. 634
652. III. 338. 359. IV. 186. 214
Yonge J. I. 59
Young Joh. IV. 346
Yvelen Petr. III. 359
Yvelin Petr. II. 607. 613. 622
III. 254. 277

Z.

Zacagninus Lælius II. 698
Zacaria Ebn Nohammed Ebn Mahmud
Al Kemuni Al Casvini I. 408
Zaccagnini Lælius II. 498

Zacchias

Zacchias Paul. II. 501
Zacchus Hieron. II. 170
Zacharia Al Tifuri I. 350
Zachmann Joh. Jac. IV. 385
Zæslin Jonat. IV. 23
Zahn J. III. 637. IV. 204
Zahrauri I. 418
Zaluzian Adamus Zaluzianus de II. 368
Zamora Petr. Lopez II. 281
Zamperius Jos. IV. 120
Zamudio Andr. de y Alfaro II. 223
Zanardi Mich. II. 491
Zanckariis Alb. de I. 443
Zander Car. Lud. IV. 135
—— J. IV. 164
Zanderus J. III. 598
Zantvliet J. I. 502
Zapata Diego Mattheo IV. 305
—— J. B. II. 269
Zapf J. Adam. III. 200
—— J. Georg. IV. 67
Zapponi Domin. IV. 136
Zara Ant. II. 446
Zarotti Cæs. I. 215. III. 59
Zaunschliefer J. Jac. III. 158
Zavortiz J. Screta von II. 511
Zavorzitz Henr. Screta
Zeæmann J. II. 651
Zecchius Androm. II. 263
—— J. I. 52. 56. II. 263
Zee Cornel. van der IV. 123
Zeidler III. 204
Zeidlerus J. II. 516
Zeiger Ant. II. 258
Zeiler J. II. 686
Zeinon Abidina I. 411
Zeinuddin Ism. I. 403
Zeisius Valent. II. 341
Zeller J. IV. 22
Zelsius Matth. II. 328
Zender J. Rud. III. 305
Zendrinus Bernardinus IV. 379
Zeno I. 224
—— Herophileus I. 88. 127
—— Laodiceus I. 128
Zentgraf J. Joach. III. 232
Zenus Ant. I. 472
Zephirus Sylvius II. 31
Zerbi Gabr. I. 470
Zesch wilh. III. 504
Zeutchner Tob. II. 479
Zeuxis I. 32. 46. 76. 88. 89
Ziegler Adr. II. 455. IV. 183
—— J. IV. 226
Zieglerus J. IV. 5
Ziegra Ab. IV. 137
—— Georg. Dav. IV. 306
Ziehler Jac. Bern. IV. 211
Ziervogel M. III. 447
Zimarra M. Ant. II. 540
Zimmermann Balth. II. 707
—— Joach. II. 651
—— Matth. III. 365
Zink G. Chr. III. 305
—— J. III. 7
—— J. Theodos. IV. 315
Zinkius J. II. 407
Zippel Jonas III. 80
Zittmann J. Frid. IV. 429
Zobel Frid. III. 398
Zœtmann J. IV. 343
Zoilus I. 223
—— Thessalius II. 179
Zoller Hector. II. 511
Zollet Tob. III. 420
Zollichofer Maxim. Honor. III. 141
Zollicofer Dav. III. 645
Zollikhofer Dav. IV. 67
Zollikofer III. 372
—— Georg. III. 277
Zonca Joh. Maria II. 376
Zonellus Dominic. II. 33
Zopf III. 204
Zopyrus I. 139. 224

Zorinus

Zorinus Cl.	II.	138
Zorzi Mich. Angel.	I.	442
Zovilli Petr. Jac.	II.	118
Zuccari Marcus	I.	33
Zuccarius Marcus	II.	355
Zuintillus Alex.	II.	458
Zulachtes	I.	303
Zumbach Lothar.	IV.	135
Zurmatten Christ.	II.	619
Zuylen Gilbert. a	III.	607
Zypæus Franc.	III.	596
Zwecks Casp.	IV.	440
Zwelfer J.	III.	27
Zwihlius Gerh.	II.	435
Zwiki Theod.	IV.	9
Zwinger Jac.	II. 333.	423
—— Th. I. 92. 232. II. 132.	III.	463
Zwingerus	I.	66

[illegible] tela d[illegible] verso 289 fuor ogni uso [illegible], Scarpa
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Cancer. 151.
Curando febrem, ibid.
febr. intermitt. ib.
Scammon. venenum. p. 155
morbi acute. cur. medulla ossium ib.
manu̅ videndo capreo fascato. ib.